This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

3 3433 06183069 5

[redacted]

BIBLIOTHECA HISTORICA

INSTRUCTA

A

BURCARDO GOTTHELF STRUVIO

AUCTA

A

. CHRISTI. GOTTLIEB BUDERO

NUNC VERO

A

ANNE GEORGIO MEUSELIO

TA DIGESTA, AMPLIFICATA ET EMENDATA,

T PAENE NOVUM OPUS

VIDERI POSSIT.

Voluminis VII Pars I.

LIPSIAE,

MTU LIBRARIAE WEIDMANNIANAE.

MDCCXCIV.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

VIRO

ILLUSTRI ATQUE CELEBERRIMO

IOHANNI GEORGIO ECCIO

PHILOSOPHIAE DOCTORI

PROFESSORI POETICES ORDINARIO
IN ALMA LITTERARUM UNIVERSITATE
LIPSIENSI

CUI

STUDIUM HUMANITATIS, URBANITATIS
ATQUE ELEGANTIAE UNIVERSUM
PERMULTUM DEBET
AMICO VETERI, PROBATISSIMO
AC PROMTISSIMO

HANC BIBLIOTHECAE HISTORICAE
PARTEM

ANIMO BENEFICIIS VARII GENERIS
OBSTRICTISSIMO

D. D. D.

AUCTOR.

INDEX
SECTIONUM ET PARAGRAPHORUM.

CONTINUATIONIS BIBLIOTHECAE HISTORICAE III

CAPUT III.
Scriptores de rebus Francogallicis.

Sectio III (ſ. potius IV).

Scriptores, qui hiſtoriam Francogallicam vel integram vel magna ex parte compoſuerunt - pag. 1

Sectio IV (ſ. potius V).

Scriptores de chronologia regum Francicorum generales atque recenſus chronologici eiusdem generis 100

Sectio V (ſ. potius VI).

Scriptores de genealogia regum Francicorum generales - - 104

Sectio VI (ſ. potius VII).

Scriptores de veterum Gallorum hiſtoria generales 113

Sectio VII (ſ. potius VIII).

Scriptores de ſingulis veterum Gallorum populis, ordine alphabetico - - 127

Sectio VIII (ſ. potius IX).

Scriptores de veterum Gallorum antiquitatibus, religione, moribus caet. - - 139

Appendix Sectionis VIII

ſiſtens Scriptores de Druidis 164

Sectio IX (ſ. potius X).

Scriptores de origine primisque rebus geſtis Franc
in Gallia . . pag.

Sectio X (ſ. potius XI).

Scriptores de veterum Francorum, poſtea Francoi
rum, antiquitatibus, moribus caet. .

Sectio XI (ſ. potius XII).

Scriptores de rebus geſtis ſub regibus primae ſive M
vingicae ſtirpis

A. Fontes huius periodi . .

B. Scriptores generales . .

C. Scriptores ſpeciales .

Sectio XII (ſ. potius XIII).

Scriptores de rebus geſtis ſub regibus ſecundae ſive
rolingicae ſtirpis

Fontes huius periodi generales .

§. I.

Regnum Pipini Brevis.

A. Fontes .

B. Scriptores generales . .

C. Scriptores ſpeciales . .

§ II.

Regnum Caroli Magni.

A. Fontes . . .

B. Scriptores generales . .

C. Scriptores ſpeciales . .

BIBL

BLIOTHECA HISTORICA.

CONTINUATIONIS TERTIAE

CAPUT III.

RIPTORES DE REBUS FRANCO-GALLICIS.

SECTIO III.

ptores, qui hiſtoriam Francogallicam vel tegram vel magna ex parte compoſuerunt.

x fontibus maxime, parte huius biblio- thecae ſuperiore recenſitis, haud raro n rivulos ſaltem ſecuti ſcriptores ſua de- runt, qui generales rerum Gallo-Franci- n elaborarunt expoſitiones, quorum agmen ne ducant:

Les Chroniques de France, compilées par l'Ordre y Charles VII. à Paris 1476. III Voll. in fol. Les Chroniques de France etc.
n Chronica hac epigraphe:

Les grandes Chroniques de France, jusqu'à la ... Charles VII, dediées au Roy Charles VIII.

ibid. 1493. III Vol. in fol. Cum ſiguris ligno inciſis. Eadem ſic inſcripta:

Les grandes Croniques de France, faites par le commandement du Roy Charles VII, commencées jusqu' en 1513; avec pluſieurs incidences ſurvenues durant les Règnes des Roys Très-Chrétiens de France, tant ès Royaume d'Italie, d'Alemagne etc. et autres lieux circonvoiſins; avec la Cronique de Frère ROBERT GAGUIN, *contenue à la Chronique Martiniane* ibid. 1514. III Voll. in fol. Cum ſiguris ligno inciſis. Eadem membratim diſperſa per tomum tertium et ſequentes collectionis Bouquetianae, cum notulis nonnullis atque variis lectionibus. Laudatur quoque verſio huius operis *Italica*, ſecundum codicem, ut videtur, manuſcriptum elaborata ac prius, quam archetypum, typis expreſſa, caeterum nobis prorſus ignota, hac inſcriptione: *Croniche di Francia, e Cronica di San Dionigio.* In Parigi 1475. III Voll. in fol. — Opus hocce grande atque, licet tribus vicibus id typis, quos vocant, Gothicis repetitum fuerit, rarius, vulgo nuncupatur Chronica Sancti Dionyſii, (*les grandes Chroniques de Saint-Denys*), quia auctor, JOANNES CHARTIER, quem vulgo credunt, eadem iuſſu Caroli VII Regis ſecundum ordinem chronicorum, a monachis abbatiae S. Dionyſii in chronicis ſuis condendis ſervatum, eorumque potiſſimum ope, compilavit. Operis principium usque ad mortem Pipini Brevis integrum fere ex Aimoini hiſtoria Francorum Latina, de qua poſtea, tranſlatum apparet. Vita Caroli Magni usque ad eius expeditionem in Hiſpaniam deducitur ex Eginharti vita huius imperatoris: reliqua autem usque ad mortem illius deſcribuntur e tabula Romanenſi, Turpino Archiepiſcopo falſo aſſicta. E ſtilo ruſtico, quo res

res regum [illegible] m I
ſtae traduntur, conſi[illegible] er ab u[illegible]
eodemque auctore fu[illegible] ratas. Vi[illegible] L[illegible]
vici VI ab eodem, q[illegible] ex [illegible]rmone I[illegible] vit[illegible]
ſtu, Ludovici VII, F[illegible] c[illegible] allice re[illegible] it, o-
ſecta videtur; idem [illegible] rte, qui et [illegible] tas
Auguſti a Rigordo, eiusque [illegible] I, Lu[illegible]
VIII, ab anonymo q[illegible] dam Lati[illegible] com[illegible] is,
lingua patria pronunc[illegible] it. Geſta Ludovici IX,
maxime ex Joinvillio [illegible] u ex quovis alio deſumta,
auctorem habent eun[illegible] m, qui Latine conſigna-
vit vitam filii huius [illegible] is, Philippi III. Hiſto-
riae regum ſubſequen[illegible] m, Philippi IV usque ad
Johannem, initia hal[illegible] ſimilia, ut eius-
dem auctoris illas eſſe, [illegible] credas. Scriptio
eius minus rudis, quam p[illegible] cedentium rerum
expoſitio, videtur. Idem ſi[illegible] dubio vitam Ca-
roli V, in Caroli VI inaugu[illegible] tione finientem,
compoſuit. Amplior eadem eſt antecedentibus;
in inauguratione illa quoque codices horum
chronicorum manu exarati abſolvuntur. Qui
primam, Ludovico XI regnante, editionem ty-
pis expreſſam procuravit, res Caroli VI adiecit,
ad verbum paene ex hiſtoria Johannis Juvenalis
de Urſinis repetitas. *Johannes Chartier*, quem
[illegible], Chronicon Caroli VII, quo prima
haec editio conficitur, ipſum a ſe elaboratum ad-
[illegible] Secunda editio fere nulla in re a prima
differt, niſi quod initium prologi in dedicatio-
nem ad Carolum VIII efformatum atque in fine
[illegible] perbrevis ſubiecta fuerit. Haec editio
[illegible] mentionem nullam inicit. Tertia con-
[illegible] primae et ſecundae repetit adiicitque con-
tinuationem usque ad annum 1513; porro ſup-
[illegible] nonnulla, *incidences* appellata; Chroni-
[illegible] Ludov[illegible] i XI, hauſtum ex Chronico Marti-

 niano,

niano, quod poſtea ſub hac epigraphe: *Chronique ſcandaleuſe*, praelo mandatum fi Chronicon item Caroli VIII, a *Petro Desrey* c flatum; denique Chronicon Ludovici XII, dubio a *Roberto Gaguino*, quem editionis hu inſcriptio innuit, coeptum. In antiquiori fabuloſi quidem hi chronici libri, in recen bus autem non modo ſingularia haud pauca memorant, verum etiam uberiores compr Multi rerum Francogallicarum ſcriptores ſ quentes hoc opere, ceu fonte limpido, me uſi ſunt, quo factum, ut vitia haud pauc hiſtorias eorum irrepſerint.

Cf. LE LONG et FEVRET DE FONTETTE T. p. 43.

Faciunt quoque huc diſſertationes bi quarum prior ſic inſcribitur:

Notice d'un Manuſcrit des Chroniques de S. nys, le plus ancien que l'on connoiſſe; par M. I Lebeuf. LEBEUF; in *Mémoires de l'Acad. des Inſcr.* T. XVI. p. 175 ſeqq. Codex iſte exſtat, ſeu ſtitut, Pariſiis in bibliotheca S. Genoveſae. ſterioris epigraphe ſic ſe habet:

Mémoire concernant les principaux monum l'Hiſtoire des Chroniques de S. Denys; par M. DE de Sainte-Palaye. CURNE DE SAINTE-PALAYE (1738); ibid. I. p. 580 ſqq.

Fragmenta rerum Francicarum, ab ori Monarchiae ad annum 1254, excerpta ex Vincentius Bellovacensis. culo hiſtoriali VINCENTII BELLOVACENSIS, dinis Praedicatorum. Editiones ſpeculi i enumerantur in bibliothecae hiſtoricae Vol. I. p. 82.

Chroniques etc. *Chroniques de France abrégées.* à Paris in 4. fine legitur: *imprimées le 4 Fevrier 1492 par* . *Treperel*, et quidem typis Gothicis. — In

hoc Chr[illegible] a crea[illegible] mundi, finitque in anno poſt Chr. na . 14 [illegible]. In antiquioribus ſcatet ſomniis atque [illegible]s: in recentioribus fuſius eſt atque non [illegible]orius ſpernendum. Auctor ignotus quatuor ſtatuit ſtirpes regum Francicorum, quarum q[illegible] Valeſiam appellat, eiusque principem facit [illegible] um VI.

Les Annales et Chr[illegible], de l'origine des François et de leu[illegible] és G[illegible]s, faites jadis brièvement par NICOLE GILI[illegible], *S[illegible]rétaire du Roy* Gilles.
Louis XII. Avec la[illegible] et Princes des Gaules, jusqu' au Roy [illegible]*les VIII.* à Paris 1492. 4. *ibid.* 1498. fol. *à C*[illegible] 1510. 4. Edi[illegible] [illegible]uctiores prodierunt *P*[illegible] 1520. 1525. 1534. [illegible] *ibid.* 1538. II Voll. in 8. [illegible] [illegible]n a[illegible] [illegible]s, [illegible]t his in fronte verbis: *a*[illegible] *les* [illegible] *es et* [illegible]*Tes de François I et* [illegible] *ditio*[illegible] *par, qui ont été faites de*[illegible] *le c*[illegible] *J*[illegible] [illegible] *en* 1544. à Paris 1544. fol. *ibid.* 1545. 4. Iidem: *augmentées par* DENYS SAUVAGE, *Seigneur de Fontenaille en Brie.* à Paris 1552. II Voll. [illegible] 1558. fol. Iidem: *corrigées et annotées par* DENYS SAUVAGE, *et additionées, ſelon les modernes Hiſtoriographes, jusqu' au Roy François II.* [illegible] 1560. 1562. 1566. fol. Iidem: *continuées par* DENYS SAUVAGE; *jusqu' au Roy François II,* [illegible] *corrigées et augmentées ſelon la vérité des Registres et Pancartes anciennes, jusqu' au Roy Charles IX.* par FRANÇOIS DE BELLEFOREST. à Paris 1573. fol. Iidem: *continuées jusqu' à Henry III* (*an.* 1585), *par* GABRIEL CHAPPUIS, *avec les* [illegible] *et Effigies des Roys, et pluſieurs Diſcours* [illegible] *la Majeſté des nos Roys etc.* ibid. 1585. fol. *ibid.* 16[illegible]. fol. (Quae editio poſterior continuatur usque ad a. 1599). Iidem: *continuées jusqu'* [illegible] 1617. ibid. 1617. II Voll. in fol. Iidem *La*[illegible]

[illegible]

tine redditi a Nicolao Falkner. Baſileae 1572. Cum figg. Bonus ille Aegidius, regi Ludovico XII ab epiſtolis ſecretis, mortuus a. 1503, tantopere olim expetitus ac repetitus, hodie abiectus penitus contemnitur, ut teſtimonia ab eo petere, hiſtoricos fere pudeat. Nec immerito; fabuloſum enim atque credulum ſe ad nauſeam usque exhibet, repetens, cum aliis huius farinae ſcriptoribus, origines gentis ſuae a Troianis antiquis. Primus quoque fuit, qui regnum quoddam Yvetotianum venditaret. Nec tamen prorſus contemnendus videtur: certe quae de regno Ludovici XI usque ad finem tradit, fide haud ſunt indigna. Quae autem praecedunt, excerpta maximam partem e Chronicis S. Dionyſii atque Gulielmi de Nangiaco.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 45.

Parem fere fortunam experti ſunt Annales
Gaguin. ROBERTI GAGUINI, Belgae, Doctoris Decretorum, quae vocant, atque Ordinis Maturinorum ſive S. Trinitatis et redimendorum captivorum miniſtri generalis, defuncti Pariſiis a. 1502. Princeps eximiae raritatis e libro ſic inſcribitur: De origine et geſtis francorum Compendium. Ad librum ſuum *Robertus Gaguinus* Carmen:

I quo quisque tui dilector et aura vocabit.
Gratus eris forte, damnabere forte, ſed omni
Parte nichil reſonum cui non obmurmuret eger
Semper in alterius felici livor honore.
Sis licet attritus: audi ſurdaſter inertes
Quos prius haud vincas, quam rudere ceſſat aſellus.
Si minus es comptus: aut verbi examine comis:
Te ſatis ornabunt francorum illuſtria regum
Et geſta et virtus. his iam defenſus abito.

In fine legitur: „*Anno ſalutis Milleſimo quadringenteſimo nonageſimo nono pridie Kalendarum octobris. In edibus duri maturini pariſienſis.*" Folia CXXXVIII in folio. In cuius editionis exemplo, quod olim poſſedit Baumgartenius, cuique uni adhuc notitia huius editionis debetur, vocabulum huius ſubſcriptionis *nono* a manu perantiqua deletum et ab eadem ſupra poſitum fuit *quinto*. Ex hac re non ſolum, ſed etiam ex aliis deducitur, editionem principem prodiiſſe *Pariſiis* a. 1495: non vero, ut antea creditum, a. 1497. Secuta eſt auctore inſcio ſecunda *Pariſiis* impenſis *Durandi Gerlerii*, accuratione *Andreae Bocard*; ad II. Kal. April. (id eſt, Prid. Kal. April.) 1497. in folio. Gaguinus demum ipſe maiore cura procuravit editionem tertiam, ſic inſcriptam: *Roberti Gaguini* Ordinis ſanctae trinitatis miniſtri generalis de origine et geſtis francorum perquam utile compendium. Eiusdem ad librum ſuum carmen.

I quo quisq; tui dilector et aura vocabit etc.

Et in calce: Finis compendii de geſtis francorum clariſſimi viri *Roberti Gaguini* ordinis ſanctae trinitatis de redemptione captivorū miniſtri generalis. Impreſſi Lugduni impenſis M. *Johannis Trechſel* alemanni: et diligenti accuratione *Joannis Badii* aſcenſii. Anno chriſtianae pietatis Milleſimo quadringenteſimo nonageſimo ſeptimo: ad VIII. Kalendas iulii. in fol. CXXIII folia, non computatis ſcriptis praeliminaribus. In dorſo primi folii Gaguinus claris teſtatur verbis, hosce annales ante biennium fere prima vice, ſed vitioſe, lucem vidiſſe; ita enim ille: „*Correptū a me atq; breviatū de frācorum hiſtoria opꝰ cū ſere bienniū quam illud depravaſſet impreſſor recognoſcēdū recepi.*

recepiſſem: tā multis vitiatū mēdis offēdi: ut q̄- iā quam ēm emiſſa erāt volumina domū ſi fieri potuiſſet) revocata eē optarē: delēda prorſus et ſempiterna oblivione ōmerſa. Quae admonitio exhibita eſt die 1 Februarii a. 1497; ex quo conſequitur, editionem principem, ut modo diximus, a. 1495 vulgatam fuiſſe. Praefatio quoque huius editionis, primae addita, ſcripta fuit d. 30. Septembris 1495. Quarta editio, eaque curante auctore ipſo amplior, correctior, pulchrior, et genitrix quaſi omnium ſubſequentium, hac ornatur epigraphe: Compendium *Roberti Gaguini* ſuper Francorum geſtis: ab ipſo recognitum et auctum. *Calci ſubiecta leguntur haec verba:* Preclariſſimū hoc de francorum geſtis cōpendiū multis notatu digniſſimorum additionibus libriq; vnius acceſſione locupletatū: et non ſegni accuratione a mendis terſus: Impreſſit diligens ac peritus chalcographus *Thielmānus keruer* in inclito Parriſiorū gymnaſio impēſis bibliopolarum *Durandi gerlerii* et *Joannis parvi.* Anno grę quē iubileu; vocāt a natali chriſtiano. M. quingēteſimo. Ad idus ianuarias. Deo gratię in fol. Editio Lugdunenſis decem tantum continet libros atque regnum Caroli VIII vix attingit: haec autem Pariſina undecim libros comprehendit, ſimulque res geſtas regnantibus Carolo VIII et Ludovico XII usque ad annum 1499. Repetiit *Durandus Gerlier* hanc editionem *ibid.* 1504. fol. Succeſſerunt editiones ſequentes: *Pariſ.* 1507. 8. (In Bibliotheca *Salthenii* p. 424 de hac editione affirmatur, eam eſſe libri rariſſimi editionem plus quam rariſſimam, ipſi Vogtio ignotam, qui habuerit editionem rariſſimam, Pariſ. 1514. 8.) *ibid.* 1511. 8. *ibid.* 1514. 8. Nova quaſi editionum ſeries orta eſt ex hac, quae inſcri-

[illegible]ur : *R. Gaguini* Annales rerum Gallica-
rum, ſeu Compendium usque ad annum 1499
[illegible] ſupplemento HUBERTI VELLEII, Senatorii
[illegible] usque ad annum 1520. *Pariſiis* 1521.
[illegible] vero 4, ut Lelong et Fontette volunt).
[illegible] 1522. 8. *Lugduni* 1524. ſql. *Pariſ.* 1528. 8.
[illegible] 1554. fol. Gaguini liber etiam in Germa-
[illegible] noſtra typis repetitus prodiit hac epigraphe:
[illegible] rerum Gallicarum Annales, cum *Hu-*
[illegible] ſupplemento. In quibus Francorum
[illegible] vetuſtiſſima et res geſtae, Regumque Gal-
[illegible]rum omnium ex ordine vitae, et quaecun-
que ſub illis domi foriſque memorabilia accide-
runt, usque ad Henricum II deſcribuntur. Cum
[illegible] ad Reverendiſſimum Principem ac
[illegible] D. *Marquardum ab Hatſtain* Epiſcopum
[illegible]enſem, *Jo. Wolfii* J. C. *Francofurti ad Moe-*
num, ex officina Typographica And. Wecheli
[illegible] fol. (Haec adeo editio raro occurrit).
[illegible] fol. Cum Appendice *Jacobi Bour-*
[illegible] eiusdem Ordinis, *Duaci* 1586. 8. *Franco-*
[illegible] cum continuatione hiſtoriae prodiit
[illegible]: *Les Croniques de France, par* Robert
[illegible], *traduites en François et continuées juſqu'*
[illegible] *par* PIERRE DESREY. à Paris ſ. a. (1515,
[illegible]) fol. Haec editio aeque rara, quam
[illegible] *La Mer des croniques et mirouer hyſtorial*
[illegible] *compoſé en latin, par religieux per-*
[illegible] Robert Gaguin, *en ſon viuant miniſtre gé-*
[illegible] *de la ſaincte Trinité. Lequel traicte*
[illegible] *depuis la deſtruction de Troye*
[illegible] *Royaulmes de France que Angleterre,*
[illegible] *Bretagne, Gaſcoigne, Flandres, et lieux*
[illegible] *Nouuellement tranſlaté de latin en* [illegible]
[illegible] *de pluſieurs* [illegible]
[illegible] *Imprimez juſques en l'an Mil cinq cens* [illegible]

XXVII. Avec les genealogies de France. Et Annalles de Gaulle. On les vend à Paris a la rue ſainct Jacques. A la ſeigne de la fleur de Lys dor. Mil. V. cens. XXVII. Atque in fine: *Cy finiſt la Mer des Croniques et miroir hiſtorial de France Jadis compoſe en latin par religieuſe perſonne frere,* Robert Gaguin, *en ſon vivant miniſtre general de lordre de la ſaincte Trinite. Lequel traicte de tous les faits advenuz depuis la deſtruction de troye la grant iuſques en lan Mil.* CCCCC. XXVII. *Nouuellement imprimez a Paris Finis Mil, cinq cens,* XXVij. fol. Cum figuris ligno inciſis. In huius editionis inſcriptione nomen interpretis haud apparet: ſed in fronte prologi hanc inſcriptionem poſuit: *Prologue de* Pierre Deſray *Siple orateur de Troys en chāpaigne ſur les croniques des treſchretiēs roys de France. Cōpoſees en latī par maiſtre* Robert gaguin, *et depuis* nagueres translatees de latin en Frācois. Eadem verſio repetita eſt *Pariſ.* 1530. fol. *ibid.* 1536. fol. *ibid.* 1538. 4.

Hic igitur Gaguinus, pro aevo, quo floruit, haud caruiſſe videtur eruditione probabili: certe in re hiſtorica, oratoria ac poetica. At vituperatur idem ob levitatem vel negligentiam in exponendis rebus patriis; nec minus ob nimias, quibus gentem proſequitur ſuam, laudes. Ratione ſtili *Eraſmus Roterodamus* in *Ciceroniano* iudicat, Noſtrum *dictione magis quam ſcriptis eſſe commendabiliorem,* quod tamen, addit, de aetate eius intelligendum *). Ex *Mezeraei* ſententia Gaguinus

*) Idem Eraſmus in Epiſtola ad Gaguinum, pluribus eius hiſtoriae editionibus ſubnexa, impudenter ſe illum adulatur. Inter alia enim ille haec verba utitur: „Tanta eſt in Gaguino ſermonis puritas, elegantia Salluſtiana, facilitas Liviana. Summa lenitas, varietas iucundiſſima, ut

conſi-

nus ſolummodo chronica San - Dionyſiana in compendium redegit. *Ludovicus le Gendre* (in *Hiſtoire de France* T. VI. p. 243) paullo mitius et, ut nobis quidem videtur, verius, hanc hiſtoriam lectu haud eſſe iniucundam, eamque medium inter profuſam ubertatem aridamque brevitatem tenere, iudicat. Eandem nil, quod memorabile ſit, omittere, nec tacere regum, Ludovici XI potiſſimum, vitia criminave, idem addit. In reprehenſionem tamen huius iudicis incurrit, quod omnes fere fabulas ex antiquioribus, tanquam veras hiſtorias recoxerit ac propoſuerit. Caeterum Gaguinus vir fuit haud parvae aeſtimationis. Carolus enim VIII et Ludovicus XII reges tanti eum fecerunt, ut de rebus ſuis publicis proſpiciendis in Germaniam et Italiam eundem oratorem ſuum mitterent. Nec minorem virorum doctorum promeruit reverentiam; multi certe libros ſuos eius nomini dicarunt.

Cf. FABRICII Bibl. Lat. mediae et infimae aetatis L. VII. p. 5 ſq.
BAUMGARTENII *Nachrichten von merkwürdigen Büchern* T. II. p. 535 — 541.
NICERON *Memoires* T. XLIII. p. 1 — 30.
CLEMENT *Bibl. curieuſe* T. IX. p. 9 — 17.
LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 90.
DE FONTETTE T. II. p. 46 ſq.

PAULI AEMYLII, *Veronenſis*, *Canonici Eccleſiae Pariſienſis* († 1529) de rebus geſtis Francorum, usque Aemylius ſ. Aemilius.

[illegible]orum, rationum, temporum, commoditatis, dignita-[illegible] ac ceterorum id genus, quae doctum hiſtoricum er-[illegible], obſervatione ſingulare artificium. Tanta eſt narra-[illegible] vivacitas, ut res geri, non narrari videatur. Neque [illegible] deeſt dulcis quaedam brevitas, quae hiſtoricis ut rara, [illegible] gratiſſima lectoribus eſt." Et ſic porro.

usque ad annum 1110, Libri quatuor. *Pariſiis* ſ. a. (ſed ſaeculo XV) fol. Idem de iisdem, usque ad annum 1223, Libri ſex. *ibid.* ſ. a. (circa a. 1510, ut Lelong ſuſpicatur) fol. Idem de iisdem, usque ad a. ... Libri ſeptem *ibid.* ſ. a. fol. Idem de iisdem, usque ad a. 1488, Libri novem *ſ. l. et a* fol. Idem de iisdem usque ad a. . . . Libri decem: a Iditum eſt chronicon *Joan. Tilii*, Epiſcopi Meldenſis. *Pariſiis*, ap. Vaſcoſaneum 1539 fol. *ibid.* 1544. fol. Iidem, cum continuatione *Arnoldi Ferroni*, Senatoris Burdigalenſis, usque ad Franciſci I obitum. *ibid.* 1548. II Voll. in 8. (Haec Ferroni continuatio ſeparatim etiam prodiit *Pariſ.* 1554. fol. *ibid.* 1555. 8.) Iidem *Pariſ.* 1550. fol. *ibid.* 1555. 8. (Editio nitidis typis excuſa, ſed admodum rara.) *ibid.* 1560. fol. *ibid.* 1566. fol. Iidem hac inſcriptione: Hiſtoriae iam denuo emendatae *Pauli Aemylii* Veronenſis, de rebus geſtis Francorum, a Pharamundo primo Rege usque ad Carolum octavum, Libri X. *Arnoldi Ferroni* Burdigalenſis, Regii Conſiliarii, de rebus geſtis Gallorum Libri IX. ad hiſtoriam Pauli Aemylii additi, a Carolo octavo usque ad Henricum II. *Joannis Thomae Freigii* Paralipomena ad Aemylium et Ferronum adiecta, usque ad annum M. D. LXIX. Ad huius Hiſtoriae lucem in fine adiunctum eſt: Chronicon *Joan. Tilii* de Regibus Francorum, a Pharamundo usque ad Henricum II. a D. *Thoma Freigio* auctum usque ad Carolum IX. Cum omnium Regum imaginibus. *Baſileae*, per *Sixtum Henricpetri* 1569. fol. Iidem *Pariſ.* 1576. fol. *ibid.* 1592. fol. *ibid.* 1598. fol. Ultima editio eaque ampliſſima [illegible] apud Sebaſtianum Henricpetri mutato paullum titulo editionis de a. 1569, hac ratione: *Pauli Aemylii* Veronenſis, de Rebus Ge-

ſtis

ſtis Francorum a Pharamundo caet. — ad Henricum II. Continuatio *Jacobi Heuricpetri* J. U. D. ad Aemylium et Ferronum adiecta usque ad annum MDCI. Ad huius Hiſtoriae lucem adiunctum eſt Cronicon *Joan. Tilii* de Regibus Francorum a Pharamundo usque ad Henricum II. a D. *Jac. Heuricpetri* auctum usque ad Henricum IIII. Cum omnium Regum imaginibus: et gemino Indice: Quorum alter *Pauli Aemylii*: alter *Ferroni*, et continuationis res notatu dignas continet. Editio ultima ſuperioribus emendatior. *Baſileae*, per *Sebaſtianum Henricpetri*: Anno 1601. Menſe Martio. Fol. *Francogallice* primo duo libri priores comparuerunt hac epigraphe: *Les deux premiers Livres de l'Hiſtoire de France, écrite en Latin par* Paul-Emil; *traduits par* Simon du Monſtiers, *Avocat au Parlement de Rouen.* à Paris 1556. 4. Libri vero quinque priores ſic inſcripti: *Les cinq premiers Livres de l'Hiſtoire de France de Paul-Emile traduits par* Jean Regnard, *Sieur de la Miſſartiere.* à Paris 1553. 8. *ibid.* 1556. fol. — *Imprimées nouvellement ſur la correction du Seigneur* Denis Sauvage de Fontenailles en Brie, *et additionnées ſelon les modernes Hiſtoriens, juſques à ceſt an Mil cinq cens cinquante et ſept.* à Paris 1557. fol. *ibid.* 1574 fol. Denique omnes decem libri cum Ferroni continuatione, ſic: *Hiſtoire des faits, geſtes, et conquetes des Roys, Princes, Seigneurs et peuple de France, deſcrite en dix Livres, et compoſée premierement en Latin, par noble et ſavant perſonnage* Paul Emil *Veronois, et depuis miſe en François par* Jean Regnard *Gentilhomme Angevin, en ſon vivant Seigneur de la Miſſiere, avec la ſuite de la dite Hiſtoire tirée du Latin de feu Maitre* Arnold le Ferron, *Conſeiller du Roy à Bourdeaux, et autres bons Auteurs.* *ibid.* 1581. 1597. 1609. 1643. fol. *Italice* integrum

grum opus *Venet.* 1549. 4. *Theotisce a Joh. Thoma Fregoso* Baſil. 1572. fol. *ibid.* 1574. fol.

Paullus Aemilius a rege Ludovico XII ad ſcribendam hiſtoriam Francicam ex Italia in Gallias adductus, triginta per annos in adornanda hac hiſtoria adlaboraſſe dicitur. Ipſe tamen modo novem priores libros partemque decimi usque ad annum 1488 compoſuit. Reliquam partem *Danieli Zavarii*, Aemilii patruelis, ex huius ſchedis tumultuarie digeſſit. Scriptorum Francogallicorum maxima pars Aemilii dictionem quidem laudibus ornant, licet, illam non ſeus aequalem eſſe, addant: ſed eundem plura commiſiſſe vitia, iudicio nimium indulſiſſe, nec ſtudium ſatis ſtrenue in veritate indaganda adhibuiſſe, maxime vero partium ſtudio laboraſſe, contendunt. Appellant illum adeo *Italorum Maecenatorem potius quam Gallicae hiſtoriae ſcriptorem.* Alii vero, et quidem recentiores auctores Francogallici, aequiores in diiudicando Italo videntur: certe *Ludovicus le Gendre* (l. c. p. 214 ſq.) affirmat, Aemilium fuiſſe primum, qui antiquae hiſtoriae Francicae obſcurae lucem quandam accenderit. Aliis adeo Gallorum Livius audit; quod paullo glorioſius dictum videtur.

Cf. SCIPIO MAFFEI *degli Scrittori Veroneſi* L. IV. p. 162 ſq.
NICERON T. XI. p. 61 ſqq.
CLEMENT T. I. p. 62—66.
LE LONG ET FONTETTE T. II. p. 45 ſq.

Ritius ſ. Riccio. MICHAELIS RITII, *Neapolitani*, *Ludovico* XII *Regi a Conſiliis*, de Regibus Francorum Libri tres, a Pharamundo usque ad Ludovicum XII. *Romae* 1505. 4. *Baſileae* 1517. 8. *ibid.* 15 4 8. In *Fisheri* Corpore Francicae hiſtoriae P. II. p. 531 ſqq. *Tubingae* 1630. 12. Editio ſexta

Neap...

Neapoli 1645. 4. Omnibus his editionibus, praeter Freherianam, additi ſunt eiusdem auctoris libri de regibus Hiſpaniae, Hieroſolymorum, Neapolis et Siciliae atque Ungariae. Summatim ac breviſſime res geſtae exponuntur. Cf. Bibl. hiſt. Vol. VI. P. I. p. 117, ubi annum Ritii emortualem, qui fuit 1515, neſcivimus.

Mer des Hiſtoires et Chroniques de France: Extrait en partie de tous les anciens Chroniqueurs qui ont écrit depuis la Création du monde des faits et des geſtes des François, et d'où ils ſont deſcendus, jusqu' au temps de François I. à Paris 1514 — 1516. II Voll. in fol. *ibid.* 1517 — 1518. IV Voll. in fol. — Compilator huius operis audit JOHANNES DESCOURTILS, hiſtoriographus regis. Juſſu Annae Britannicae id ſuſcepiſſe dicitur. Ipſe ſolummodo auctor videtur duorum librorum priorum, ubi de Francis priſcis aliisque populis, qui Gallias occuparunt, ſermo inſtituitur. Poſtea ſequitur aliud opus hoc titulo: *De la ſource et de l'origine des François, des faits et des geſtes des Roys de France,* hauſtum ex libro, qui inſcribitur: *La Mer des Chroniques jusqu' au regne de Charlemagne.* Inde ab huius regno usque ad Carolum VIII compilator omnia mutuatus eſt ex tertia editione Chronicorum San - Dionyſianorum. An et quomodo hoc et ſubſequens opus — unum idemque forte — inter ſe conveniant ſive diſcrepent, alii, quibus utrumque conferendi poteſtas, diſpiciant. (Descourtils) Mer des Hiſtoires etc.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 48.

La Mer des Chroniques, et Mirouer hiſtorial de France, lequel traite de la ſource et origine des François, et des faits belliqueux de tous les Roys de France; traduit en François par PIERRE DESREY, *de Troyes, continuées jusqu' en* 1514. à Paris 1515. fol. Desrey.

fol. — *augmentée de pluſieurs faits advenus depuis le Regne de François I.* ibid 1527. 1530. 1536. fol. — Compoſita eſt haec compilatio e chronicis et annalibus Roberti Gaguini, Guilielmi de Malmesbury, Iohannis le Maire, Hugonis de Fleury, Gregorii Turonenſis, chronica Britanniae minoris, ex Antonio Sabellico, e chronicis San-Dionyſianis, ex Platina, Sigeberto Gemblacenſi, Aimoino, Vincentio Bellovacenſi, Ottone Cluniacenſi, Turpino, Raphaele Volaterrano, Froiſſarto, Monſtreleto, aliisque.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 47.

Chroniques de France abrégées. *S'enſuivent les Croniques de France abrégées, avec la generation de Adam et de Eve et de Noé et leurs generations, et les Villes et Cités etc. et les noms de tous les Roys de France, et combien ils ont regné etc. juſqu' en* 1514, *Pièce en vers:* Paris, *veuve Jean Trepperel et Jean Jehannot ſans date d'année, petit* in 4. goth. 1 Vol. — Ita *Fontettus* T. II. p. 48, praetereaque nihil; nec alii quidquam de hoc libro propinant.

Faites et Geſtes des Roys de France par PIERRE

de Lisle. DE LISLE; in eiusdem *Source et Origine des Roys de France* 1521. 8.

Iconographia etc. Iconographia Regum Francorum. *Coloniae* 1521. 4.

Lazard. JOANNIS LAZIARDI (alias JEAN LE JARS) *Coeleſtini*, conſerta Epitoma, a primaeva mundi origine ad obitum Caroli VIII. cui acceſſit HUBERTI, Sabatenſis Minoritae, alia Epitoma ab initio Regni Ludovici XII usque ad ſextum Franciſci I annum. *Pariſiis* 1521. fol — Auctor, anno 1513 Ordini Coeleſtinorum ſe vovens, operam perdidit in hoc libro concinnando. Continuatio Huberti quodammodo inſervire poteſt hiſtoriae regni Ludovici XII.

Cf. LEX.

CF. LENGLET T. XII. p. 92.
DE FONTETTE T. II. p. 46.

Sommaire hiſtorial de France, juſqu' à François I. à Paris f. a. fol. *ibid.* 1523. fol. — Vix ac ne vix quidem hoc breviarium hiſtoriae regnorum Ludovici XII ac Franciſci I inſervire poteſt. Sommaire.

Le Roſier hiſtorial de France, diviſé en deux Parties. à Paris 1523. fol. Pars altera continet chronica regum Francicorum in compendium redacta inde ab origine regni Francogallici usque ad annum 1517. Altera huius operis editio hac epigraphe inſignitur: *Le Roſier, ou Epitome hiſtorial de France, diviſé en trois Parties. En la premiére eſt traité depuis la Creation du Monde juſqu' a Pharamond, premier Roy de France, contenant, les Genealogies et Deſcentes des Gaulois ou François, Troyens, Latins, Allemans, Bretons, Anglois, Brabançons et autres jusqu' au dit Pharamond. La ſeconde partie, laquelle fut compilée à la Requete du feu Roy Louis XI, que Dieu abſolve, contient, par maniére de Chroniques, et par années diſtinctes, les faits et geſtes des François, Anglois, Eſcoſſois, Eſpagnols et autres dignes de memoire, depuis Pharamond, juſqu' en 1517. La tierce partie contient le Roſier des Guerres, ou ſont contenus pluſieurs bons Enſeignemens, avec des Figures et Portraits.* à Paris 1528. fol. Tertia huius editionis pars eſt prima antecedentis. *Ibid.* 1616. 8. Haec editio valde imperfecta et vitioſa dicitur. Exſtat etiam editio partis tertiae hac epigraphe: *Le Roſier des Guerres, ou Inſtruction compoſée par le Roy Louis XI, pour le Dauphin Charles, ſon fils, mis en lumiere ſur le Manuſcrit trouvé au Château de Nerac, dans le Cabinet du Roy, par le Preſident d' Eſpagnet, avec un Traité de l' Inſtruction du jeune Prince, par le méme* ESPAGNET. à Paris 1616. 8. Poſt haec Fontettus ex Catalogo Le Roſier hiſtorial de France.

Bibliothecae Bellangeri (N. 176. p. 34) aliud huius generis opus antiquius caeteris excitat, nullo autem monito, ex quo augurari liceat, an et qua ratione a tribus iam allatis editionibus huius roſeti differat. En tibi titulum! *Le Rozier hiſtorial de France, contenant deux Roziers. Le premier Rozier contient pluſieurs belles rozes et boutons d'inſtructions et belles enſeignemens pour Roys, Princes, Chevaliers, Capitaines et gens de guerre, comme ils ſe doivent maintenir, gouverner et conduire, pour mener oſtz et batailles contre leurs ennemis tant par mer que par terre. Le ſecond Rozier, autrement Chroniques abrégées, contient pluſieurs belles rozes et boutons extraits et yſſus de la Maiſon de France et d'Angleterre, tant en ligne directe que collaterale, et pareillement de l'Allemagne, d'Eſpaigne, d'Eſcoſſe, Sicile, Flandres et autres, tant des Royaumes Chreſtiens que des Infideles. (Ouvrage composé par l'ordre du Roy Louis XI et nommé par lui le Rozier des Guerres, dont la premiere partie, qui comprend les enſeignemens pour Roys, Princes, Chevaliers etc. ne contient que dix feuillets, et la ſeconde, qui eſt fort ample, comprend l'Hiſtoire de France et en même temps d'autres pays, depuis l'origine des François juſqu'au regne de François I en 1515, avec les portraits des Roys, et quantité de figures gravées en bois et* [illegible] *en or et en couleurs) imprimé ſur velin. A* Paris 1522. fol. Secundum notitiam eiusdem catalogi in folio huius libri ſecundo conſpicitur figura, repraeſentans epiſcopum genibus nitentem librumque regi Franciae aulaeque nobilibus offerentem. Subiecti ſunt verſus, quorum quatuor poſtremi ſic ſe habent:

„De par l'humble et obeiſſant ſubiet
„Dont le nom eſt en reproche icy mis;
„Car qui aſſemble les lettres en effet
„Trouver le peut s'il ne faut à ſon gect."

STEPHA-

STEPHANUM PORCHIER, alias PONCHER, Epiſcopum Pariſinum, auctorem fuiſſe nonnulli arbitrantur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 48 ſq.

Le vite de' gli Rè di Francia et de' gli Duca di Milano fin al preſo di Franceſco I, da VITTORIO SABINO. L. R[illegible] 1525. 4. Sabino.

De Gallia Franciaque, Francorumque Regibus, ab origine ad Ludovicum XII, auctore RAPHAELE VOLATERRANO; in eiusdem Commentariis urbanis L. III. (*Pariſiis* 1526. *Baſil.* 1530. 1544. fol.) Raphael Volaterranus.

Sommaire des Geſtes de quarante Roys de France, et des Ducs qui regnerent ſur les François avant Pharamond, par JEAN BOUCHET, *Procureur à Poitiers*; Bouchet. in eiusdem *Anciennes et modernes Genealogies des Roys de France* (à Poitiers 1527. 4); de quibus [illegible]. Abſolvitur hoc breviarium in anno 1270, [illegible] eſt Ludovicus IX.

[illegible] *des Empereurs, [illegible] Ducs [illegible], par* NICOLAS DE VOLKYR de Volkyr. [illegible] à Paris [illegible]. 4. — Adnexa ſunt [illegible] eiusdem auctoris opuſcula, quorum pri[illegible] inſcriptit, quod eſt fabula fere [illegible], nata quoque fratrum narrans: al[illegible] naturalis ſimile dicitur; ubi au[illegible] in arte, vitia ducendi, mo[illegible].

[illegible] Chronicorum, *ou le Regiſtre des* Chronica Chronicorum. [illegible] *depuis la Creation du monde jusqu'en* [illegible] à Paris 1532. 4. [illegible] 1542. 4.

[illegible] *Reali di Franza, nelle quali ſi con-* Libro etc. [illegible] *de' tutti li Rè, Duchi, Principi* [illegible] *Franza e de' ſ Paladini.* In Venetia

Epitome ou Chronique des Gestes de cinquante huit Roys de France, jusqu'à François I. en Latin et en François; avec leurs portraits. à Lyon 1540. fol. à *Paris* 1546. 1552. 1556. 8.

Maſſeus. Chronicon multiplicis hiſtoriae utriusque teſtamenti, ab orbe condito ad annum Chriſti 1540; auctore CHRISTIANO MASSAEO, Epiſcopo (*ſ. potius* Ludimagiſtro) Cameracenſi *Antverp.* 1540. fol. — Martinus *Zeillerus*, forſan et alii, hoc chronicon hiſtoriam Franciae appellarunt, forte quod magna eius pars in ea perſtringenda verſatur. Cf. Bibl hiſt. Vol. I. P. I. p 97.

Tilius f. du Tillet. Chronicon de Regibus Francorum a Pharamundo usque ad Henricum II. Auctore *J. T.* Pariſiis 1543. fol. *ibid.* 1548. 4. *ibid.* eod. 8. (In harum editionum liminibus nomen ſuum auctor non profeſſus eſt, in ſequentibus autem illud apparet. Eſt ille nimirum nobiliſſimus JOHANNES TILIUS, Epiſcopus Meldenſis † 1570). *ibid.* cum Paulo Aemilio 1550. fol. *ibid.* 1551. 8. *Francofurti* 1581. fol. Iterum cum Paulo Aemilio atque continuatum usque ad Henricum IV. Baſil. 1601. fol. *Francogallice*, à Paris 1549. 8. *ibid.* 1550. 8. *à Rouen* 1552. 8. (In hac et ſequentibus editionibus chronicon continuatur usque ad a. 1551 atque catalogus Pontificum et Imperatorum Romanorum ſubnectitur.) *à Paris* 1553. 8. *ibid.* 1570. 8. Eadem verſio cum continuatione ad a. 1604 repetita in *Recueil des Roys de France de Jean du Tillet, Greffier au Parlement.* à Paris 1607 et 1618. 4. - Epitome hiſtoriae Francogallicae haud contemnenda, utpote cuius auctor fontibus fide dignis uſus, hauſta inde ſapienter digeſſit. Ipſe hiſtoriam usque ad a. 1547 deduxit. Verſio Francogallica praeter continuationem

tionem ſcriptoris anonymi, ita amplificata eſt, ut paene novum opus videatur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 49 ſq.

Anacephalaeoſis geneſeon ſapienterque dicta et monodiae ſeptem et quinquaginta illuſtrium Francorum Regum a Pharamundo ad Rhenum primo ſedente, usque ad Franciſcum Valeſium, à FRANCISCO BONADO, Angeriacenſi Aquitano, Bucomiaſte *); opus carmine Latino conſcriptum, cum effigiebus Regum. *Pariſiis* 1543. 8. *ibid.* 1548. 8. *ibid.* 1593. 8. Bonad.

La Chronique des Roys de France, des Papes et des Empereurs. à Paris 1549. 8. La Chronique etc.

Regum Gallorum a Pharamundo ad Franciſcum II Icones. Item Ducum Lotharingorum Icones; auctore BERNARDO GIRARDO Domino DU HAILLAN, Burdigalenſi. *Pariſiis* 1559. 4. — Singulis regibus tres dicati ſunt verſus. Girard du Haillan.

Hiſtoriae Franciae Regum Geneſis, duplici dialecto in Epitomen contracta, usque ad Franciſcum II; auctore JULIANO TALBOETIO, Juriſconſulto. *Lugduni* 1560. 4. — Verba tituli *duplici dialecto* non, ut Lelongus credidit, ſignificant linguam duplicem, Latinam et Francogallicam, ſed ſermonem ligatum et ſolutum, quo auctor promiſcue utitur. De Talboetio ipſo eiusque operibus v. LIRONI *Singularités hiſtoriques* T. I. p. 425. Talboetius ſ. Tabouet.

GODOFREDI MALVINI de Gallorum rebus geſtis a Pharamundo usque ad initia Caroli IX brevis deſcriptio; in eiusdem *France gemiſſante* (Burdigalae 1563. 4) Malvinus.

Brief Sommaire d[es] Généalogies, Faits et Geſtes des Roys de France, [jus]qu' à Charles IX. avec leurs Deſprez.

*) In fronte dedicationis legitur *Encomiaſte.*

Portraits; par FRANÇOIS DESPREZ. à Paris ſ. a. 4. *ibid.* 1569. 8. *ibid.* 1577. 8. Eadem Epitome Latine reddita ab eodem auctore, *Pariſiis* 1566. 8.

Chronique abregée etc. *Chronique abrégée, ou Recueil des Faits, Geſtes et Vies illuſtres des Roys de France, jusqu' à Charles IX.* à Paris 1560. 8.

La Chronique abregée etc. *La Chronique abrégée des Roys de France, avec leurs Portraits.* à Lyon 1570. 8. — Fontettus poſt hunc librum Nr. 15731 tanquam alium ſingularem ponit his verbis: Franciae Regum, aliorumque virorum illuſtrium Chronica compendioſa Gallice. *Lugduni* 1570. 8. Nonne ſorte hic idem eſt, quem modo conſignavimus?

Promeſſe et deſſeing de l'Hiſtoire de France au Roi, par BERNARD DE GIRARD, Seigneur DU

du Haillan. HAILLAN, *Secretaire de Monſeigneur le Duc d'Anjou, de Bourbonnois et d'Auvergne, Frere de S. M. ayant charge et commandement d'icelle, d'eſcrire la dite Hiſtoire.* à Paris 1571. 8. Hiſtoria ipſa prodiit hac inſcriptione:

Hiſtoire generale des Roys de France, contenant les choſes memorables advenues tant au Royaume de France, qu'es Provinces étrangeres ſous la domination des François, depuis Pharamond jusqu' à Charles VII incluſivement; écrite par BERNARD DE GIRARD *Seigneur* DU HAILLAN, *premier Hiſtoriographe de France.* à Paris 1576. fol. *à Geneve* 1577 — 1580. II Voll. in 8. *Corrigée et augmentée avec une nouvelle Epiſtre dédicatoire au Roi Henri III.* à Paris 1584. fol. *ibid.* 1585. II Voll. in 8. — *Augmentée et continuée jusqu' à Louis XI par un Auteur du temps* (nil niſi chronicon, quod vocant *la Chronique ſcandaleuſe*), *et jusqu' à la fin du Regne de François I. par* ARNOUL DU FERRON *et depuis par pluſieurs autres, jusqu'en* 1615. ibid. 1615. II Voll. in fol.

fol. — *écrite jusqu' à Louis XI et augmentée de pluſieurs Auteurs, tant de Paul Emile, Philippe de Comines, Arnoul du Ferron, le Sieur du Bellay, qu' autres, jusqu' à preſent.* à Paris 1627. fol. Ultima haec editio propter continuationes additas reliquis praefertur. — Haec hiſtoria, quam Francogalli ſatis diu in deliciis habuerunt, ordine paullo luculentiore, quam ſuperiores, ſtiloque pro tempore iſto eleganti eſt compoſita. Caeterum tantum abeſt, ut auctor fontes adierit limpidos, ut potius Paulum Aemilium preſſo paene pede ſecutus fuerit, ſermonemque eius Latinum Gallicum fecerit. Admiſcuit paſſim ſuas ſententias ſuper rebus geſtis, oratiunculas a ſe excogitatas, quid? quod peccata haud levia. Nihilo minus carus fuit popularibus ob ingenuitatem ſeu potius audaciam, qua Pontificem Romanum, ſacerdotes familiasque illuſtres, ſi quid deliquiſſe viderentur, caſtigavit atque momordit. Placet vel maxime, ubi de regni adminiſtratione ſermo inſtituitur; hoc enim in argumento tractando ſatis verſatus fuit, ut vel ex eius libro *Etat et ſuccès des affaires de France* intelligitur. Conſtituerat apud ſe, hanc hiſtoriam usque ad ſua tempora perducere: ſed promiſſis haud ſtetit. Hiſtoria quidem Ludovici XI poſt eius mortem anno 1610, inter chartas ſcriptas reperiebatur, ſed typis haud mandata fuit. Continuationes poſtea additas librarii aliis ex operibus mutuati ſunt, ut vel e titulis elucet.

Epitomen quoque hiſtoriae ſuae Haillanus exhibuit hac inſcriptione: *Hiſtoire ſommaire des Roys de France depuis Pharamond jusqu' à Louis XI;* in *Etat et ſuccès des affaires de France,* à Paris 1571. 8. poſteaque ſaepius, ut alibi docebitur.

Cf. vita huius hiſtorici, a P. LE LONG elaborata, eiusque bibliothecae hiſt. Franciciae adnexa; quam Fontetus repeti curavit in editionis ſuae T. III. p. LXVI ſqq. verſus finem.
LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 105 ſq.
NI[illegible]ON T. XIV. p. 215 ſqq. et ſecundum verſionem Lacomb. T. X. p. 439 ſqq.
LE GENDRE l. c. p. 39 ſq.

Diſcours etc. *Diſcours du Royaume et des Roys de France, depuis Pharamond jusqu' à preſent*, (OU) *de l'Eſtat du Royaume et des Maiſons illuſtres;* in calce verſionis Francogallicae operum Sleidani, quae prodiit *Genevae* 1574. Auctor huius breviarii chronologici hiſtoriae Francicae, ad annum usque 1561 perducti, bonaeque frugis pleni, nulli litteratorum hactenus innotuit.
Cf. DE FONTETTE T. IV. p. 380.

Pantaleon. HENRICI PANTALEONIS († 1595) omnium Regum Francorum a Pharamundo usque ad Carolum nonum vitae breviter complexae atque certis epigrammatis illuſtratae. *Baſileae* 1574. fol. et 4.

[illegible] *Les Chroniques des Roys de France jusqu' à Henry III;* in *Antiquités de Saint-Denys.* à Paris 1575. 8.
Effigies cum Chronica Regum Francorum omnium a Pharamundo ad Henricum usque III, ad vivum, quantum fieri potuit, expreſſae, caelatoribus VIRGILIO SOLIS et JUSTO AMMAN. Norimbergae 1576. 4. *Francofurti* 1622. 4. *ibid.* 1644. 4. In hac ultima editione opus productum usque ad Ludovicum XIII.

Solis et Amman.

Maſſon. PAPYRII MASSONI Annalium libri quatuor, quibus res geſtae Francorum explicantur, a Clodione ad Franciſci I obitum. *Pariſiis* 1577. 4. Secunda editio. *ibid.* 1578. 8. Tertia editio, a Pharamundo ad Henricum II. *ibid.* 1598. 4. — Maſſonus opus hocce Latine atque Gallice elabora-

borave-

-nis eſt ſuccinctus. In editione prima de Pha-
-mundo tacet, quia Gregorius Turonenſis hu-
regis haud meminit; et quidem merito:
-thea vero mori vulgari ceſſit.

-X. LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 93.
LE GENDRE l. c. p. 212 ſq.
-ICERON T. V. p. 189; et ſecundum verſionem
Theot. T. V. p. 290.
-E FONTETTE T. II. p. 49.

In omnium regum Franconiae et Franco-
-lliae res geſtas, a Pharamundo usque ad
-ncifcum I Compendium: FERRANDO DE BEZ de Bez.
1581) auctore. *Pariſiis* 1577. fol. Libri tertii
-rs prima, Hugovinorum Regum Galliae res
-tas complectens. *Pariſiis* 1578. fol. Coniun-
-m omnia edita *ibid.* 1583. 4.

Chronicon breve de' i fatti illuſtri de' Ré di Francia,
le loro effigie dal natural; per BERNARDO GIUN- Giunti et Harault.
. in Venetia 1578. fol. — per ANDREA HA-
-ULT. ibid. 1589. fol.

Les Antiquités et Hiſtoires Gauloiſes et Françoi-
-, contenant les choſes advenues en Gaule depuis l' an
-monde 3350; par CLAUDE FAUCHET, *Pariſiis*, F.

quels ſont ajoutées les Fleurs de la Maiſon de Charlemagne, contenant les faits de Pepin et de ſes ſucceſſeurs, depuis l'an 751 jusqu'en 840. ibid. 15.. 1601. II Voll. in 8. — *Le Tome III fait le declin de la Maiſon de Charlemagne, contenant les faits de Charles-le-Chauve et de ſes ſucceſſeurs depuis 840 jusqu'en 987 de Jeſus-Chriſt, et entrée de Hugues-Capet.* ibid. 1607. 8. Poſtea hae antiquitates et hiſtoriae ſecundum auctoris ſchedas ... datae et auctae cum eius operibus prod... *ibid.* 1610. 4. Quae editio operum repeti... *Genevae* 1611. 4. — Auctor omnia fere ... git, quae eo tempore in optimis libris r... poterant. Narrat quidem magna cum fid... dictio eſt barbara; ordinem porro in tra... rebus geſtis vix ullum ſervavit. Eruditi... cet minime carens, credulitate tamen lab... Multis chartis ineditis ſe uſum fuiſſe con... Hunc librum legere Ludovicus XIII Rex ... nis cogebatur; ex quo vero tantum odium ... libros concepit, ut poſtea vix quidquam ... legere voluerit.

Cf. LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 7. et
LE GENDRE l. c. p. 50.
NICERON T. XXV. p. 324.
LA FONTETTE T. II. p. 40. ſq.

Sommaire de l'Hiſtoire des François, recueilli des plus certains Auteurs de l'ancienneté et digéré selon le vrai ordre des temps, en quatre Livres, extrait de la Bibliotheque Hiſtoriale de NICOLAS VIGNIER, *de Bar-ſur-Seine, Docteur en Medecine* († 1596). *avec un Traité de l'origine, état et demeure des anciens François.* à Paris 1579. fol. — Tractat... ſtatu et origine veterum Francorum ... *du Cheſne* Latine reddidit atque inſeruit ... lectioni ſcriptorum rerum Francicarum.

114 ſqq. — Multis laudibus hic ornatur a [illegible]pularibus ſuis, praeſertim ob felicitatem in[illegible] et diligentiae in fontibus hiſtoriae Gallo[illegible]ncicae perſcrutandis. Templorum nonnul[illegible]um tabulariis ſimul uſus eſt. Aegre ferunt, [illegible]d breviarium ſolummodo, non hiſtoriam [illegible]iofiorem compoſuerit; nec minus, quod [illegible]riſtianorum Reformatorum ſectae, quam poſt[illegible] reliquit et ad Pontificios tranſivit, addictus [illegible]rit. Incipit hiſtoriam a Francorum origine [illegible]que in morte Ludovici XII a. 1515.

[illegible] LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 93 ſq.
[illegible] GENDRE p. 203 ſq.
[illegible]CERON T. XLII. p. 23.
[illegible] FONTETTE T. II. p. 47 ſq.

Les grandes Annales et Hiſtoire generale de France, [illegible] la venue des François dans les Gaules, juſques vers [illegible] du Regne de Charles IX, avec les portraits de [illegible] Rois; contenant la conquête d'iceux François du[illegible] [illegible]s de Gaulois, des courſes de pluſieurs Nations [illegible]ngeres en icelui: la ſuite des familles du Sang [illegible], et l'ordre de l'état François; les Maiſons de ce [illegible], l'établiſſement des Officiers de la Couronne, [illegible] ce qui concerne le Gouvernement de la Monar[illegible] [illegible] pour la paix, ſoit pour la guerre, ſuivant [illegible] Chartes anciennes, les Loix du Pays et la ſoy [illegible] exemplaires recueillis et mis en ordre par [illegible]NÇOIS DE BELLEFOREST († 1583), *Annaliſte* [illegible] *Roy* à Paris 1579. II Voll. in fol. Iidem con[illegible] usque ad a. 1591 a GABRIELE CHAPPUIS. de Belleforeſt. [illegible] 1600. II Voll. in fol. Iidem continuati us[illegible] ad a. 1620. *ibid.* 1621. II Voll. in fol. (Huic Chappuis. [illegible] inſerta eſt JOHANNIS SAVARONI *Hiſtoire [illegible] Sainteté de Chris*). — Hunc auctorem po[illegible]graphum res anguſta domi ad libros compilan[illegible]s adegit, ut haberet, quo ſuam ſuorumque vitam

vitam ſuſtentaret. Quare evenit, ut operibus ſuis admodum feſtinatis haud adeo magnam nominis conſecutus ſit famam. Inter LVIII libros, quos Niceronus enumerat, hoc opus hiſtoricum, de quo loquimur, eminet, licet hodie non amplius legatur. Inſunt certe haud pauca alibi non obvia, quae, ſi caute iis uſus fueris, commodo tibi erunt. *. Hauſit plurima ex chronicis antiquis, quorum compilationem ſaepe ſine iudicio ſubacto egit ſutiliaque iis haud raro admiſcuit. Dictione utitur tam obſcura ac diffuſa, ut lectoribus nauſeam creet vix tolerabilem. Veritatem et fabulam ſaepe ſine diſcrimine offert. Quae de Regibus primae ſtirpis narrat, paſſim confirmare non erubeſcit verſibus e Ronſardi carmine, quod inſcribitur: *La Franciade*, petitis.

Cf. vita huius ſcriptoris a LELONGO compoſita et a FONTETTO repetita l. c. p. IX.
LE GENDRE l. c. p. 79 ſq.
NICERON T. XI. p. 1[illegible]1 ſqq. et ſec. verſ. *Theol.* T. IX. p 167 ſq.

Chambre. *Hiſtoire abrégée de tous les Roys de France, Angleterre et d'Eſcoſſe; par* DAVID CHAMBRE, *Sieur d'Ormond, Eſcoſſois, Conſeiller au Parlement d'Edimbourg.* à Paris 1579. 8.

Bernard. *Sommaire de la Chronique et de la Vie des Roys de France, avec leurs portraits; par* CLAUDE BERNARD, *de Saint Haon-le-Chaſtel en Forez.* à Lyon 1580. 8.

Abrégé

* Sic [illegible] [illegible] laudat ob circumſpectionem in tradendis quibusdam rebus. V. eius diſſertatio de origine pulveris pyrii eiusque uſu in bellis gerendis; in *Hiſt. Abhandlungen der koenigl. Geſellſchaft der Wiſſenſchaft zu Kopenhagen, aus dem Däniſchen überſetzt*, von V. A. [illegible], T. I. p. [illegible].

Abrégé de l'Hiſtoire de France jusqu' en 1580; par GABRIEL DU PREAU, *Docteur en Theologie* (†1588); in eius *Annales eccleſiaſtiques*, à Paris 1583 et 1604 II Voll. in fol. du Preau.

(ANTONII DU VERDIER, Domini *de Vaupriveu*) *Biographie et Proſopographie des Roys de France jusqu' à Henry III; ou leurs Vies briévement décrites et narrées en vers, avec les portraits et figures d'iceux.* à Paris 1583. 8. *ibid.* 1586. 8. du Verdier.

Chroniques des Roys de France etc. depuis Pharamond jusqu' à Henry III; avec l'effigie de chacun Roy etc. corrigées et augmentées. à Paris 1585. 8. Numne haec forte ſingularis editio chronicorum nullo ante memoratorum, de quibus diximus, ſiſtare ea in *Antiquités de S. Denis* (1575)? Chroniques etc.

Abrégé de l'Hiſtoire des François, contenant la Vie de chacun Roy de France, avec leurs viſages et ſemblances, et les deſcriptions des Batailles qu'ils ont données, par NICOLAS HOVEL, *Pariſien.* — Hovel.
La *Croix du Maine* hunc librum laudat. Hovel floruit circa a. 1584. Dubitatur, num liber ſequens idem ſit.

Abrégé de l'Hiſtoire Françoiſe, avec les effigies des Roys, jusqu'à Henry III; par H. C. *à Paris* 1585. 8. — *jusqu' au Roy Henry IV. ibid.* 1597. fol. H. C. Abrégé etc.
Cf. DE FONTETTE T. II. p. 52.

Cronica de' Re di Francia. In *Venetia* 1590. fol. Cronica etc

Les Roys de France; par CHARLES DE FLAVIGNY, *Sieur de Juilly, Chevalier François.* à Paris 1592. 8. *à Geneve* 1593. 8. *à Paris* 1594. 8. — Verum auctoris nomen ſic ſe habet: CHARLES COTHIER, *Sieur de Juilly.* Appellabatur quoque: CHARLES DE SOUHE, *dit* DE FLAVIGNY. Liber ſuus, de quo loquimur, eſt breviarium hiſtoriae Francicae, inde a Pharamundo usque ad Hugonem Capetum. Laudatur ab his, culpatur ab illis. de Flavigny ſ. Cothier.

temporibus iis, quae in Imperio Romano et Ecclesia acciderunt, una cum ſalutaribus monitis et exemplis; e Gallico in Latinum ſermonem translatum. *ibid.* apud Kopffium 1625. fol. *ibid.* 1627. fol. *ibid.* 1643. fol. Omnes editiones unam eandemque verſionem, cuius auctor fuit *Marcus Caſſiodorus Reinius* ſive *de Reina*, natione Hiſpanus, poſt relicta Romano-Catholicorum caſtra, civis et verbi divini miniſter Francofurtanus, comprehendere videntur. In editione anni 1627 nomen interpres profeſſus eſt. *Anglice* hac epigraphe: *The History of France, by* Joh. de Serres, *Englished, and continued by* P. Matthew *and* Edward Grimſton, *until the yeere* 1622. Lond. 1611. ... *ibid.* 1624. ...

Sententiae iudicum ſuper hoc opere maxime inter ſe differunt. Longiſſime a ſe invicem abſunt ii, qui religionis rationem habent; Proteſtantes nimirum illud laudant immodice: Romano-Catholici vero, temporum certe ſuperiorum, prorſus idem damnant. Naevis utique non eſt immunis Serranus. Dictio non ſatis clara eſt atque pura; nec auctor prorſus liber eſt a partium ſtudio in rebus religioſis. Verum et bona ſua habet. Menſura quadam in tradendis rebus geſtis utitur, ne hiſtoria nimis diffuſa nec nimis brevis et ieiuna evadat. Sententias utiles adſpergit iudiciumque probe ſubactum ubique fere prodit. Sollicite reſpexit temporum ſive chronologiae rationem; qua in re omnes facile ſuperiores hiſtoriae Francicae narratores poſt ſe reliquit. Exemplum hoc ſequentes ſcriptores imitati ſunt, magno cum fructu ſtudii hiſtorici in Francogallia.

Cf. LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 1..

NICERON T. IV. p. 326 ſqq. et ſec. verſ. Theot. T. V. p. 73 ſqq.
LE GENDRE p. 161 ſq.
MARCHAND *Dictionnaire hiſtorique*. T. II. p. 197 ſqq. Cf. p. 66 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 44 atque T. IV. p. XCV ſqq. ubi *Lelongi* vita Serrani.

Contra Serrani opus cenſuram virulentam et infeſtiſſimam exercuit *Scipio Dupleix* Hiſtoriographus quidem, ſed ipſe vitiorum multorum artifex, hoc quidem in libro: *Inventaire des erreurs, fables et deguiſemens remarquables en l' Inventaire general de l' Hiſtoire de France de Jean Serres, par* SCIPION DUPLEIX, *Hiſtoriographe de France.* à Paris 1625. 8. Editio ſecunda. *ibid.* 1630. 8. Tertia editio correcta et aucta. *ibid.* 1633. 8. Dupleix.

Franciae Reges τετραστιχοι a JACOBO LE VASSEUR. *Pariſiis* 1602. 8.

Epitome Hiſtoriae Gallicae, additis Genealogiis Regum et praecipuarum Familiarum Galliae. *Francofurti*, Rhodius 1604. 8. Hunc et ſequentem titulum ſic poſuit Fontettus, ſine ulla admonitione. Epitome etc.

Epitome Hiſtoriae Gallicae, hoc eſt Regum et Rerum Galliae usque ad annum 1603, brevis Narratio. (*Francofurti*) ex Officina Paltheniana 1604. 8.

Abrégé de l' Hiſtoire Françoiſe avec les Effigies des Roys. à Rouen 1610. fol. Abrégé etc.

Le Sacré Trone des Roys de France, jusqu' à Louis XIII. par J. PHILIPPE VARIN. à Paris 1611. 8. Varin.

Recueil de l' Hiſtoire de France, contenant les Faiſtes, Geſtes, et Vies illuſtres de tous les Roys, depuis Pharamond jusqu' au Roy Louis XIII, à preſent regnant, avec ce qui s' eſt paſſé entre les Maiſons de France et d' Auſtriche, jusqu' au ſacre du Roy regnant aujourd' hui; enſemble la Chronologie des Papes et Em- Recueil etc.

 pereurs,

pereurs, et les noms des Archevêchés et Evêchés du Royaume de France, augmentée en cette dernière Edition des pompes ſolemnelles du Couronnement de la Reine. à Lyon 1611. 12. Nec de hac nec de ſuperiore editione quidquam, praeter iſtius titulum, nobis innotuit.

Vilett. *Hiſtoire de France; par* CLAUDE VILETTE, *Chanoine de S. Marcel;* in eiusdem *Annales de l'Egliſe,* à Paris 1616. 4.

I Geſtis Regum Galliae compendioſa nar- ı , Pharamundo ad Ludovicum V deducta ; COLAUM PROUST DES CARNEAUX, Hiſto- ra um regium. *Pariſiis* 1617. 8.

Leſtang *Hiſt r des Conquêtes des Gaulois jusqu' au Roi Jean,* r ANTOINE DE LESTANG, *Seigneur de Belleſtang;* cum eius *Hiſtoire des Gaules,* à Bordeaux 1618. 4.

Hiſtoire generale de France, depuis Pharamond jusqu' à preſent, avec l'Etat de l'Egliſe et de l'Empire, et les Mémoires des Gaules, depuis le deluge jusqu' à l'établiſſement de la Monarchie Françoiſe; par SCIPION Dupleix. DUPLEIX, *Hiſtoriographe de France* (nat. 1569, denat. 1661). à Paris 1621 ſqq. V Voll. in fol. Tomus primus, in hiſtoria ſecundae regiae ſtirpis finiens, prodiit quater annis 1621, 1631, 1634, 1649. Secundus, usque ad mortem Ludovici XI procedens, bis a. 1624 et 1638. Tertius, deſinens cum interitu Henrici III, ter a. 1630, 1637, 1641. Quartus, regna Henrici IV et Ludovici XIII usque ad a. 1645 comprehendens, eo ipſo anno. Quintus, usque ad a. 1643 progrediens, eodem anno. Nova editio ab auctore ipſo usque ad a. 1646 continuata, prodiit *Pariſ.* 1648. V Voll. in fol. Recentior, ab eodem curata et continuata, *ibid.* 1650. 1654. 1663. VI Voll. in fol. (De huius operis epitome per Remondum

mendum. — Hic quidem ſcriptor perſpicue atque concinne res geſtas narrat; ſed dictio inelegans diſplicet. Hiſtoriam inepte factis in capita, haecque in articulos diviſit. Primus, quantum nos ſcimus, inter hiſtoricos Francogallicos fuit, qui teſtimonia rationis, quibus uſus eſt, in margine laudavit: minus tamen curate in hoc negotio verſatur; non omnes quoque, quos excitat, legiſſe perhibetur. Nonnullos adeo, quorum opera utilis fuiſſet, prorſus neglexit. Maiorem a popularibus tuliſſet laudem, niſi in exponenda hiſtoria, Ludovico XIII regnante, Richelium, ſtatus adminiſtrum ſupremum, qui pennam eius venalem reddiderat, nimis eius laudibus ornaſſet, atque adverſarios eius conviciis perſecutus eſſet. Poſt cuius mortem, metu ac ſpe liberatus, candidius paullo de eodem iudicavit atque ſcripſit. Lengletus ſententiam prorſus immitem de Noſtro pronunciat; vocat enim illum *grand auteur des mauvais livres*. Nec defuerunt eo vivente, qui cenſuris acribus in illum inveherent. Primo Mareſchallus DE BASSOMPIERRE ea, quae Noſter de regnis Henrici IV et Ludovici XIII tradit, ſub examen vocavit. Cuius animadverſiones, poſtquam diu manu tantum ſcriptae circumlatae fuiſſent, typis mandatae poſt Dupleiſii mortem prodierunt hac inſcriptione:

Remarques du Marechal DE BASSOMPIERRE *ſur l'Hiſtoire de Henry IV et de Louis XIII, compoſée par Dupleix.* à Paris 1665. 12. Hic quidem iam, quum cenſura iſta adhuc manu ſcripta legeretur, opus ſuum defendere ſtuduit libello ſequente:

Philotime, ou examen des notes d'Ariſtarche ſur **Dupleix.** *l'Hiſtoire de Louis XIII, par* SCIPION DUPLEIX. à Paris 1637. 8. Malam vero cauſſam male defendiſſe

ſendiſſe auctor dicitur. Finxit ſibi pr[illegible]ſ allum adverſarium, quam Mareſchallum [illegible] licet eo licentius calamum contra [illegible]ngere poſſet. Alia cenſura hunc p[illegible] ſe[illegible] titulum:

de Morgues. *Lumieres pour l'Hiſtoire de France, et [illegible] faire voir les calomnies, flateries et autres d[illegible] Scipion Dupleix; par l'Abbé* DE MORGUES. (à Paris, [illegible] 6. 4. Cui Dupleix reſpondit in

Dupleix. *Reponſe à S. Germain, ou les Lumieres du M. de Morgues pour l'Hiſtoire de France eteintes.* à Condom 1645. 4.

Acerbe etiam nonnulla contra Noſtrum [illegible]nentur in *Apologie du Maréchal d'Ornano* p. 154 ſqq.

Cf. LELONG vita huius hiſtorici T. IV. p. XLIX [illegible]. ſecundum edit. Fontettianam.

LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 107 ſq.

NICERON T. II. p. 302 ſqq. Cf. T. XIII. p. 80—114. Et ſec. verſ. Theot. T. III. p. 259—267.

Charron. *Hiſtoire univerſelle de toutes les Nations, et ſpecialement des Gaulois et François, contenant l'origine et lignée de tous les anciens Roys, Princes et Peuples de la Terre; les Controverſes des Gaulois et Francs contre divers Peuples, pour la gloire et prééminence de leur Nation: l'abus de ceux, qui les ont eſtimés iſſus des Allemands, ou penſé, qu'aucun Peuple de la France eut autre origine que Gauloiſe. Les droits et prérogatives de leurs Roys, tant ſur l'Empire, que ſur pluſieurs autres Royaumes; comme Pharamond, Charlemagne et Hugues Capet ſont iſſus d'une même ſouche maſculine, la plus illuſtre de la terre: et tous autres choſes generalement les plus remarquables, depuis la creation du monde jusqu'à l'an de Jeſus-Chriſt 1621, avec une Apologie pour la deffenſe de quelques Auteurs, qu'aucuns modernes rejettent comme fabuleux et ſuppoſés; par* JACQUES CHARRON, *Ecuyer, Sieur de Mon-*

Monceaux, Valet de Chambre ordinaire du Roy. à Paris 1621. fol. — Auctor, fabularum amator, quid? quod defenſor, in deliciis habet opera ſuppoſititia Beroſi, Manethonis, Hunibaldi, aliaque huius farinae. Epitome operis paullo poſt excitabitur.

Hiſtoire et Recueil des Geſtes et Regnes des Roys de France, leur Couronnement et Sepulture, les noms des Regnes leurs Epouſes et de leurs Enfans. Enſemble les evenemens et choſes remarquables advenues en chaque ſiècle jusqu'à preſent; par PIERRE AUBERT, *Conſeiller au Preſidial de Beauvais.* à Paris 1622. 4. — Liber haud contemnendus praedicatur. d'Aubert

Sylvae Regiae, ſeu Gallorum Monarchiae Panegyrica duodecim BALTHAZARIS DE VIAS, Nobilis Maſſilienſis, usque ad Ludovicum XIII; quibus ſelecti Annalium Francicorum et politioris litteraturae flores inſeruntur. *Pariſiis, Romae, Genevae, Antverpiae, Venetiis,* 1623. 4. Sunt quoque exempla, quae *Lutetiae* ſolas prae ſe ferant. de Vias

Librum Anglicum nobis ignotum Fontettus ea ratione conſignat: *Hiſtoire générale de France, tirée de Jean de Serres, de Matthieu etc. en Angleterre,* 1624. fol. *ſans nom de ville.* Hiſtoire générale etc.

Avertiſſement ſur l'Hiſtoire de France par (CHARLES SOREL, *Pariſien.* à Paris 1628. 8; et cum eandem *Hiſtoire de la Monarchie Françoiſe.* (à Paris 1629. ſqq. 8.) cuius fragmentum ſolummodo usque ad a. 840 extſtat. Nos infra de eo referemus. Sorel.

Hiſtoire genealogique des Roys de France, avec leurs Portraits; extraite de l'Hiſtoire univerſelle de JACQUES CHARRON. à Paris 1630. 8. — Utrum auctor ipſe, an alius, hanc epitomen extraxerit, decidere nequimus. Charron.

Berthault. Florus Francicus, ſeu Rerum a Francis bello geſtarum Epitome, auctore PETRO BERTHAULT, Congregationis Oratorii Presbytero (poſtea Canonico Carnutenſi † 1681). *Pariſiis* 1630. 24. *ibid.* 1630. 8. Tertia editio *ibid.* 1640. 12. Quarta editio *ibid.* 1644. 12. Quinta editio *ibid.* 1647. Sexta editio *ibid.* 1660. *Coloniae* 1653. 24. *ibid.* 1659. 24. *Lugduni* 1671. 12. *Cadomi* 1678. 12. *Francogallice* hac epigraphe: *Recueil de l'Hiſtoire de France, contenant les divers ſuccès des Armes de nos Roys, depuis la naiſſance de la Monarchie jusqu'à preſent; par* LAMY. à Paris 1634. 12. *ibid.* 1640 et 1645. 16. *ibid.* 1647. 24. à *Toulouſe* 1651. 12. à *Paris* 1652 et 1654. 24. *ibid.* 1656. 16. *ibid.* 1657. 24. *) *Italice* ex hac verſione: *Raccolta dell' Iſtoria di Francia fatta dal Signor di* LAMY. Bologna 1651. 12. — Berthaultus in editione libri ſui ſexta iure queſtus eſt, quod Lamius, eius diſcipulus, nomen eius in fronte verſionis, paucis exemplis exceptis, tacuerit, ſuumque tanquam auctoris impoſuerit. Opuſculum ipſum, cum ab auctore tum ab interprete, in editionibus diverſis continuatum eſt usque ad ea tempora, quibus in publicum prodierunt. Iuvenibus, olim certe, tanquam breviarium hiſtoriae Francicae eleganter et prudenter compoſitum, commendabatur. Diviſum eſt in quatuor libros, quorum in fronte primi diſſeritur de origine Francorum, hiſtoriaque ipſa deducitur usque ad initium regni Pipini, quod auctor ponit in anno 750: rectius 752. Liber ſecundus pergit usque ad Hugonem Capetum a. 988, ſeu potius 987; tertius ad Ludovicum XI a. 1462;

*) Aliam verſionem, ſine auctoris [illegible], condidit de Lonay a. 1678, de qua v. infra.

1462; quartus ad a. 1630 (in prima nempe editione). Adiecta eſt tabula chronologica regum atque enumeratio Archiepiſcopatuum et Epiſcopatuum Galliarum. Quarta et ſequentes editiones habent collectionem locorum elegantiorum, ex hiſtoricis antiquis excerptorum.

Hiſtoire Celtique, où ſous les noms d'Amindorix et de Celanire, ſont compriſes les principales actions de nos Roys, et les diverſes fortunes de la Gaule et de la France, par FR. HOTMAN, *Sieur de la Tour.* à Paris 1634. 8. Eſt carmen caeterum nobis incognitum. Hotman.

Rerum Gallicarum Liber primus; auctore JOANNE SAMBLANCATO, Toloſano. *Toloſae* 1635. 4. Earundem liber quintus. (1637). 4. Libri ſecundus, tertius et quartus nunquam typis ſunt expreſſi. Samblancatus.

Abrégé de l'Hiſtoire de France par CHOMER. à [illegible] 16. à *Paris* 1665. II Voll. in 12. Chomer.

Les vrais Portraits des Roys de France tirés de [illegible] *Monumens, par* JACQUES DE BIE, *Chalcographe* à Paris 1634. fol. Idem liber hoc ſub titulo: [illegible] *Portraits des Roys de France, tirés de ce* [illegible] *de leurs Monumens, Seaux, Medailles,* [illegible] *dans les plus rares et plus* [illegible] *du Royaume; par* JAC. DE BIE, [illegible] *Seconde Edition, augmentée de nouveaux Portraits, et enrichie des Vies des Roys; par* [illegible] DE COSTE, *Pariſ. Religieux* [illegible] *des Peres Minimes.* à Paris 1636. In [illegible] *A Paris, de l'Imprimerie de Jean* [illegible] *Imprimeur et Marchand Libraire, demeurant* [illegible] *Reims, près le College.* M DC XXXV. fol. de Bie et de Coste

La France Metallique. Contenant les [illegible] *des Roys de France* [illegible] *Medailles d'or, d'argent* [illegible]

 12

de Bronze. Tirées des plus curieux Cabinets: Par JACQUES DE BIE, *Chalcographe.* à Paris 1634. In fine legitur: *A Paris, de l'imprimerie de Jean Beſſin, Imprimeur et Marchand Libraire, demeurant ruë de Reims, près le College* M. DC. XXXV. fol. Editio, quam Lenglet et Fontette laudant, annum 1636 prae ſe fert, et in epigraphe addita habet haec verba. *Avec une explication ou ſommaire Deſcription de ces Medailles.* Clement, quem nos potiſſimum ſequimur, huius editionis haud meminit; nec Lenglet nec Fontette illius. Opus Jacobi de Bie poſterius eſt quaſi volumen alterum prioris, habetque duas partes, quarum prior continet operis dedicationem ad Ludovicum XIII, ac nummos, CXXXI folia complentes: poſterior hac inſcriptione ornatur: *Explication ou Deſcription ſommaire des Medailles contenues en l'Oeuvre de la France Metallique. Avec trois Tables. La premiere des Roys et Reynes de France, pour leſquelles ces Medailles ont été frappées: et les deux autres des Deviſes et Legendes des Revers d'icelle. Par* JACQUES DE BIE, *Chalcographe*, à Paris 1635. — Effigies ipſas artifex delineavit, quantum fieri potuit, ex numiſmatibus genuinis, regum autem, quorum effigies nullo modo reperire licuit, ipſe invenit. *Bimardius* igitur, cuius ſententiam Lelong, Lenglet et Fontette laudant, nimium chalcographum noſtrum accuſat, ſecundum quam nimirum maximam effigierum partem finxerit. Delineationes regum ex hoc opere in maiorem Mezeraei hiſtoriam transmigrarunt.

Cf. CLEMENT in *Bibl. curieuſe* T. IV. p. 225 ſqq.

Joſſ. PETRI JOSSET, *Burdigalenſis*, Franciados ſeu Annalium Francicorum tomus primus, verſibus. *Rupellae* 1640. 4.

Reflexions

des Gaules avant la Venue des François) ibid.
II Voll. in 12. *Italice* a *Caeſare Juſtiniano*
In Roma 1680. 12.
de France, depuis le commencement de la de S. Romuald.
jusqu' en 1642; *par* PIERRE DE SAINT
ALD, *Religieux Feuillant;* in eiusdem *Tréſor*
gique (à Paris 1642. fol.) T. II et III.
Hiſtoire de France, depuis Pharamond jusqu' à de Mezeray.
ment; Oeuvre enrichie de pluſieurs belles et rares
, et d'un abrégé de la Vie de chaque Reine,
portraits au naturel des Rois, Reines et Dau-
, tirés de leurs Chartes, effigies et autres anciens
, ou de leurs veritables copies, conſervées
les curieux Cabinets de l' Europe; le tout embelli
recueil neceſſaire de Medailles ſous chaque Reyne:
F. (FRANÇOIS) E. (EUDES ſ. OTTO) DE ME-
, *Hiſtoriographe de France.* à Paris 1643.
1651. III Voll. in fol. *Nouvelle Edition re-*
corrigée et augmentée par l'Auteur même. ibid.
III Voll. in fol. — Auctor, natus a. 1610.
Rye prope Argentanum in Normannia
, nomen habuit gentilitium *Eudes*, cui
, quum Pariſiis veniſſet, ibique natales

multum ſibi comparavit. In ſcriptionibus his
elaborandis quum hiſtoriae patriae neceſſari
opera danda eſſet, novam melioremque hu
formam induere cogitavit. Vix annum aetat
viceſimum ſextum aut ſeptimum ingreſſus, op
ri ſe accinxit, tantoque ardore illi incubuit, u
morbum graviſſimum ſibi contraheret. Rich
lius hac de re edoctus, diligentiam eius, forte e
ſtudium in ſe excitare cupiens, praemium p
cuniarium illi donavit, promiſſaque in futuru
addidit. Vix opus, ob quod penſione annua r
gia affectus fuit, ad finem perduxerat, ſatiri
iterum operam dedit, libellosque multos con
miniſterium Ludovici XIV, tunc temporis im
puberis, ficto ſibi nomine *Sandricourt*, proied
Poſtea hiſtoriam ſuam Francicam maiorem pa
lo minorem reddidit; cuius loca nonnulla aud
cius concepta minas Colberti, redituum regi
rum adminiſtri ſupremi, conciverunt, ſecun
dum quas penſionem annuam amittere debuerit
niſi loca iſta in editione nova deleturus aut mu
taturus eſſet; cui quidem dicto audiens fuit, ſ
ita, ut Colberto non ſatisfecerit; quam ob re
dimidium penſionis ille retinuit. Aegerrim
hoc ferens, Mezeraeus, beneficiis ab aliis ſ
cumulatus, quavis occaſione contra Colbertu
atque aulam tam effraenate convicia diſſemina
vit, ut altera penſionis parte quoque orbat
fuerit. Obiit, munere hiſtoriographi regii, a
que Secretarii perpetui academiae inſcriptionu
regiae Pariſinae perfungens, anno 1683.

Operis maioris, a Mezeraeo conditi, tom
primo ſecundum editionem primam, res Fra
cogallorum a Pharamundo usque ad regnum C
roli VI exhibetur; ſecundo, ab hoc Carolo u
que ad huius nominis nonum; et tertio ab rege
Henri

... conſervationeq ... imitae, ſed tamen et plura,
...latius de libertate Francica ſcripta, in hac
... ſuperiorum omiſſa; quo factum, ut editio
... haud penitus ſepoſita, ſed adhuc in deliciis
... Tomus primus hiſtoriam Galliarum dua-
... ſtirpibus regiis prioribus vigentibus conti-
... ſecundus, hiſtoriam inde ab Hugone Cape-
...usque ad Franciſcum II, et quidem in per-
...cis mutatam; tertius, usque ad mortem
...rici IV. Sed ſupplementum inde ab a. 1598
...ue ad a. 1610 ex auctoris hiſtoria minore
... mutatione ulla additum eſt. De editione
...ae adhuc monendum, multa eius exſtare
...mpla caſtrata; folia nempe nonnulla, in qui-
... loca aulae ingrata, ſuppreſſa aliaque pro
... ſubſtituta ſunt; quam ob cauſſam exempla
...gra maioris aeſtimantur. (v. *Bibliographie de*
...; *Hiſtoire* T. II. p. 64).
Ab hoc opere novus ordo hiſtoriarum Fran-
...rum oritur. Licet enim auctor, in editione
...e potiſſimum, multa, ut ipſe faſſus eſt, er-
...es commiſerit, nec veros fontes rite ſaluta-
..., ſed recentiorum ſcriptorum relationibus
... narrandi genus accommodaverit; licet

ſtili gravitas. Regum effigies atque octingen ſere numi, utrique editioni operis maioris in ſerti, ex operibus *Jacobi de Bie*, modo a nob commemoratis, a Mezeraeo transſumti, nul chalcographi mentione iniecta; vix explicatio num Hilarionis de Coſte mentione facta.

Opus Mezeraei minus, licet certis in rebu maiore copioſius, multisque in locis retracta tum, hac epigraphe ornatur: *Abrégé chronologique ou Extrait de l'Hiſtoire de France, depuis Pharamon jusqu'à la paix de Vervins, avec les portraits d Rois:* par FRANÇOIS EUDES DE MEZERAY. à Par 1668. III Voll. in 4. *ibid.* 1673. VI Voll. in 12. *à Amſterdam* 1674. VI Voll. in 12. — *continué jusq à la [illegible] de Henri IV.* à Paris 1676. VIII Voll. i 8. *ibid.* 1678. VIII Voll. in 8. *à Amſterd.* 1682. V Voll in 12. *à Paris* 1690. III Voll. in 4. ſ. V Voll. in 12. *ibid.* 1698. VIII Voll. in 12. — *pr cédé de l'Hiſtoire des François avant Clovis.* à An ſterd. 1692. VII Voll. in 12. *ibid.* 1696. VII Vo in 12. — *augmenté de la Vie des Reines.* ibid. 1[illegible]0 VII Voll. in 12. (Editio ſecundum exemplum quod auctor ipſe emendaverat, perfecta; addi eidem ſunt, quae in ſerioribus editionibus Fra cicis omitti debuerant. Inſerta quoque relati de expugnatione Romae, a. 1527 facta, qu vulgo Mezeraeo adſcribitur.) *(à Rouen)* 170 VI Voll. in 12. *à Paris* 1717. III Voll. in 4. ſ. Voll. in 12. *à Amſterdam* 1721. VI Voll. in 12 m *à Amſterdam* (ſ. potius *à Paris*) 1740. IV Voll. i 4. ſ. XIII Voll in 12. (Hanc editionem curav *Gri[illegible]*, qui etiam addidit annotationes *Amelot de H[illegible]* antea ineditas). *à Amſterd.* (ſ. potius *Paris*) 1755. IV Voll. in 4. ſ. XIV Voll. in *Belgice*. Amſtelodami 1682. II Voll. in 4. *Angli a Johanne [illegible]*, Londini 1683. . — Editi

hum

huius elab is fe
ſus paullo liberiores c ir re
ſunt haec aliis in rebus, c. , ſi p
ſtatiores. Secunda e
lia iſtius generis, qui ent.
Egregia ſunt, quae de ec tra-
duntur, utpote in quib et his a to-
ſi ſuccurrerunt.

Cf. Acta Erud. a. 1686. 334 ſq.
Hamburg. Bibl. hiſt. Cent. I. p. 80—88.
LE GENDRE p. 82 ſq.
LARROQUE vita Mezeraei repetita et aliquantum aucta a Fontetto T. III. p. LXXXIII ſqq.
La Vie de François Eu de Mezeray, Hiſtoriographe de France par M. ***. à Amſterd. 1726. 8. Auctor fuit DANIEL D LA ROQUE.
NICERON T. V. p. 320 et ſec. verſ. Theot. T. V. p. 379—409.
LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 98 ſq. p. 109 ſqq.
VOGTII Catalogus libror. rar. p. 585 ſqq. ſec. edit. recenſiſſ.
FREYTAGII Analecta litter. p. 597 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 52 ſqq. T. IV. p. 381.

Huc etiam pertinent: *Obſervations critiques ſur l'Hiſtoire de France; écrite par Mezeray.* à Paris 1700. 12. *ibid.* 1720. 12. — Auctor, DE LISCONVIL, corrigere voluit Mezeraei dictionem, ſed ipſe peccata commiſit haud pauca. Cf. BAYLII *Lettres* T. II. p. 741. *Journal des Savans* a. 1700. p. 351. Meliora, licet non ſemper ſatis apta, traduntur in de l'Eſcon-vel Obſervations etc.

Comparaiſon des deux Hiſtoires de M. de Mezeray et du P. Daniel en deux diſſertations; avec une Diſſertation préliminaire ſur l'utilité de l'hiſtoire; par DANIEL LOMBARD, *Chapelain de Madame la Princeſſe de Galles.* à Amſterd. 1723. 4. Et cum Danielis *Hiſtoire de France* T. XV. ſec. editionem Amſtelodamenſem in XXIV tomis in 12. Lombard

Méz...

Fournier. *Mémoires de la Marine, ou Sommaire de ce q s'eſt paſſé de conſiderable ſur Mer, depuis le comm cement de la Monarchie jusqu' en 1642; par* GEO GES FOURNIER, *Jéſuite;* in eiusdem *Hydrog phie* L. VI.

Portraits etc. *Portraits des Roys de France, avec un Somma de leur Regne, jusqu' à Louis XIV. Enſemble Hommes illuſtres dans les Armes et dans les Lettr par divers Graveurs.* à Paris ſ. a. in 4.

Du Val *Recherches curieuſes des Annales de France; p* PIERRE DU VAL, *Géographe du Roi.* à Paris 164 8. *ibid.* 1661. 8.

Girard. *Les memorables Journées des François, où ſo décrites leurs grandes Batailles et Victoires, depuis commencement de la Monarchie jusqu' à préſent; p* ANTOINE GIRARD, *Jéſuite* († circa a. 1680); *a des figures de* CHAUVEAU. à Paris 1646. 4. *ib* 1647. 4. *ibid.* 1682. II Voll. in 12. *à Amſterda* 1695. 12. (hoc ſub titulo: *Les Batailles memora bles des François depuis le commencement de la Mona chie jusqu' à préſent.* Ultimum in hac editio proelium, quod deſcribitur, eſt id, quo in P demontio Francogalli, Catinato duce, foeder torum exercitum a. 1693 in fugam coniecerun Editio aucta Pariſ. 1696. II Voll. in 12. à An ſterd. 1701. II Voll in 12. — Proelia quadri genta et ſex, e quibus Francogalli victores diſce ſerunt, Jeſuita deſcribit, ab eo nempe, quod a Tolbiacum a. 498 commiſſum fuit, usque a illud, quo ad Rupem regiam a. 1643 Hiſpano vicerunt. In editionibus recentioribus de ſex ginta, et quod excurrit, proeliis huius gener relatum legitur. Omiſſae ſunt pugnae, in qu bus Francogalli victi ſunt. Opus quidem hau contemnendum: ſi quis vero facinora iſta cruen ta ſcire, accurate ac ſine fuco cognoſcere velit

ade

[illegible] potius ſcriptores coaevos, virosque artis [illegible]icae peritos. Praefatio libri multa iactat de [Fra]ncogallorum fortitudine et de eorum prae[stant]ia in armis gerendis prae aliis terrarum gen[tib]us.

Cf. FONTETTE T. II. p. 57 ſq.
Acta Erud. a. 1696. p. 151 ſq.

Hiſtoire des Roys de France, depuis 811 *jusqu' en* 1150; *par* JEAN BESLY, *Avocat du Roi à Fonte[na]y-le-Comte;* in eius *Hiſtoire des Comtes de Poitou [et] des Ducs de Guyenne* (à Paris 1647. fol.). Omnia [ea]m, quae reges Francogallorum in illa tempo[ri]s periodo geſſerunt memorabilia, in hiſtoria [ha]c ſpeciali ſtudio haud vulgari auctor exponit. [Ib]i plura. Cf. *le Gendre* p. 149 ſq. Besly.

Abrégé de l'Hiſtoire de France, par M M. de [SAI]NTE-MARTHE; in eorundem *Hiſtoire généalo[giq]ue de la Maiſon Royal* (à Paris 1647. fol.) T. I. de Ste. Marthe.

Epitome de l'Hiſtoire de France tirée de l'Hiſtoire [gé]nérale de Scipion Dupleix; par GUY REMOND, *No[taire]. enrichie de figures.* à Paris 1647. II Voll. in 12. [Ite]m hoc titulo: *Abrégé de l'Hiſtoire de France [de] Scipion Dupleix, continué juſqu' en* 1662. ibid. [16]62. IV Voll. in 12. — Conſentiente et pro[bante] Dupleiſio Remondus hanc epitomen ela[bor]avit. Singulis regum effigiebus diſtichon [Lati]num, cum verſione Gallica, maxime me[mo]rabilia cuiusque exprimens, ſubiecit. Remond.

Cf. FONTETTE T. II. p. 59.

NICOLAI UNELLI (ſ. potius PERCHERONI, cauſ[ar]um patroni regii Montfortenſis) Franciados [libr]i duo, ad Chriſtianum Regem Ludovicum [XI]V. Poema heroicum ad imitationem Aenei[dos]. Pariſiis 1648. 8. — Plura qui de hoc car[min]e hiſtorico rariſſimo ſcire velit, adeat *Barbeau* Unellus ſ. Percheron.

beau de la Bruyere in *Bibl. hiſt. de la France* T p. 381 ſq.

de Prade. *Sommaire de l'Hiſtoire de France, depuis P mond jusqu' à préſent, avec les Portraits des R des Reines; par* (JEAN LE ROYER) SIEUR DE PR à Paris 1651. 4. *ibid.* 1658. 4. — *augmenté et tinué par l'Auteur jusqu' en* 1679. ibid. 168 Voll. in 12. — Nullius pretii hodie. Cf. OLET T. XII. p. 95.

Livius. Rerum Franciſcarum Decades IV, in qu hiſtoria gentis ab origine, imperii Belgarum ordium, progreſſus et bella, aliaque memo lia usque ad annum 1507; auctore JOANNI VIO, Auguſtiniano Lovanienſi. *Bruxellis* 1 4 — Secundum Mezeraei ſententiam, a cetto (T. II. p. 47) ex ſcheda inedita propoſi opus hocce et fide et iudicio caret: ineſſe ta haud vulgaria addit. Quam vere iudicav alii videant.

Labbe. *Eloges hiſtoriques des Rois de France; par* LIPPE LABBE, *Jéſuite;* in eiusdem *Abrégé ch logique de l'Hiſtoire ſacrée et prophane* (à Paris et 1664. 4.)

du Verdier. *Abrégé de l'Hiſtoire de France; par* (GILI SAUNIER) *Sieur* DU VERDIER, *Hiſtoriograp France* († circa a. 1686) à Paris 1651. II Vo 12. *ibid.* 1652. II Voll. in 12. *ibid.* 1654. II in 12. — *Quatrième edition augmentée* ibid. 1 III Voll. in 12. *ibid.* 1667. III Voll. in 12. 1676. III Voll. in 12. *ibid.* 1686. III Voll. in 1 Nemo hodie libri, ſepties per quinque et tr ta annos repetiti, deſiderio tenetur.

A V Portraits etc. *Portraits des Rois de France, avec un ſom Diſcours contenant les principales actions de Regne, leur Naiſſance, Mariage, Décès et autre*

ma

marques [illegible] Pharamond jusqu' à Louis XIII. par A. V. à Pa[ri]s (165.) fol.

Portraits des Rois [de France], et Tableaux historiques des illustres Fra[nçois], [avec] des Eloges sommaires. gravés par DARET [et BO]ISSEVIN. à Paris f. a. in 4. Daret et Boiſſevin.

Les Tombeaux et M[onumens] [illegible] l'Egliſe de Monaſtère R[oyal] de [S.] [D]e[nis] [illegible] depuis le Roi Dagob[ert] [jusqu'à Louis] XIII. [avec] un Abrégé des choſes les [plus] [rem]arq[uables] [de] leur Regne: par Dom LOUIS GABRIEL [illegible] [illegible] († 1685). à Paris (1656). — [illegible] verſibus ſunt expreſſa.

PHILIPPI JACOBI SPENERI, Synopſis rerum Gallo-Francicarum. Baſileae 1660. 4. Spener.

JOANNIS DE BUSSIERES, Societatis Jeſu, Hiſtoria Francica, ab initio Monarchiae ad annum 1660. Lugduni 1661. IV Voll. in 12. Editio altera, longe prima auctior et emendatior usque ad annum 1670. ibid. II Voll in 4. — Auctor, [illegible] cultoque ſtilo uſus, animi corporisque effigies illuſtrium perſonarum ſcite exhibuiſſe dicitur. Additur, eundem hauſiſſe hiſtoriam e fontibus, illamque usque ad mortem Ludovici XIII deduxiſſe, fata vero regni ſub Ludovico XIV breviſſimis perſtrinxiſſe. de Buſſieres.

Cf. [illegible] T. IV. p. 382.

H[iſto]ire des Rois de France, depuis l'origine des François jusqu'en 1663; par MICHEL DE MAROLLES, Abbé de Villeloin († 1681). à Paris 1663. 12. ibid. 1672. 12. — Neglectis fontibus auctor [illegible] contexuit ex aliis hiſtoriae Francogallicae breviariis. de Marolles.

Cf. LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 94 ſq.

La Gallerie etc. *La Gallerie des Peintures, ou Recueil des Portraits du Roi, de la Reine, des Princes et Dames illuſtres* etc. à Paris 1663. II Voll. in 12.

de Brianville. *Abrégé methodique de l'Hiſtoire de France, pour la Chronologie, les Généalogies, et les Faits mémorables, le caractère moral et politique de tous nos Rois avec leurs Portraits, enrichis de Symboles et de leurs Armoiries priſes ſur leurs Monnoyes, leurs Sceaux et divers autres Monumens; par* (ORONCE FINE) DE BRIANVILLE; *Abbé de Saint Benoit de Quincé* († 1675). à Paris 1664. 12. *ibid.* 1667. 12. *ibid.* 1674. 12. *ibid.* 1726. 8. — Teſte Lengleto (T. XII. p. 95) hocce breviarum ſatis accurate elaboratum tironibus commendandum eſt. Apud Fontettum (T. II. p. 39). aliud eiusdem auctoris ſcriptum, caeterum nobis ignotum, hac epigraphe exhibetur: *Projet de l'Hiſtoire de France en Tableaux, pour Monſeigneur le Dauphin* à Paris 1665. fol.

Labbe. *Hiſtoire des Rois de France reduite en forme d'Abrégé chronologique; par* PHILIPPE LABBE, *Jéſuite.* à Paris 1667. 12.

Der Könige v. Frankreich etc. *Der Könige von Frankreich Leben, Regierung und Abſterben. ſamt ihren Bildniſſen.* Nurnberg 1668. 12. *ibid.* 1685. 12.

de la Mothe le Vayer. *Introduction à l'Hiſtoire de France par* FRANÇOIS DE LA MOTHE LE VAYER († 1672). à Paris 1670. 12.

Labbe et Briet. Francorum Regum Annales accuratiſſimo ſtudio PHILIPPI LABBE, *Societatis Jeſu,* ab anno Chriſti 420 ad annum 1300 concinnati, et a PHILIPPO BRIETIO, *eiusdem Societatis Jeſu,* ab anno 1301 ad annum 1660 perducti, cum breviario decimi ſeptimi ſeculi Aerae Chriſtianae; in *eorundem* concordia chronologica (*Pariſiis* 1670. V Voll. fol.) T. I—III.

Epitome

Epitome Hiſtoriae Regum Francicae, a Pha- Lacarry.
ramundo usque ad annum 163., e *Dionyſio Petavio* excerpta, per AEGIDIUM LACARRY, *e Societate Jeſu;* et Chronologia Regum Franciae. *Claromontii* 1672. 4. — Ex *Petavii* opere aureo de doctrina temporum L. XI. cap. XLVIII.

Brevis Franciae Regum deſcriptio, a Phara- de Loys.
mundo usque ad Ludovicum XIV, heroicorum verſuum numero centum concluſa, cum duplici epigrammate. Acceſſit quoque ſingulorum poëmatum Gallico carmine verſio. Autore PETRO DE LOYS *Pariſiis* 1674. 4.

Piété et actions vert[ueus]es de pluſieurs Rois de Balthazar
France, par le P. BALTHAZAR DE RIEZ, *Capucin,* de Riez.
Aix 1674. 4.

Abrégé de l'Hiſtoire de France juſqu' à la mort de Abrégé
Louis XIII; in *Portrait hiſtorique et géographique* etc.
de l'Europe. (à Paris 1675. 12). p. 353 ſqq.

Abrégé chronologique de l'Hiſtoire de France par de Rien-
M. D. R. C. C. (i. e. SIMON DE RIENCOURT, *Con-* court)
ſeiller-Correcteur de la Chambre des Comptes de Paris Abrégé etc.
[illegible]). à Paris 1675. II Voll. in 12. *ibid.* 1678. IV Voll. in 12. Editioni ſequenti auctor maiorem curam prioribus impendiſſe dicitur:

Abrégé de l'Hiſtoire de France, depuis Pharamond juſqu' au Regne de Louis le Grand. (ſ potius juſqu' à la mort de Henri IV). *Avec les Portraits des Rois et des Reines, ſuivant leurs veritables originaux.* à Paris 1695. VI Voll. in 12.

Sommaire Royal de l'Hiſtoire de France; par DE de Bonair.
BONAIR (*Hiſtoriographe du Roi, Gentilhomme de la Garde Ecoſſoiſe*). à Paris 1676. 12. *ibid.* 1678. 12. *ibid.* 1682. 12. — Nil niſi verſio Flori Francici, a Berthaulto elaborati, ſupraque a nobis recenſiti: attamen auctor illius ſuam hiſtoriae viginti annorum continuationem,

 nem,

nem, regum effigies, eorum inſignia ac ſeras.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 60.

de Larmeſſin. *Les auguſtes Repreſentations de tous les R... France, depuis Pharamond jusqu' à Louis XIV ... un Abrégé hiſtorique ſous chaque Portrait; pa...* DE LARMESSIN. à Paris 1679. 4. *ibid.* 1711 4

(de Bedigny) Abregé etc *Abrégé de l'Hiſtoire de France, en vers; par* ... DARD BERIGNY). à Paris 1679. 12. -- Via... tuor verſus laude digni ineſſe dicuntur.

Marcel. *Hiſtoire de l'origine et du progrès de la M... chie Françoiſe, où tous les faits hiſtoriques ſont ... vés par des Titres authentiques et par des Auteurs ... temporains; par* GUILLAUME MARCEL, *Av... Conſeil* († 1708). à Paris 1683. IV Voll. in ... *ibid.* 1686. IV Voll. in 12. — Seriem ... chronologicam rerum geſtarum, teſtim... probis firmatam, quam hiſtoriam, hoc ... continet. Tomus *primus* antiquitates hiſ... veſtibulum quoddam operis eſt, aut veluti ... vis veterum auctorum, ſimulque lumen ... fert iis, quae ſequuntur. Agitur ab initio ... tibus XVII de finibus, diviſione, lingua, ... minibus, religione, ſacerdotibus ſive Druidi... teris Galliae, itemque de moneta, gladiator... militibus, coloniis et expeditionibus gentis ... congeſtum eſt, quicquid ex Graecis Lati... ſcriptoribus, usque ad tempora Auguſti C... ris, ſive de Gallis ſive de Galatis et Celtis ... potuit, et certioris fidei cauſſa ipſa auc... verba margini libri adſcripta ſunt; figurae ... paſſim interſeruntur. Capite XV compen... exhibetur hiſtoriae Gallicae a tempore Au... Caeſaris usque ad initia monarchiae Fran... Cap. XVI geographiae veteris Galliae in... novo proſpectum eſt, de quo retulimus in

hiſt. Vol. VI. P. II. p. 26 ſq. Sequuntur Cap. XVIII regum, ducum aliorumque clarorum virorum breves deſcriptiones, cum teſtimoniis veterum. Caput IX gloſſarium ſiſtit vocabulorum Celticorum apud veteres occurrentium. Tomo *ſecundo* praemittitur diſſertatio de origine Francorum; cui catalogus regum et ducum Francorum, quorum ante ſaeculum quintum auctores mentionem fecerunt, ſubiungitur. Ab hoc vero ſaeculo ſive a Pharamundo fictitio auctor hiſtoriam monarchiae Francorum orditur et in ſaecula diſtribuit. Praemittit unicuique ſaeculo tabellam, reges et principes Francogallorum referentem, ita nempe, prout in duodecim provincias, ſive, ut poſtea vocari conſueverunt, *gubernationes generales*, Gallia ſive Francia diviſa eſt; quia non uni, ſed diverſis regibus et principibus ſubiectae ſatis diu fuerunt, donec aliae citius, aliae tardius, caeteris, ex quibus tandem totum regnum coaluit, accreverunt. Duodecim iſtae regiones lineis transverſis diſtinguuntur: ſingulis vero areolis littera capitalis ab *A* usque ad *M* ex utroque latere ad cavendam confuſionem adſcripta eſt. Saeculi numerus in ſuperiore tabellae parte exſcriptus invenitur. Deinde anni rerum geſtarum minoribus numerorum notis exprimuntur; quibus ſi littera *m* adiuncta eſt, mortis tempus cuiuslibet regis vel principis indicatur. Res memoratu digniores poſt tabulam ſaecularem nervoſe referuntur, vitatis verborum ambagibus et raro additis ſententiis aut iudiciis, ita ut annalium et commentariorum modus ſatis accurate obſervetur. Adduntur dein breviſſimae tabellae ſynchroniſticae, in quibus Pontificum, Imperatorum et Regum Europae praecipuorum anni, cum Gal-

liae regum temporibus conferuntur. Subiungitur etiam liberorum, quos reges genuerunt, et maiorum regni officialium enumeratio. Regum familias in quatuor ordines diſtribuit Marcellus, easque adſcriptis nomini regis, de quo narrare incipit, litteris *ABCD* diſtinxit: ſed addita cuilibet ſecunda littera, quae numerum regis iſtius claſſis denotat; v. g. Pharamundo additum eſt duplex *AA*. quod indicat primae lineae primum regem; Clodioni *AB* i. e. primae lineae regem ſecundum, et ſic deinceps. Alter ordo littera *B* a Carolo Martello, tertius *C* a Philippo I. quartus *D* a Ludovico XII incipit. Poſt finem cuiusque ſaeculi et ante tabulam ſequentis exhibentur probationes minutiore charactere, ſive ex documentis ſive ex hiſtoricis. Ut autem conſtet, ad quam partem narrationis confirmandam allegata pertineant, numeri in contextu narrationis lineis interpoſiti ſunt, quibus pares in allegatis reſpondent. Qui vero in margine narrationis reperiuntur numeri, annum ſaeculi notant. Saeculi autem numerus in ſumma paginae parte ſemper ob oculos verſatur. Pauciores ſunt probationes ob defectum actorum aut inſtrumentorum prioribus ſaeculis, ita ut ſaeculo quinto ab anno 400 ad 500 nonniſi viginti quatuor teſtimonia unius pagellae facie producantur: ſed creſcunt illa cum numero ſaeculorum, ita ut tomo ſecundo in fine ad ſaeculum XIII documenta vel auctorum loca CXLIV laudentur paginis plus ſexaginta. Ob incrementa rerum lectoribus ſubſidium memoriae praebetur, ſubiecto indiculo, ſive breviario geſtorum praecipuorum totius ſaeculi. Hoc compendium in ſaeculi XII rebus inceptum et poſtea usque ad XVII tomo IV continuatum eſt. In genealogiis

etiam

etiam regiis illuſtribusque aliis praeclaram operam navavit Noſter, allegans et examinans auctores, eique, quem probabiliora tradere credit, aſſentiens. Ita vero excrevit elaboratio Marcelli cum ſaeculorum progreſſu, ut quum tomus *ſecundus* ſaecula novem contineat, *tertius* non niſi duo, et *quartus* unum tantum, id eſt ſaeculum XVI usque ad a. 1600 enarret. Appendicis loco principes regnis Ludovici XIII et XIV aequales, dein liberi legitimi et naturales et tandem officialium praecipui enumerantur.

Cf. Acta Erud. a. 1688. p. 206-212.
LENGLET T. XII. p. 96 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 52.

Introduction à l'Hiſtoire [illegible] *et par reponſes; par* LE RAG[illegible]IS, *P*[illegible] *le Duc au Maine.* à Paris 1[illegible]. 12. *ib*[illegible] 1[illegible]. 12. *à Trévoux* 1695. 12. *à P*[illegible]*s* 1705. 12. (Haec editio ſexta nuncupatur, [illegible] itque ſimul hiſtoriam Romanam; ita et editiones ſequentes, hoc ſub titulo: *Inſtructions ſur l'Hiſtoire de France et R*[illegible]). *ibid.* 1712. 12. *ibid.* 1727. III Voll. in 12. [illegible]. 1745. III Voll. in 12. *ibid.* 1758. III Voll. in 12. — Methodus, qua hiſtoria hoc libro traditur, merito hodie diſplicet. Recentiores editiones auctae et continuatae ſunt usque ad tempora, quibus in lucem prodierunt.

Cf. LENGLET T. XII. p. 97.

Methode facile pour apprendre l'Hiſtoire de France; par M. D. à Paris 1684. 12. *ibid.* 1685. 12. *ibid.* 1689. 12. *ibid.* 1691. III Voll. in 12. *ibid.* 1693. 12. Editio ſexta *ibid.* 1696. 12. Septima *ibid.* 1709. 12. — Auctoris verum nomen non, ut Lelong et cum eo Fontettus (T. II. p. 39) [illegible]erunt, fuit LE COQ, ſed SIMON GUEULETTE, qui etiam paſſim matris nomen gentilitium D. [illegible] Desmay [illegible] potius Gueulette

DESMAY uſurpavit; inde littera *D.* in fronte huius opuſculi, cuius editio de anno 1641 plenior eſt ſuperioribus atque ſubſequentibus. Auctor ipſe, Noviodunenſis, primum ordini Monachorum Bernardinorum, deinde Cluniacenſi, addictus, mortuus eſt Pariſiis a. 1699. De libri indole populares eius tacent.

Cf. *Bibl. hiſt. de la France* T. IV. p. 379.

Corde- *Hiſtoire de France par M.* (GERAUD) DE CORDEMOY, *Conſeiller du Roi, Lecteur ordinaire de Monſeigneur le Dauphin, de l'Academie Françoiſe.* Tome I, *depuis le temps des Gaulois et le commencement de la Monarchie Françoiſe juſqu' en* 814. à Paris 1685 — Tome II, *juſqu' en* 987. ibid. 168.. fol. — Auctore, a. 1685, opere fere immortuo, filius eius, *Louis de Geraud*, ſ. *Gerardus*, editionem primi et ſecundi tomi curavit, poſterioremque limavit, atque non prorſus abſoluto finem impoſuit. Continuavit a ſe iuſſu regio hiſtoriam inde ab Hugone Capeto usque ad annum 1060; ſed haec continuatio lucem publicam nunquam adſpexit. Praemiſſa eſt operi ſuccincta antiquae Galliae hiſtoria, ubi de eiusdem ſitu, inſtitutis, exercitus, ditionibus, coloniis, expeditionibus diſſeritur. Hinc ſubiuncta legitur Francorum gentis deſcriptio resque geſtae; atque his ita fundamenti loco praeſtructis auctor ad regum hiſtoriam progreditur, quorum ſingulis ſingula adſignavit capita, laudatis ubivis in margine fontibus, ex quibus, quae de iis commemorantur, hauſta fuere. Dictio quidem, licet paullo diffuſior, pura atque hiſtoriae apta; obſcura quoque hiſtoriae capita dilucidata, incognita nonnulla detecta, quin et falſo ante credita diſſipata reperiuntur: ſed rerum prudens delectus deſideratur; auctor enim aliarum gentium

Theol. T. XIV. p. 54 et 56.
FONTETTE T. II. p. 41.

erum Gallicarum Epitome quadrilinguis, Thomaſſinus.
udovicum XIII perducta a JOANNE THO-
NO. à Notre Dame de Heremitage en Suiſ-
à Paris, chez Boudot) 1693. II Voll. in 8.
ntettus T. II. p. 56.

artes géographiques, Tables chronologiques et (Chevillart Cartes et Idée generale etc.
généalogiques, avec des Avertiſſemens ſur ces
et ſur ces Tables, pour apprendre la Géogra-
l'Hiſtoire de France. à Paris 1693. fol. Au-
JACOBUS CHEVILLART, Hiſtoriographus
s, explicationem poſtea harum tabularum et
arum edidit hac inſcriptione:

ée generale de l'Hiſtoire de France contenue en
Inſtructions. à Paris 1699. 12.

es Galanteries des Roys de France ou de la Cour Les Galanteries etc.
ance, depuis le commencement de la Monarchie.
ogne 1694. III Voll. in 12. — Inde a Pha-
ndo usque ad mortem Mazarini a. 1660
amorum hiſto ia producitur.

ouvelle method pour apprendre l'Hiſtoire de de Courſons.
; par le Sieur DE COURSONS. à Paris 1697.

Daniel. *Hiſtoire de France, depuis l'etabliſſement d[e la Mo]narchie Françoiſe dans les Gaules; par le P. G[.] DANIEL, de la Compagnie de Jeſus.* Tome I [Pa]ris 1697. 12. Haec editio, quantum n[...] mus, non eſt continuata; eius igitur tom[...] mus, quo res Francogallorum ab initiis C[lod]ovaei ad exitum usque Clotarii exhibentu[r,] quam ſpecimen longe uberioris operis c[...] ratur. Prodiit nempe poſt ſat longum te[mporis] intervallum opus iſtud hac epigraphe: [*Hiſtoire*] *de France, depuis l'établiſſement de la Monarch[ie Fran]çoiſe dans les Gaules, dedié au Roy; par le* [P. DA]NIEL († 1728). à Paris 1713. III Voll. in [fol. à] *Amſterdam* 1720 — 1725. VII Voll. in 4. [c.] ſigg. aen. (Septimum huius editionis vo[lumen,] quo Ludovicorum XIII et XIV res expo[nuntur,] alius auctoris anonymi ſtilo conſignatum [...] Paris 1722. X Voll. in 4. *à Amſterd.* 1[...] Voll. in 4. à Paris 1728 — 1729. X Vo[ll.] Cum sigg. aen. *à Amſterd.* 1742. XVI Voll [...] *Nouvelle Edition, augmentée de Notes, de [Disserta]tions critiques et hiſtoriques, de l'Hiſtoire d[u Regne] de Louis XIII et du Journal de celui de Lou[is XIV.] Ornée de Plans, de Cartes géographiques, [et de] Vignettes repréſentans des Médailles et des [...]*

Griffet. *de chaque Régne (par le P.* HENRI GRIFFET, † 1775). à Paris 1755 — 1757. XVII Vo[ll.] *à Amſterd* 1755 — 1758. XXIV Voll. in 1[2.] [*Ueberſe*]*tzt* (ab *Oberlaender* et *Wolfgang Jager*) [Nuren]bergae 1756 — 1763. XVI Voll. in 4. — [Prae]miſſa eſt omnibus editionibus praefatio e[...] qua iam ſpecimen, quod diximus, ornatu[...] tur in illa de ratione recte ſcribendi hi[...] Leges, ad quas hiſtoricus ſe componere [...] copioſe aeque ac docte auctor explicat, e[...] iis non fecerint ſatis, qui in Francica hiſt[...]

p

s transmittenda elaborarunt, demonſtrat,
ae ſcopulos, ad quos caeteri fere omnes
tium fecerint, ſummo ſtudio ſe evitatu-
ollicetur. At alii iam dudum Danielem
haud raro naufragia feciſſe, recte cenſue-
Hanc praefationem ſequitur altera eaque
a, qua auctor tria evincere annititur,
d hiſtoriam Francorum ſummopere fa-
locum autem commodum in ipſo operis
non invenerunt. Primo probare ſtudet,
m ante Chlodovaeum ſuperato regno ſta-
n Galliis ſedem fixiſſe. Tum fabulam il-
manenſem de Childerici deſtitutione ac
ortuna, quam Gregorii Turonenſis au-
s omnibus antea impoſuerat, explodit.
que duabus ex illis diſſertationibus, quae
m ſpeciminis annectuntur, propoſuit. Sed
s momenti eſt articulus tertius. Illo enim
r, reges Merovingicos fuiſſe heredita-
et ab ipſa nativitate regis nomen tenuiſſe;
e inter ſe regnum inconſultis proceribus,
ti commiſiſſe arbitrium, libertimeque do
bus ſuis transegiſſe. Sub Pipino electio-
per regno ortam eſſe. Intercesſiſſe re
uctoritatem procerum in ſucceſſione Ca-
t Carolomanni, Caroli Craſſi, Odonis,
ti et Rudolphi. Agnoviſſe id ipſum Ca-
M. et Ludovicum Pium, ideoque, ut
ſuccedendi filiis firmarent, in ſocietatem
procerum conſenſu illos accepiſſe. Itaque
m inutile egiſſe, hereditarium Principem
deturbantem: Hugonem Capetum eli-
in poteſtate procerum fuiſſe. Quorum
ores cum hereditarias eſſe permitteret, ve-
ule eſſe, et hos viciſſim regiae id conceſ-
Accedere continuam ſucceſſionem una-
nimi

nimi populorum conſenſu, quae iam tu
lippo Auguſto adeo firmaſſe domus ſu
viſa eſt, ut traditum a maioribus morem,
in imperii communionem adſciſcendi,
desereret. Contra haec omnia ſcriptores
tiores dubia haud contemnenda, de quibu
moverunt. Editio recentior, a Griffeto
rata, in fronte habet diſſertationem ſuper
lis noſtri vita et ſcriptis. Sequitur utraq
ius praefatio; tabula, repraeſentans divi
Francogalliae in regna diverſa nominaqu
nium regum primae ſtirpis. Hiſtoria ipſa
I progreditur usque ad a. 628; tomo II usq
877; (ineſt poſt p. 220 chronologia regu
mae ſtirpis, cum notis chronologicis ſu
ſtoria huius ſtirpis); tomo III usque ad a.
tomo IV usque ad a. 1285; tomo V usqu
1364; tomo VI usque ad a. 1422; tomo V
que ad a. 1483; tomo VIII usque ad a.
tomo IX usque ad a. 1559; tomo X usqu
1574; tomo XI usque ad a. 1593, tomo X
que ad a. 1610 (in hoc anno abſolvitur D
narratio) tomo XIII usque ad a. 1630.
praefatione Griffeti, cuius expoſitio reru
ſtarum hoc tomo incipit); tomo XIV us
a. 1637; tomo XV usque ad a. 1643. (i
huius tomi legitur. *Suite du Chapitre I du
ment politique du Cardinal de Richelieu, et quat
ces ſur les affaires de Mantoue, es années* 1628,
1630); Tomo XIV diarium hiſtoricum
Ludovici XIV usque ad eius mortem a.
Accedunt inſtrumenta pacis varia ſub hoc
condita, inde a pace Weſtphalica usque a
dentem. Tomus XVII comprehendit in
om... rerum in ſuperioribus tomis ex
rum, atque quatuor tabulas geographica

uſum hujus operis a Roberto, Geographo regio, a. 1756 delineatas. Praeterea diſſertationes ſive excurſus ſuper variis argumentis diſperſi ſunt per totum opus, ſecundum editionem Griffetianam priorem, ſequentes: Tomo I. p. CLXXXV: 1. *Diſſertation hiſtorique et critique ſur l'origine de la Nation Françoiſe, extraite d'un Ouvrage manuſcrit beaucoup plus etendu, compoſé en Latin par* BARTHELEMI GERMON, *Jéſuite.* Tomo II. p. 121 ſqq. 2. *Sur le premier Roy de France.* (Haec et ſequentes diſſertationes Danielem auctorem habent). 3. *Sur le Tombeau de Childéric, qui ſe voit à la Bibliothéque du Roi.* 4. *Sur le Sacre des Rois de la premiére Race.* 5. *Sur la ſainte Ampoule de Reims.* 6. *Sur la longue chevelure des Rois de la premiére Race.* 7. *Du Droit de ſuccéder à la Couronne dans le temps de la premiére Race.* 8. *Des Medailles et Monnoies des Rois de la premiére Race.* 9. *Des Chartes des Rois de la premiére Race.* 10. *De la Religion des François ſous la premiére Race.* 11. *De la Langue des François ſous la premiére Race.* 12. *Des Loix Saliques.* 13. *Des Gaulois ſujets des Rois de la premiére Race.* 14. *Des Tributs que les ſujets des Rois de la premiére Race leur payoient.* 15. *Du partage des terres entre les Gaulois et les François.* 16. *Des différentes conditions ou états, qui étoient en uſage parmi les François dans le temps de la premiére Race.* 17. *Des Maires du Palais.* 18. *Des Titres de Ducs, Comtes et Marquis.* 19. *Des différens partages de l'Empire François dans le temps de la premiére Race.* 20. *De la maniére dont les Rois prenoient poſſeſſion du Trône dans le temps de la premiére Race.* 21. *Des Aſſemblées ou Parlemens, qui ſe tenoient ſous les Rois de la premiére Race.* 22. *Des Fleurs de Lys.* 23. *Du Titre de Très-Chrétien.* 24. *Des Titres de Conſul et d'Auguſte donnés à Clovis.* Tomo III. p. 247 ſqq.

25. *Des*

acre, omnibusque hiſtoriae partibus inten
quo omnia ex fontibus haurienda artique
cae ſubiicienda fuiſſent. Nam perſaepe
cocco impetu vel commode ſequitur eosq
verbum exſcribit ſine nominum eorum me
ne. Sic in hiſtoria ſtirpium regiarum prim
ſecundae maior diligentia apparet, uſusqu
leſii et le Cointii, ducum egregiorum, ſine
bus Daniel pauca in ea hiſtoriae parte prae
ſet. Hiſtoria ſtirpis tertiae ſine huiusmodi
bus longe minorem plauſum tulit. Nil fere
proelia atque obſidiones, fuſe traduntur.
termiſſis iis, quae ad intelligendam con
nem gubernationis regni, ad aulae artes pe
ciendas et ad diverſum temporum genium
gnoſcendum facere queant. Serranus, D
xius aliique haud raro ad verbum repetu
Nec auctor animum Jeſuiticum in rebus,
ad religionem ſpectant, ſatis occultare po
iniurias adeo contra Proteſtantes paſſim ſpa
Res memoratu ſane dignas ſtudio ſaepe, ut
tur, praetermittit, quum contra in narra
minus dignis multus ſit atque ſuſus. Tit
denique ſaepiſſime in recta ſcribendi voca
extera ratione.

Exſtat etiam epitome huius operis, ab au
re ipſo elaborata atque hac epigraphe inſign
*Abrégé de l'hiſtoire de France, depuis l'établiſſe
de la Monarchie Françoiſe dans les Gaules, jus
la mort de Henri IV; par le P.* GABRIEL DAN
à Paris 1722. III Voll. in 4. *ibid.* eod. IX Vol
12. *ibid.* 1724. IX Voll. in 12. *ibid.* 1727. VII
in 4. — *continué jusqu' à la mort de Louis XIV*
1715. (*par le Pere* DORIVAL, *Jéſuite*). ibi l. 17
XII Voll. in 12. — Epitome ipſa maioris
actu

...ſiſtenet ... m, ſed continua-
tio Dorivali tanto ...

Cf. Acta Erud. a. 16... — 160. a. 1714. p. 212 — 218.
Journal des Savans a. 16... April. a. 1713. Jul. et Aug. a. 1724. Se... 1756. Aug. Sept. Dec.
Bibl. choiſie T. XXV ... 1 ſqq.
Bibl. anc. et mod. T. XIV. p. 230 ſqq. T. XXII. p. 168 ſqq.
Mém. de TREVOUX a. 1713. April. Maii. Jun. a. 1725. Auguſt.
LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 112 ſq. p. 101 ſq.
Annie litter. a. 1755. T. II. p. 351 ſqq. a. 1756. T. IV. p. 159 ſqq. a. 1757. T. I. p. 3 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 54 ſq. p. 31 ſqq.

Haec quoque ſpectat DANIELIS LOMBARDI Collatio hiſtoriarum Mezeraei et Danielis, ſupra, ubi de priore ſermo, commemorata.

Praeter ſcripta, in quibus ſingulae Danielis ſententiae impugnantur, ſequentia univerſum opus tangunt.

Diſſertations hiſtoriques et critiques contre le P. Daniel et l'Abb. de Vertot; par M. RIVAL, *Chapelain du Roi de la Grande-Bretagne.* à la Haye 1727. III Voll. in 12. Notitiam libri huius curatiorem exhibere nequimus. Rival.

Eſſai d'une critique de l'Hiſtoire du Père Daniel, reduite à l'Extrait, que les Journaliſtes de Trévoux ont donné de la dernière partie de cette Hiſtoire, dans leur Journal mois de Juin 1713; in *Ducatiana* p. 426 ſqq. Auctor potiſſimum Proteſtantium partes contra Danielem eiusque ſocios tuetur. Eſſai etc.

Nouvelle Hiſtoire de France depuis Pharamond juſqu' à préſent; extraite de tous les meilleurs hiſtoriens. à Paris 1698. II Voll. in 12. — Liber eo tempore, quo in lucem prodiit, neſcio quam (Le ſconvel) Nouv. hiſt. etc.

ob cauſſam, prohibitus. Auctor eſt LESCONVEL, ob multos alios libros pravos famoſus.

Gendre. *Hiſtoire de France*, par LOUIS LE GENDRE, *Chanoine de l'Egliſe de Paris.* à Paris 1700. III Voll. in 12. — In hac editione auctor tantummodo regum primae et ſecundae ſtirpis res geſtas tribus tomis luci publicae expoſuit; quorum primus a Pharamundo usque ad Dagobertum I, alter ad Ludovicum Pium, tertius ad Hugonem usque Capetum extenditur. Poſtea copioſius conſilium ſuum proſecutus eſt hoc opere:

Nouvelle Hiſtoire de France, contenant, premièrement, l'Hiſtoire des Rois juſqu' à la mort de Louis XIII; ſecondement les Moeurs et Coutumes de la Nation dans les différens états de la Monarchie, troiſièmement la Généalogie de la Maiſon Royale; quatrièmement l'Hiſtoire des grands Offices de la Couronne; avec un jugement ſur les principaux hiſtoriens contemporains, dont on s'eſt ſervi pour compoſer cette Hiſtoire: par LOUIS LE GENDRE, *Chanoine de l'Egliſe de Paris* († 1733). à Paris 1718. III Voll. in fol. et VI Voll. in 12 mai. *ibid.* 1719. VIII Voll. in 12 mai. — Tomo primo editionis maioris formae, quo Reges ex Merovingica et Carolingica ſtirpe oriundi continentur, Hiſtoricorum Francicorum catalogum praefixit, de quo in Bibliothecae hiſt. Vol. VI P. II. p. 26 ſq. relatum. Secundo tomo reliqui Reges, Capeti poſteri, Ludovico XIV excepto, percenſentur. In quo negotio ordinem, elegantiam, veritatis etiam atque aequitatis ſtudium adhibitum eſſe, nemo facile negabit. Tomum tertium libellus de moribus Gallorum, Genealogia domus regiae, a gentis primordio ad auctoris usque aetatem lugi ſerie deducta, et de magnis regni et ſtatus adminiſtris tractatio, conſtituunt. In parte hac ultima igitur

tur viri ſiſtuntur, qui exercitibus Gallicis ſupremo imperio terra marique, tum et qui aulae regiis praefuerunt. Sunt illi Maiores domus, ſub Merovingis, Seneſchalli, qui magiſtratus maximus a Philippo Auguſto abolitus eſt, Comites ſtabuli, quorum poſtremus fuit Franciſcus Lesdiguierius, Cancellarii ſupremique ſigilli Cuſtodes, Mareſchalli Franciae, et Praefecti claſſium regiarum. Auctor multo maiorem, quam ſcriptores ſuperiores operam impendit explicationi variarum mutationum, quas regni conſtitutio cum civilis tum eccleſiaſtica, legislatio, redituum publicorum ſtatus, arteſque aliae cum pacis tum belli expertae ſunt.

Cf. Acta Erud. a. 1701. p. 109 — 113. a. 1720. p. 49 — 55.
Journal des Savans a. 1700. Febr. et 1718. April.
Memoires de TREVOUX a. 1700. Dec. et 1718. Sept.
L'Europe ſavante a. 1719. April.
LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 100.
DE FONTETTE T. II. p. 41 et 58.

Tablettes hiſtoriques et chronologiques des guerres de France, contenant les Batailles, les Combats, les Sieges les plus conſiderables de cette Monarchie, avec les Paix, les Traités, les Ligues et les autres Evenemens, qui y ont rapport; par DE FEUQUEROLLES. à Paris 1704. 8 oblong. *ibid.* 1705. 12. Sunt XLI tabellae, in quibus res, quas epigraphe profert, diſtincte enunciantur. de Feuquerolles.

Abrégé de l'Hiſtoire de France; par JACQUES BENIGNE BOSSUET, *Evêque de Meaux* († 1704). à Paris 1707. 12 mai. *ibid.* 1747. 4 et IV Voll. in 12; et in eiuſdem operibus T. XI et XII, ſecundum editionem Pariſinam in 4. — Breviarium hocce uſque ad annum 1574 procurrens, eadem Boſſuet.

ratione facili grataque, qua eiusdem auctoris hiſtoria univerſalis, eſt elaboratum.

Berey. *Hiſtoire de la Monarchie Françoiſe, où ſe voient les Portraits de tous les Rois, depuis Pharamond juſqu' à Louis XIV. Avec une Liſte de leurs principales actions, diviſée en treize Planches; par* BEREY. 1711. fol.

Valerot Journal de la Fr. etc. *Journal de la France, ou Calendrier hiſtorique, contenant ce qui s'eſt paſſé de plus mémorable depuis l'origine de la Monarchie juſqu' à preſent, avec une Hiſtoire abrégée de la Vie des Rois de France, et diverſes remarques ſur les Etabliſſemens, qui ſe ſont faits de leur Regne.* à Paris 1715. 12 — *corrigé par l'Auteur.* ibid 1719. 8 — *augmenté des Etabliſſemens, qui ſe ſont faits dans l'Egliſe.* ibid. 1721. 12. *ibid.* 1728. 12. *Quatrieme édition, revue et augmentée par l'Auteur.* ibid. 1752. 8 — Auctor, GUILIELMUS VALEROT, Divionenſis, in priore libri parte ſecundum dierum ſeriem memorabilia hiſtoriae Francicae dinumerat: poſterior eſt breviarium hiſtoriae regum, ſiſtens eorum dies nativitatis, inaugurationis atque mortis, geſta eorum memoratu digna, cum pictura animorum indolis.

de Dangeau. Tables etc. *Tables hiſtoriques de la Monarchie Françoiſe; (par M. l'Abbé* DE DANGEAU). à Paris 1715. fol.

Hiſtoire de France, depuis le commencement de la Monarchie juſqu' à preſent, par Jettons gravés et frappés; par NICOLAS DE LAUNAY, *Directeur de la Monnoye des Medailles, finie au mois de Juillet* 1715. — Haec collectio ſerie numiſmatum ſexaginta et quinque regum eſt compoſita. In qua conficienda auctor raram in eo poſuit operam, ut veritatem, quum in faciebus regum, tum in rebus ac verbis adiectis, et erueret et exprimeret. Deficientibus picturis veris regum ſtirpis

de Launay.

ſtirpis primae, ac quoad partem quandam ſecundae, conſuluit ille numos eorum ſuperſtites, ſigilla, ſigna, deſcriptiones et diſſertationes. In averſa facie ordo ſingulorum regum, anni nativitatis, initia regnorum, res quaedam geſta maxime memorabilis, tempus et genus mortis, ſtirps et conſanguinitas cum ſucceſſore, expreſſa leguntur. Subiunctus eſt libellus, in quo omnis inſtituti ratio, cum animadverſionibus, exponitur. Refertur collectio hunc in locum, quia loco breviarii hiſtoriae Francogallicae haberi poteſt.

Cf. *Journal de Verdun* a. 1706. Mai.
Mém. DE TREVOUX a. 1717. Januar.

Hiſtoire de France. à Paris 1720. III Voll. in 12 mai. *ibid.* 1741. III Voll. in 12 mai. — *Achilles Harlaeus*, Procurator generalis, ac deinceps primus Parlamenti Pariſienſis Praeſes, quum filium recte et ad uſum vitae vellet inſtitui in hiſtoria Galliae, ipſe animo concepit methodum, ſecundum quam filius eſſet erudiendus. Voluit ſcilicet, ut, omiſſis minoris momenti rebus, potiora facta exponerentur, eaque e ſcriptoribus ſumma fide dignis depromta. Quum vero per graviora negotia ipſi haud liceret, operi huic admovere manum, ac tale corpus Francogallicae hiſtoriae componere, quale animo finxerat, feliciter incidit in CLAUDIUM CHALONS, congregationis Oratorii presbyterum, qui praefectus inſtitutioni filii delineatam ab Harlaeo hiſtoriam elaboravit, ſimulque ſuis locis annotavit origines conſuetudinum Gallicarum, dignitatum, Parlamentorum, Academiarum, et ordinum cum religioſorum, tum militarium. Non quidem ad finem perduxit opus propoſitum Chalo- (Chalons) Hiſtoire &c.

 nius,

nius, immo non ita longe proceſſerat ab initio. Quicquid tamen reliquit, id, ſervatum in bibliotheca Harlaeana, hic fideliter exhibetur, ſuppletis caeteris a viro quopiam docto, methodi Harlaeianae ſeu Chalonianae tenacillimo. Forte ille fuit BOURGEOIS DE CHASTENET: certe *Fontettus* T. II. p. 61 eundem laboris participem commemorat. Opus ipſum deprehenditur magna diligentia conſcriptum, magnaque fide, nec minore iudicio. Auctor vero inſcriptionem non ſatis aptam praefixit, promittens ſolius Galliae hiſtoriam, quum re vera deſcribat maxime memorabilia ex hiſtoria totius univerſi cum civili, tum eccleſiaſtica, tum et litteraria, adeoque inter ſcriptores hiſtoriae univerſalis non immerito referatur, etſi hiſtoriam patriae ſtudioſius pariter et copioſius exponit. Caeterum quum tres in tomos opus diviſum ſit, primo deſcribuntur tempora a Pharamundo usque ad exceſſum Caroli V decurſa; ſecundo, quae a Carolo VI usque ad Henrici II exitum geſta ſunt, exponuntur; tertio denique hiſtoria rerum inde a regno Franciſci II usque ad mortem Ludovici XIII geſtarum exhibetur. Auctorem longe abeſſe a ſuperſtitione et ab opinionibus praeiudicatis facile intelligitur ex iis, quae v. c. commentatur de ampulla Remenſi, de regum impiorum relatione in catalogum Sanctorum, de Beliſario, de Carolo Martello, de Johanna Papiſſa, de ortu ordinis Carthuſiani, de expeditionibus cruciatis, de puella Aurelianenſi, de Pariſienſi, quam dicunt, laniena, de Alexandro VI, Pontifice Romano, de Carolo V Imperatore, et Franciſco I, Rege Galliarum. Cura quoque ſingularis impenſa dicitur in explicationem privilegiorum ſeu immunitatum eccleſiae Gallicanae.

CL. Acta

Cf. *Acta Erud.* Suppl. T. VIII. p. 49—53.
LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 101.

Hiſtoire des Rois de France, depuis Pharamond jusqu' à Louis XV; par NICOLAS DE FER, *Geographe.* à Paris 1722. 4. — Rectius epigraphe ſic ſe haberet: *Effigies regum Francogallicorum, cum epitome rerum ſub iis geſtarum.* de Fer.

Abrégé de chronologie de l'Hiſtoire de France ſous les Règnes de Louis XIII et de Louis XIV; pour ſervir de ſuite à l'Hiſtoire de France de Mezeray; par HENRI PHILIPPE DE LIMIERS. à Amſterd. 1722. II Voll. in 12. *ibid.* 1723. II Voll. in 12. *ibid.* (ſ. potius *à Trévoux*) 1727. III Voll. in 12. *ibid.* 1728. III Voll. in 12. *ibid.* 1734. III Voll. in 12. — Negligentiae quidem plus una in re haec continuatio accuſatur: laudatur vero et commendatur ob liberalem auctoris animum ſententiasque utiles inde ortas. de Limiers.

Cf. *Mem.* DE TREVOUX a. 1722. Febr. et Jun. a. 1734. Jul.

Les Annales de la Monarchie Françoiſe depuis Pharamond jusqu' à la Majorité de Louis XV, enrichies des principales Medailles qui ont été faites ſous tous les Regnes. III Parties. Par M. DE LIMIERS, *Docteur en Droit etc.* à Amſterd. 1724. fol. (Lengletus exhibet annum 1721: Fontettus autem 1725; uterque, ut videtur, falſo). — Auctor hac hiſtoriae Francogallicae expoſitione medium inter nimis copioſam ac nimis brevem tenere voluit. Breviariis tamen merito accenſetur. Prima operis pars comprehendit narrationem hiſtoriae continuam ſecundum annorum ſeriem, indicatis in margine ſcriptoribus, ex quibus auctor ſua deprompſit. Secunda, tabulas genealogicas duodecim, deſumtas, ut auctor ipſe in fine praefationis monet, ex ANSELMI *Hiſtoire généalogique* de Limiers.

et chronologique de la Maiſon Royale de France (1712. fol.), cuius partem conſtituunt primam. Tertia pars ſiſtit nummos genuinos trium regiarum ſtirpium, cum explicationibus editoris ſeu potius aliorum, quos deſcribere illi placuit. In univerſum perpauca offeruntur in hoc opere ſplendido, quae gratiam novitatis prae ſe ſerant.

Cf. *Teutſche* Acta Erud. Parte. CI. p. [illegible] — 311.
Bibl. ancienne et moderne T. XXIII. P. I. p. 191 ſqq.
Journal de Verdun a. 1725. Sept.
LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 99 ſq.

Simplicean. *Hiſtoire généalogique et chronologique des Rois de France et des Princes de leur Race (avec leurs Blazons); par le P.* SIMPLICIEN, in eiusdem editione operis, quod inſcribitur: *Hiſtoire de la Maiſon Royale de France et des Grands-Officiers de la Couronne* (à Paris 1726. fol.) T. I. integro.

Elemens etc *Elemens de l'Hiſtoire de France, de l'Hiſtoire Romaine* etc *et du Blazon.* à Paris 1729. II Voll. in 12.

Nouvelle Hiſt. etc. *Nouvelle Hiſtoire de France, par Demandes et par Réponſes, dediée à M. le Prince de Conti.* à Paris 1730. 12. Cum figg. -- Incipit liber, tironum in gratiam compoſitus, a Pharamundo atque definit in anno 1729.

Cf. *Journal des Savans* a. 17[illegible] Jul.

de Boulainvilliers. *Abrégé chronologique de l'Hiſtoire de France, par le Comte* DE BOULAINVILLIERS. à Amſterd. (ſ. potius à [illegible]) 1733. III Voll. in 12. Hoc breviarium hiſtoricum uſque ad a. 1610 procedens, exſtat quoque in ejusdem *Etat de la France*, de quo opere alibi.

L'hiſt. de France. *L'Hiſtoire de France avec l'Hiſtoire Romaine, par demandes et par réponſes.* à Paris 1733. 12. A Pharamundo usque ad a. 1725 hiſtoria in hoc breviario delibatur.

Abrégé

égé de l'Hiſtoire de France générale et particu- Lenglet.
ur NICOLAS LENGLET DU FRESNOY; in
n *Principes de l'Hiſtoire pour l'éducation de la*
(à Paris 1737. 12) T. IV integro. —
breviter tradit hiſtoriam inde a Gallis
s usque ad a. 1735. Addit fata provin-
, olim ſolo nexu feudali cum regno con-
um, memorabilia dignitatum illuſtrium,
obſervationes nonnullas ſuper nobilitatis
ae ordinibus ſive gradibus. Cf. *Bibl. hiſt.*
P. I. p. 213.

oire des Révolutions de France, où l'on voit, de la Hode
cette Monarchie s'eſt formée, et les divers f. potius de la Mo-
eur, qui y ſont arrivez, par rapport à ſon the.
et à ſon gouvernement. On y a joint des Re-
critiques, et les Faſtes des Rois de France,
Clovis jusqu' à la mort de Louis XIV. Par
LA HODE (ſ. potius DE LA MOTHE, *Exjeſui-*
I *depuis Clovis jusqu' à Louis le faineant.* —
depuis Hugues Capet jusqu' à Louis XIV. —
contenant les Faſtes depuis Clovis jusqu' à la
François I. — T. IV *contenant les Faſtes*
Henry II jusqu' à la mort de Louis XIV. à la
1738. IV Voll. in 12. ſ. I Vol. in 4 mai. —
e quidem Harduini, Jeſuitae, doctiſſima
ac ſomnia iactantis, veſtigia premit: ſed
rea opus eius ſuper regni Francici muta-
us politicis haud prorſus contemnendum
videtur. Nusquam enim hiſtoricos, ne
racum quidem ac Danielem, temere ſequi-
ed ipſe oculis ſuis omnia penitus inveſti-
ac perquirere voluit; atque dum de omni-
re, aevo maxime priſco, dubitat, veriora
s vidit atque e tenebris eruit. Oſtendit ſi-
quibus modis reges et principes populi
c privilegia ſenſim diminuerint atque abo-

 leverint.

leverint. Anne forte hac ex cauſſa biblioc Gallici vel penitus de hoc opere tacent, ve titulum ſolummodo in catalogis ponunt? gletus v. c. nullam illius mentionem iniecit que Fontettus nudam epigraphen bibliot hiſtoricae Francicae inſeruit.

Cf. *Neue Zeitungen von gelehrten Sachen* (Lipſ. p. 4 ſqq.

Teutſche Acta Erud. Partic. CCXXXII. p. 229.

Mémoires hiſt. et ſecr. etc. *Mémoires hiſtoriques et ſecrets, concerna Amours des Rois de France, avec quelques autre ces.* à Paris 1739. 12. — Fontettus, quem lum ſuper hoc libro conſulere licuit, affi illum nil fere continere, niſi particulas ſive menta, ad opus HENRICI SAUVAL (*Hiſtoire e cherches des antiquités de la Ville de Paris.* à 1724. III Voll in fol.) pertinentia, quae in cis eius exemplis reperiantur, quia, ut i quidem videtur, ſupprimenda ſeu delenda ſent. Scidae, quarum titulus meminit, ita inſcriptae: *Réflexions hiſtoriques ſur la mo Henri IV; Le mal de Naples, ſon origine, e progrès en France: Tréſor des Rois de France.* (rum ſecundi quoque a Sauvali opere profi tur, duae reliquae novae perhibentur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 61 ſq. T. III. p. 33

(Hénault) Nouvel Abr. chr. etc. *Nouvel Abrégé chronologique de l'Hiſtoire de ce, contenant les Evénemens de notre Hiſtoire d Clovis juſqu' à la mort de Louis XIV, les Gu les Batailles, les Siéges, les Traités de Paix, Loix principales, les Edits importans et quelques ciles, avec un mot, qui en explique l'occaſion: quelques-uns des Evénemens les plus marqué l'Hiſtoire de l'Europe. On y trouve auſſi les Fen de nos Rois, leurs Enfans etc. les Princes conte*

... 1746. 12 mai. *à la Haye* 1747. 12.
... 1749. 4 et II Voll. in 8. (Haec editio prae-
...dicem habet auctaria, quae cum auctariis
...nis ſubſequentis ſeparatim quoque proſtant
...tulo: *Supplement pour ſervir à la troiſième et*
...*me Edition etc.* à Paris 1756. 8. Editio in
...a quarta tabellis aeri inciſis ornata eſt). *Qua-*
...*e Edition revûe et corrigée,* à Paris 1752. 8.
...*ième Edition, revûe, corrigée et augmentée,*
...ioſo in primis indice argumentorum). ibid.
... II Voll. in 8. — *Sixième Edition* ibid. 1761.
...ll. in 8. *Septième Edition* ibid. 1768. III Voll.
...et II Parties in 4 mai. (Quae editio in for-
...quarta ſplendet figuris et imagunculis haud
...is aeri inciſis, quibus vero magis oculis,
... animo proſpectum). *Italice (a Victore Ama-*
...*Cigna*, qui et praefationem praefixit) *Vene-*
... 1757. II Voll. in 8. *Theotiſce à Carolo Friderico*
...*ſch*, Bambergae, Francof. et Lipſ. 1760
...*ius* 1759). 4. Supplementum huic verſio-
...terpres ſubminiſtravit Theotiſce reddendo
...icum, a. 1756 ... em editum, modo a
...is commemor ... *lice* .... *Danice* ....

Cuius methodi indoles potiſſimum in eo p
videtur, ut chronologiae ſterilitas atque
chroniſmi moleſtia miſcendo dulce utileve l
riarum narrationisque ſuavitate mitigetur, l
risque intellectui aeque ac memoriae pari r
ſuccurratur. Sed experientia docet, hui
modo artificio paene ſatisfieri poſſe. Mix
itaque partes aequabilem vim ſive effectum v
ne vix quidem in animis excitabunt. Nar
nam ordine ſtrenue ſervato ſeries facino
plures per annos haud raro diducta, turb
quia frustra aliarum rerum geſtarum aeque
morabilium interrumitur, reique potioris
ſive indoles penitus perditur. Accedit ſyn
niſmi moleſtia, hiſtoriam Francogallicam,
a latere fere ſemper comitatur, interrum
Ars tamen Henaulti, huius methodi par
laude plauſuque digna, utpote qua dilectu
rum geſtarum prudentiſſimus fontiumque
tate maximam partem commendabilis effic
qua in re imitatorum grex numeroſus negl
ter admodum egit foedeque oſcitans ſaepe l
cinatus eſt. Auctor ipſe cauſſam ſuam quo
modo tuitus eſt exemplo Vellei Paterculi,
ni, Eutropii, Boſſueti aliorumque recent
epitomatorum hiſtoricorum, quorum tame
ſtigia minime preſſe ſequitur, in *Memoires d*
cadémie des Inscriptions et Belles-Lettres T. XX
p. 611 — 62.; ubi exſtat: *Mémoire ſur les*
gés chronolog. Ingenioſe quidem, ſed
ſatis ad rhombum! Nec partium ſtudio
Henaultianum prorſus exemtum videtur.

Cf. *Journal des Savans* a. 1744. Maii. a. 1746.
Memoires de Trevoux a. 1745. Jan. et Feb
174. Aug. et Nov. a. 1749. Nov. a. 1753
a. 1750. Jul.

J

[illegible] *de* 1750. Jan. a. 1753. Decemb.
[illegible] *Littér.* a. 1756. T. II. p. 217 ſqq.
[illegible] *gel. Anzeigen* a. 1768. p. 989—992.

Obſervations ſur l'Abrégé chronologique de [illegible] *de France;* in *Journal de Verdun a.* 1750. Obſervations etc.

Lettre à l'Auteur du [illegible] *Verdun, ſur le* [illegible] *Abrégé chronologique* [illegible] *l'Hiſtoire de France,* [illegible] *Edition et Répon*[illegible] *le Préſident Hé*[illegible]*;* ibid. a. 1753. Dec. 1754. Febr. Lettre etc.

[illegible] Recentiore aevo Hen[illegible] opus continuatione [illegible] auctum eſt, ſic inſ[illegible]um:

[illegible] *Abrégé chronolo*[illegible] *Hiſtoire de Fran*[illegible] Odoards-Fantin.
[illegible] *les evenemens* [illegible] *Hiſtoire, par le* [illegible] *Hénault; contin*[illegible] *la mort de Louis* [illegible] *jusqu'à la paix de* [illegible] *de* 1783. *Par* [illegible] ETIENNE NICOL[illegible] DES ODOARDS-FAN[illegible]*, Vicaire general d'*[illegible] à Paris 1788. II vol. in 12 mai. — N[illegible] longe adeo abeſſe vi[illegible] continuatio a prae[illegible]tantia operis iſtius. Uti[illegible] et indice, huius generis libris maxime ne[illegible], inſtructa eſſet! Nomina propria ex[illegible], more Francogallorum, miſere detur[illegible] leguntur.

Cf. *Götting. gel. Anzeig.* a. 1789. p. 279 ſq.

L'Art de fixer dans la mémoire les faits les plus remarquables de l'Hiſtoire de France, avec un Abrégé de tout ce que nos meilleurs Hiſtoriens rapportent de plus intéreſſant, tant pour ſervir de Supplément aux [illegible] *qui n'ont pu entrer dans cette nouvelle Méthode d'apprendre l'Hiſtoire, que d'éclairciſſement à ceux qui y ſont rapportés; Secours imaginé pour le ſoulagement de la jeuneſſe, tant de l'un que de l'autre ſexe. à Paris* 17 5. 8. — Auctor huius opuſculi maximam partem poëtici, eſt PONSIUS AUGUSTINUS ALLETZ. (Alletz) Art de fixer etc.

ALLETZ, Montiſpeſſulanenſis, cauſſarum p
nus, multis aliis ſcriptis clarus.

Jaquin. *Faſtes François par le M.* (JACQUES) JAC
à Paris 1747. 12.

Sommaire etc. *Sommaire de l'Hiſtoire de France, en vers.* à
1748. 8.

Ribaud de laChapelle. *Abrégé de l'Hiſtoire de France en vers; pa*
RIBAUD DE LA CHAPELLE; in eiusdem *Recu*
Diſſertations (à Paris 1748. 8), de quo alibi

Des Fontaines. *L'Hiſtoire de France et l'Hiſtoire Romaine*
demandes et par reponſes; par DES FONTAINE
D'AUVIGNUY, *avec des augmentations par l'*
GUYART). à Paris 1749. II Voll. in 12.

deGourné. *Proſpectus d'une Hiſtoire ſynoptique du Roy*
et de la Maiſon de France, (*par* PIERRE MATT
DE GOURNÉ, *Prieur de Notre-Dame de Taus*
à Paris 1751. 8.

Eiusdem *Hiſtoire ſynoptique:* In *Journal de*
dun a. 1751. Aug. Eſt excerptum ex ma
opere, formam diſſertationis criticae pr
ferens. Subnexa eſt epiſtola ſuper argum
nonnullis hiſtoriae Francogallicae.

La Chronique etc. *La Chronique des Rois de France, avec le C*
gue des Papes et des Empereurs. à Rouen 175

Lenglet du Freſnoy. *Plan de l'Hiſtoire générale et particuliere de l*
narchie Françoiſe, où l'on trouve l'Hiſtoire des
celles des Maiſons illuſtres, des Fiefs, des Charg
des Grands-Hommes; par M. l'Abbé LENGLE
FRESNOY. à Paris 1753. III Voll. in 12. — I
volumina primam tantum operis partem co
tuunt, chronologiam ſcilicet, ſive ſeriem re
geſtarum maxime memorabilium ex hiſ
Francogallica. Auctor, initio anni 1755 i
te praepeditus, continuationem exhibere
potuit. Tomus primus incipit ab a. 392
Chriſtum natum atque cum anno 987 poſt

Ad calcem adiectus eſt catalogus Gallicorum, quorum nomina occurrunt hiſtoria Praefectorum Praetorio, ab imperatoribus Romanis ad Gallias adminiſtrandas conſtitutorum, atque catalogus regum Francorum irruptionem in Galliam, nec minus diſſertatio Savaroni de Chlodovaei regis ſanctitate notis Lengleti eruditis atque minus eru. Tomus ſecundus complectitur res geſtas tertiae ſtirpis ab a. 987 usque ad Sub initio legitur diſſertatio de cultu hi huius ſtirpis, de regum ex illa ortorum atque de uſu huius hiſtoriae. In tertio a. 1498 ſive a Ludovico XII deducitur Aquisgranenſem ſive annum 1748. In hiſtoria litis ſuper certamine de pri inter oratorem Hiſpanum et Franci a. 1661 coorto, ex chartis genui.

Auctor ſine dubio hiſtoriam, patriae in probe calluit: ſed negligenter et feſti admodum negotio ſuo paſſim functus et contra praecepta ſua haud raro peccaſſe di. Pars operis ſecunda ſiſtere debuerat ſe alphabeti ordinem ſeriem familiarum nobiliſſimarum tunc temporis flo; tertia, hiſtoriam magnorum feudo coronae Francogallicae, quoque ſecundum alphabeticum; quarta, eodem ordine vitarum hominum rebus cuiuscun generis geſtis clarorum.

Journal des Savans. a. 1754. Nov. p. 61—68. edit. Amſtelod.

litteraire a. 1755. T. I. p. 335 ſqq.

T. II. p. 39.

(Alletz) Victoires etc. *Victoires mémorables des François, ou l ſcriptions des Batailles célèbres, depuis le com ment de la Monarchie jusqu' à la fin du Règne d XIV.* (*Par* PONS AUGUSTIN ALLETZ). à 1754. II Voll. in 12. — Hoc opus incipit ut Girardianum ſupra commemoratum, proelio Tolbiacenſi, deduciturque usque ctoriam, a Mareſchallo Villarſio a. 1712 gum Denain reportatam. Dictione elega non ſolum auctor Girardum ſuperare ſ ſed etiam in eo, ut ſingulis narrationil proeliis Francogallorum ſecundis praem expoſitionem brevem rerum antea geſtaru cauſſarum, quae pugnis cruentiſſimis anſ derunt. E fontibus ipſis quidem non haul ſecutus eſt hiſtoricos recentiores, teſtes dum fidei dubiae. Ducum bellicorum a ſaepe feliciter expreſſit. In obſervationibu gulis relationibus adiectis, explicat mutat quas ars militaris pro temporum varietate ta eſt, ubi tamen nil, quod ante non ſit, reperies.

Cf. *Journal des Savans* a. 1754. Dec. P. II. p ſec. ed. Amſt.
Memoires des TREVOUX a. 1754. Dec.
Année litteraire a. 1755. T. V. p. 117 ſqq.
DE FONTETTE T. II. : . 58.
Götting. gel. Anzeigen a. 1755. p. 156 ſqq.

Velly. Villaret. Garnier. *Hiſtoire de France, depuis l'établiſſemen Monarchie jusqu' au Regne de Louis XV.* l *l'Abbé* (PAUL FRANÇOIS) VELLY († 1759 *Continuée par M.* (CLAUDE) VILLARET, *Se des Noſſeigneurs les Pairs de France, Garde a chives de la Pairie* († 1766) — *et enſuite* p GARNIER, *Hiſtoriographe du Roi de la France Monſieur pour le Maine et l'Anjou, Inſpect*

... Profeſſeur du Collège Royal, de l'Académie des Belles-Lettres. à Paris 1755—1786. XXX Voll. in 12 mai. Exſtat quoque editio in forma quarta, cuius tomo XIII, in duas partes diviſo, inſertae ſunt effiges virorùm illuſtrium, quorum ... iſte meminit. Secundum editionem formae octavae tomi eorumque argumenta ſic ſeſe excipiunt. Tomus I hiſtoriam inde ab a. 420 usque ad mortem Caroli M. a. 814 deducit. T. II (1755) usque ad mortem Philippi II a. 1108. T. III (1756 et 1764) usque ad mortem Philippi II a. 1223. (In praefatione huius tomi auctor ... contra cenſuras nonnullas defendere ſtuduit.) T. IV (1756 et 1764) usque ad a. 1250 regnante Ludovico IX. T. V (1757 et 1761) usque ad a. 1266 eodem regnante. T. VI (1757 et 1761) usque ad mortem Ludovici IX et Philippi III a. 1285. T. VII (1758 et 1762) usque ad a. 1315. T. VIII (1759 et 1762) usque ad a. 1350. (cui tomo Vellius immortuus ſucceſſorem habuit Villaretum. Iſtius elaboratio decurrit usque ad p. 2.6 huius tomi). T. IX (1764) usque ad a. 1364 regnante Johanne bono. T. X (1764) usque ad a. 1378. T. XI (1763) usque ad a. 1387. T. XII (1763) usque ad a. 1407. T. XIII (1764) usque ad a. 1418. T. XIV (1764) usque ad a. 1430. T. XV (1765) usque ad a. 1445. T. XVI (1765) usque ad a. 1463. T. XVII (1767 *commencé par M. Villaret jusqu' à* p. 348, *et ſuivi par M. Garnier*) usque ad a. 1472. T. XVIII (1767) usque ad a. 1480. T. XIX (1768) usque ad a. 1487. T. XX (1768) usque ad a. 1498. T. XXI (1771) usque ad a. 1504. T. XXII (1771) usque ad a. 1514. T. XXIII (1774) usque ad a. 1523. T. XXIV (1774) usque ad a. 1531. T. XXV (1778) usque ad a. 1547 ad mor-

mortem Franciſci I. T. XXVI (1778) usque ad a. 1555. T. XXVII (1781) usque ad a. 1559. T. XXVIII (1781) usque ad a. 1560. T. XXIX (1786) usque ad a. 1562. T. XXX (1786) usque ad a. 1564. — Novam admodumque utilem et laudabilem viam in patriae hiſtoria conſcribenda ingreſſus eſt Vellius. Dum enim omnes hiſtorici ſuperiores ſolummodo, certe nimium, inhaererent ordini chronologico, vitis rebusque geſtis regum, ducum bellicorum ſtatusque adminiſtrorum, atque deſcriptionibus bellorum, proeliorum et obſidionum ampliſſimis, negligerent contra pacis artes, genium ſaeculi, mores indolemque populi, mutationes, quas legum latio, gentis privilegia, litterarum artiumque ſtudia, commercia, redituum publicorum adminiſtratio, experta ſunt; Noſter has mutationes, earum initia ac progreſſus ſolleriter reſpexit, utilioremque non ſolum hac cura hiſtoriam reddidit, verum etiam dictione elegantiore, cultiore ac politiore, magis iucundam. Nec tamen ſic omne tulit punctum. Nam nimium fiſus eſt, fontibus neglectis, recentiorum ſtudiis, quibus quidem prudenter uſus eſt, quae vero etiam haud raro ad verbum, ſine illorum mentione facta, exſcripſit. Et ne quidem iisdem ſatis curate ubique uſus eſt. Sic v. g. magno commodo, ut ipſe confitetur, illi fuerunt diſſertationes criticae, quae voluminibus Academiae Inſcriptionum continentur: ſed non accurate ſatis illas in uſus convertit ſuos, nonnullos adeo prorſus ſupinus transmiſit. Villareti narratio caret quidem elegantia et iucunditate Velliana: at ipſe maiorem curam uſui fontium nobis impendiſſe videtur, quid? quod chartis ineditis, quarum cura illi, tabularii praefecto, concre-

concredita fuit, haud raro uſus eſt. Saepe tamen deſpexit chronologiam, declamationibus nimium indulget, lectoribusque rebus ex trivio petitis nauſeam creat. Adſcribit interdum margini teſtes, quos vel minime vel non ſatis recte in conſilium vocavit. In praefatione, tomo nono praefixa, gratus profitetur, ſe multum debere *Capperonerio*, bibliothecae regiae praefecto. Garnerius, qui poſt Villareti obitum curam operis in ſe ſuſcepit, adhuc, quantum per hodiernam rerum in Galliis perturbationem coniicere licet, vivens, ſtilo utitur polito ac narratione rebus ponendis apta: ſed Vellii ſtudium et artem, mutationes in regni adminiſtratione, morumque ac rituum faciem variam utiliter rerum geſtarum expoſitioni intexendi, callere haud videtur. Partium ſtudium in gente ſua ubivis laudanda, aliisque contemnendis, in tacendis vel defendendis regum ſuorum vitiis, atque in Proteſtantibus cavillandis ſingulis fere ex foliis elucet. Sed hoc partium ſtudio et Vellius, et Villaretus et omnes fere Francogalli usque ad aetatem noſtram miſere laborarunt. Garnerius inſuper modum in rebus exponendis tenere haud intelligit, vel non curat. Studio omnia extendere nimis videtur, ut voluminum multitudine opus in monſtrum exeat. Quae enim proportio, dum hucusque quatuordecim voluminibus ne ſaeculi quidem unius geſta incluſerit! Cui ſtudio ut ſuccurratur, haud pauca ad Galliarum hiſtoriam minime vel minus pertinentia inſerit multisque verborum ambagibus explanat. Accedit lentitudo continuationis vix toleranda.

Cf. *Götting. gel. Anzeig.* a. 1755. p. 926—936. a. 1757. p. 433 ſqq. 488 ſqq. a. 1762. p. 852.—862. a. 1763. p. 849—853. 873—878. a. 1765. p. 97—

102 a. 1766. p. 314 sq. 415 sq. a. 1767. p. 1153 — 1162 a. 1769. p. 955 — 968 a. 1772. p. 25 — 250. a. 1775. p. 120 sqq. 189 — 193.
Allgemeine Litteratur-Zeitung a. 1787. T. III. p. 513 sqq.
Journal des Savans a. 1756. Oct.
Mém. DE TREVOUX a. 1755. Dec.
Journal de Verdun a. 1756. Sept.
Année litter. a. 1755. T. I. a. 1756. T. IV. p. 239 sqq.
DE FONTETTE T. II. p. 58 sq. T. V. p. 12.
DROUET *ap. Lenglet* T. XII. p. 114.

Historical Extracts etc. — Excerpta Anglica ex hoc opere in usum iuventutis exſtant hoc indice: *Hiſtorical Extracts relating to Laws, Cuſtoms, Manners, Trade, Literature, Arts, Science etc. Translated from the New Hiſtory of France begun by Abbot Velly, and others.* London 1760. II Voll in 8.

(Lebeuf) Remarques etc. — *Remarques ſur une nouvelle Hiſtoire de France de M. l'Abbé Velly; (par M.* LEBEUF); in *Journal de Verdun* a. 1755. April.

(Rolland) Lettre etc. — *Lettre à M. l'Abbé Velly ſur les Tomes III et IV de ſon Hiſtoire de France, au ſujet de l'autorité des Etats, et* [illegible] *du Parlement de vérifier les Edits, Déclarations etc. (Par M.* ROLLAND D'ERCEVILLE, poſtea *Préſident à la première Chambre des Requêtes du Parlement de Paris*), ſ. a. (1760). 12.

Lettre etc. — *Lettre ſur le Tome VI de l'Hiſtoire de France de M. l'Abbé Velly*; in *Journal de Verdun* a. 1758. Sept. p. 180 ſqq.

(Mignot) Obſervations etc. — *Obſervations ſur quelques endroits de l'Hiſtoire de France de M. l'Abbé Velly, (par M* MIGNOT, *Chanoine de l'Egliſe d'Auxerre)*; ibid. 1763. p. 4[illegible] ſqq.

Nouv. Elemens etc. — *Nouveaux Elémens de l'Hiſtoire de France, depuis l'origine de la Monarchie juſqu'à préſent, compoſés pour l'inſtruction de la Jeuneſſe.* à Paris 1759. 12.

Tablet-

Tablettes anecdotes et hiſtoriques des Rois de France, depuis Pharamond, juſqu' à Louis XV; contenant les traits remarquables de leur Hiſtoire, leurs actions ſingulières, leurs maximes et leurs bons mots; par M. D. D. R. (i. e. DREUX DU RADIER † 1780). à Paris 1759. III Voll. in 12. *ibid.* 1766. III Voll. in 12. *Theotiſce* ſine auctoris nomine atque hac inſcriptione: *Hiſtoriſche Gemählde und Anecdoten der Könige von Frankreich bis auf Ludwig XV; welche die merkwürdigſten Züge ihrer Geſchichte, ihre ſonderbaren Thaten, ihre Maximen und witzigen Einfälle enthalten ſind. Aus dem Franzöſiſchen überſetzt.* Leipzig 1768—1769. IV Partes in 8. Eaedem ſub hoc titulo: *Anecdoten zur Lebensgeſchichte groſſer Regenten und berühmter Staatsmänner* P. V—VIII. ibid. eod. Interpres admiſcuit multa ex alia collectione, quae inſcribitur: *Anecdotes Françoiſes*; de qua poſtea. In parte quarta exhibuit excerpta ex Voltarii hiſtoria Ludovici XV. Omnia in commodum tironum hominumque otioſorum, quibus utilia ſane eſſe poſſunt. (Dreux du Radier) Tablettes etc.

Cf. *Annee litter.* a. 1759. T. VI.
Mem. DE TREVOUX a. 1759 Aug.

Précis de l'Hiſtoire de France; par M. l'Abbé FAVEDE de [illegible], *Précenteur de S. Julien.* ſ. l. 1760. 12. Favede.

Allgemeine Geſchichte der bekannten Staaten vom erſten Urſprung an bis auf die neuern Zeiten, aus guten Schriften verfaſst. Fünfter Theil, *welcher den Anfang der Geſchichte von Frankreich enthält, oder der Franzöſiſchen Geſchichte* Erſter Band (usque ad a. 1223.) Heilbronn 1762. — *Zweyter Band* (usque ad a. 1498) ibid. 1763. — *Dritter Band* (usque ad a. 1594) ibid. 1764. — *Vierter Band* (usque ad a. 1643) ibid. 1765. — *Fünfter Band* (usque ad a. 1715). ibid. 1767. 8. — Auctor, JOHANNES RUDOLPHUS SCHLEGEL, Rector (Schlegel Allgem. Geſchichte etc.

Rector Gymnaſii Heilbronnenſis († 1790), in elaboranda hac hiſtoria Francogallica medium inter commentarios copioſos et annales ſteriles tenere cupiens, rem ſuam haud male egit; meliora ſine dubio daturus fuiſſet, ſi paullo minus feſtinaſſet, fontes curatius, quam ſcriptores recentiores, conſuluiſſet, nec hos ad verbum, ſine mentione eorum, paſſim deſcripſiſſet; forte etiam ſcribendi genus nimis diffuſum limaſſet. Vitia hiſtoricorum Francogallicorum, veritatis et fidei ſtudio ductus, vitare ſtuduit: ſed uſus eorum tenax auctorem impediviſſe videtur, quo minus opus pure ac vere Theotiſcum, ſed Gallicam linguam ſapiens, procreaverit: minime tamen id prorſus ſperni debet. Plures in libros diviſum eſt, quibus paene ſingulis memorabilia ex hiſtoria eccleſiaſtica atque litteraria docte atque diligenter adiecta ſunt. Tabulis etiam genealogicis neceſſariis opus inſtructum.

Cf. *Allgemeine teutſche Bibl.* T. II. P. II. p. 134—14 . T. VII. P. I. p. 219 ſqq.
Anhang zu dem 1 bis 12ten Bande P. I. p. 120 ſqq.

Nouvel Abrégé etc. *Nouvel Abrégé de l'Hiſtoire de France.* à Paris 1763. 12.

de Sibert. *Variations de la Monarchie Françoiſe, dans ſon Gouvernement politique, civil et militaire; avec l'Examen des cauſes, qui les ont produit: ou l'Hiſtoire du Gouvernement de France, depuis Clovis juſqu' à la mort de Louis XIV; diviſée en neuf Epoques: Par M* GAUTIER DE SIBERT. à Paris 1765. IV Voll. in 12 mai. — Opus plauſu, quo exceptum fuit, utique dignum, quippe quo via melior, hiſtoriam, iuncta iuris publici medulla, utiliorem magisque ad vitae uſum frugiferam reddendi, auſu ni feliciſſimo, tamen felici, monſtratur. Prima periodus inde a Chlodovaco ſive anno

oli M. conatibus circa meliorem regni admi-
rationem; quinta usque ad a. 987 imperii im-
entiam huiusque cauſſas ſub Caroli M. ſuc-
oribus illi diſſimilibus ob oculos ponit; ſexta
ue ad a. 1315 mutationes ſub Capetingis,
in primis ſucceſſionis ab iis ſenſim fixa, ex-
at; ſeptima usque ad a. 1515 memorabilis
iſſimum videtur propter immutationem nobi-
is Francicae; octava usque ad a. 1598, pro-
pacta inter Franciſcum I et Pontificem Ro-
um ſancita, aliaque; nona usque ad a. 1715
paene niſi hiſtorica proprie ſic dicta offert;
ore forſan auctoris erga ſuperiorum volun-
m arbitrariam. Ratione chronologiae ſecu-
eſt Henaultum. Teſtium recenſum in mar-
penitus neglectum videmus.

Nouvel Abrégé de l'Hiſtoire de France à l'uſage des jeunes gens; par Mademoiſelle D'ESPINASSI. à Paris d'Espinaſſi.
6 — 1768. IV Tomi in 12. — Epitome
ris Vellio - Villaretiani, adſperſis paſſim au-
is ſententiis.

Journal de Verdun a. 1767. Sept. p. 184 — 187.

Tableau de l'Hiſtoire de France, depuis le commen- Alletz.

LETZ. à Paris 1760. II Voll. in 12. Cum additionibus et emendationibus. *ibid* 1764. II Voll. in 12. — Memoratu digniora preſſe quidem, nec tamen temere aut obſcure, traduntur.

Bertoux Anecdotes etc. *Anecdotes françoiſes, depuis l'établiſſement de la Monarchie juſqu'au Règne de Louis XV* (*par M. l'Abbé* GUILLAUME BERTOUX). à Paris 1767. 8. Editio altera *ibid.* 1769. 8. *Teutoniſce,* certe quoad maximam partem, in collectione, quae inſcribitur: *Hiſtoriſche Gemälde und Anecdoten der Könige von Frankreich* etc. de qua paullo ante, ubi de *Tablettes anecdotes de M. Dreux du Radier* ſermo fuit, egimus.

Millot *Elémens de l'Hiſtoire de France, depuis Clovis juſqu'à Louis XV. Par M. l'Abbé* (CLAUDE FRANÇOIS XAVIER) MILLOT, *ancien Grand-Vicaire de Lyon, Prédicateur ordinaire du Roi, des Académies de Lyon et de Nancy* († 1785). à Paris 1767. II Voll. in 12 min. — *Nouvelle Edition, conſidérablement augmentée.* ibid. 1770. III Voll. in 12 mai. — *Troiſième Edition* (ab auctore ipſo correcta) ibid. 1774. III Voll. in 12 mai. *Anglice* (*By the Translator of the Tales from Marmontel, and Author of Sermons to a Lady*). Londini 1771. 12. *Teutoniſce,* Lipſiae 1777 — 178 . III Voll. in 8 min. — Auctor, olim Jeſuita, aliis quoque operibus hiſtoricis inſigniter clarus, hoc breviario fata patriae usque ad a. 1715 concinne, luculenter atque eleganter complexus eſt. Partium ſtudio minus, quam plurimi popularium, laborare videtur. Delectus rerum narratarum vix reprehenſionem incurret. Quem in finem egregia ſunt, quae auctor in praefatione lectu digniſſima hisce verbis pronunciat: „*Un trait qui caractériſe les moeurs* „*vaut mieux que des récits de batailles. On ſait que* „*les hommes en tout temps ſe ſont battus; mais on ignore*

ce

ils ont été à telle epoque, ce qu'ils ſont devenus
autre: on ignore ce qu'il importe ſur-tout de
c."

oire du Patriotiſme François, ou nouvelle Hiſ- (Roſſel) Hiſtoire etc.
France, dans laquelle on s'eſt principalement
à décrire les traits de Patriotiſme, qui ont il-
les Rois, la Nobleſſe et le Peuple François, de-
origine de la Monarchie jusqu'à nos jours.
L. ROSSEL, Avocat à Paris). à Paris 1769.
ll. in 12mai. — Auctor in hac nova
a, vel titulo docente, potiſſimum reſpe-
eiusmodi facinora, quae Francogallorum
m erga patriam declararent.

onneur François, ou l'Hiſtoire des exploits de de Sacy.
Nation, depuis l'établiſſement de la Monarchie
à nos jours; par M. (CLAUDE LOUIS MI-
DE SACY, (Cenſeur Royal, Membre de l'In-
Royal d'Hiſtoire de Goettingue, des Academies
s, d'Arras et des Arcades de Rome). à Paris
— 1774. XII Voll. in 12mai. — Gentem
uctor nimium ac contra fidem hiſtoricam,
nendo et cavillando alias earumque merita
lo, extollit. Peccat quoque paſſim contra
tem hiſtoriae. Aequior tamen eſt in enar-
factis Reformatorum, quos vocant, in
ogallia. Dictione utitur ſat probabili.

Götting. gel. Anzeig. a. 1772.
p. CLXXXVII ſqq. a. 1773.
p. XXIX ſqq. et LXXXXIII ſqq.

eurs et Coutumes des François. Ouvrage où Poullin de Lumina,
raite de l'origine de la Nation, de l'établiſſement
Monarchie, et de ſon Gouvernement politique, ci-
militaire et eccleſiaſtique. Par M. (ETIENNE JO-
) POULLIN DE LUMINA (Negociant à Lyon †
). à Lyon 1769. II Tomi in 12. — Non
doctis, ſed tironibus feminisque ea, quae

alii forte non ſatis apte ad iſtorum captum t
derunt, iucundius, quantum potuit, a
conſcripſit. Sed ne ſic quidem argument
ſatisfecit. Multa enim ſcitu utilia grataque
ſit; nec aliorum obſervatis ſeu inventis pro
po ſuo recte uſus, alios prorſus neglexiſſe v
tur. Hiſtoriam ipſam intexuit, quam ob
ſam libro hic locum damus. Subſtitit il
regno Capetingorum.

Cf. (MEUSELII) *Betrachtungen über die neueſten Schriften* T. I. p. 117 — 120.

Viard *Recueil des Epoques les plus intéreſſantes de l'Histoire de France, pour ſervir d'explication au Ta chronologique de cette Hiſtoire; extrait de meil Hiſtoriens. On a joint à la fin un Abrégé de la Hiſtoire, en vers, avec une Liſte des Sçavans et Hommes illuſtres que la France a produit depu fondation de la Monarchie; par M.* (NICOLAS AND VIARD, *fils, Maitre d'Hiſtoire et de Géogra* († 177..). à Paris 1769. 12 mai. Editio al *ibid.* 1770. 12 mai. — Neſcimus, qualem tomen chronologicam auctor in titulo inn Ipſe in hoc libro epochas in ea delineatas pa copioſius explicare voluit, et quidem, ut d tur, haud male. Henaultum, Vellium hu que continuatores duces eſt ſecutus. Memo tironum variis artificiis ingenioſis atque adm culis ſuccurrere ſtuduit.

Hiſtoire ... *Hiſtoire de France depuis l'établiſſement de la narchie juſqu'au regne de Louis XV; à l'uſage gens de qualité.* à Francfort 1769. II Voll. in 8

Cf. GATTERERI *Hiſt. Journal* T. VII. p. 142 ſq

Sereno. *Elémens de l'Hiſt... des Rois de France à l'u de l'inſtitution de la ... ville d'Ang*

. SERANE, l'un des Aſſociés pour cette inſtitu-
la Fleche 1770. 8.

marchie Françoiſe, ou Recueil chronologique des Dagoty.
ts de tous les Rois et des chefs des premières
r, avec des notes hiſtoriques ſur leurs vies et
me de leur temps, depuis Pharamond jusqu' à
XV regnant; par M. GAUTIER DAGOTY, le
intre et Graveur du Roi. Dedié à la Patrie.
1770. 4. — Primam operis particulam,
entem effigies Pharamundi usque ad Chil-
um primum ex ingenio recentiorum fictas,
us adiectis illuſtrationibus, prodiiſſe, ſci-
uidem: non vero, utrum plures, an

MEUSELII) Betracht. etc. T. III. p. 304 ſq.

régé chronologique de l'Hiſtoire de France, en Fortier.
aniques, avec leur explication; à l'uſage des
la penſion de M. Bertaud, Fauxbourg St. Ho-
Par M. FORTIER. à Paris 1770. 8. —
endant Francogalli hoc memoriae ſub-

IL. GUTHRIE, JOH. GRAY aliique Angli Guthrie.
ral Hiſtory of the World etc. (v. ſupra Vol. I. Gray.
122 ſqq.) hiſtoriam etiam Francogallicam
ino, i. e. negligenter ac vitioſe, expoſue-
et quidem inde a morte Caroli M. usque
um 1766. Quam a Joh. Godofredo Gellio
iſce redditam JOH. MATTHIAS SCHROECKH
eris auctariis atque correctionibus, par-
contextu ipſo, partim in annotationibus
a adiectis, inſtruxit, utilioremque effecit,
ologiae rationem ſimul habuit diligentio-
iſſesque narrationis laudavit praecipuos.
ec elaboratio conſtituit volumen verſionis
lecimum, duas in partes diviſum, Lipſiae
— 1772. 8 mai.

Hiſtoire

alii forte non ſatis apte ad iſtorum captum t
derunt, iucundius, quantum potuit, a
conſcripſit. Sed ne ſic quidem argument
ſatisfecit. Multa enim ſcitu utilia grataque
ſit; nec aliorum obſervatis ſeu inventis pro
po ſuo recte uſus, alios prorſus neglexiſſe
tur. Hiſtoriam ipſam intexuit, quam ob
ſam libro hic locum damus. Subſtitit il
regno Capetingorum.

Cf. (MEUSELII) *Betrachtungen über die neueſten Schriften* T. I. p. 117 — 120.

Viard *Recueil des Epoques les plus intéreſſantes de l'Hiſtoire de France, pour ſervir d'explication au Ta chronologique de cette Hiſtoire; extrait de meil Hiſtoriens. On a joint à la fin un Abrégé de la Hiſtoire, en vers, avec une Liſte des Sçavans e Hommes illuſtres que la France a produit depu fondation de la Monarchie; par M.* (NICOLAS ANT VIARD, *fils, Maitre d'Hiſtoire et de Géogr* († 177..). à Paris 1769. 12 mai. Editio al *ibid.* 1770. 12 mai. — Neſcimus, qualem tomen chronologicam auctor in titulo inn Ipſe in hoc libro epochas in ea delineatas pa copioſius explicare voluit, et quidem, ut tur, haud male. Henaultum, Vellium hu que continuatores duces eſt ſecutus. Memo tironum variis artificiis ingenioſis atque ad culis ſuccurrere ſtuduit.

Hiſtoire ... *Hiſtoire de France depuis l'établiſſement de la narchie juſqu' au regne de Louis XV; à l'uſage gens de qualité.* à Francfort 1769. II Voll. in 8

Cf. GATTERERI *Hiſt. Journal* T. VII. p. 142 ſq.

Serane. *Elémens de l'Hiſtoire des Rois de France à l'u de l'inſtitution de la j ... ville d'Ang*

. SERANE, l'un des Aſſociés pour cette inſtitu- la Fleche 1770. 8.

Dagoty. ...narchie Françoiſe, ou Recueil chronologique des ...s de tous les Rois et des chefs des premières ..., avec des notes hiſtoriques ſur leurs vies et ... de leur temps, depuis Pharamond jusqu' à ...V regnant; par M. GAUTIER DAGOTY, le ...intre et Graveur du Roi. Dedié à la Patrie. 1770. 4. — Primam operis particulam, ...ntem effigies Pharamundi usque ad Chil-...um primum ex ingenio recentiorum fictas, ...us adiectis illuſtrationibus, prodiiſſe, ſci-...uidem: non vero, utrum plures, an

...USKELII) Betracht. etc. T. III. p. 304 ſq.

Fortier. ...régé chronologique de l'Hiſtoire de France, en ...iniques, avec leur explication; à l'uſage des ... la penſion de M. Bertaud, Fauxbourg St. Ho-... Par M. FORTIER. à Paris 1770. 8. — ...endant Francogalli hoc memoriae ſub-

Guthrie. Gray. ...L. GUTHRIE, JOH. GRAY aliique Angli ...ral Hiſtory of the World etc. (v. ſupra Vol. I. 122 ſqq.) hiſtoriam etiam Francogallicam ...ho, i. e. negligenter ac vitioſe, expoſue-...t quidem inde a morte Caroli M. usque ...m 1766. Quam a Joh. Godofredo Gellio ...ſce redditam JOH. MATTHIAS SCHROECKH ...eris auctariis atque correctionibus, par-... contextu ipſo, partim in annotationibus ...i adiectis, inſtruxit, utilioremque effecit, ...ologiae rationem ſimul habuit diligentio-...ſſeque narrationis laudavit praecipuos. ...c elaboratio conſtituit volumen verſionis ...decimum, duas in partes diviſum, Lipſiae ... 1772. 8 mai.

Hiſtoire

Histoire du Royaume de France jusqu'à l... à Paris 1771. II Voll. in 8. — In usum ... historiam auctor anonymus in quaestione... ſpontiones diſpertivit. Quae quidem r... ſtoriam tradendi licet haud ſit probanda... ſimus auctor melius, quam ſcriptores h... n·ris ſuperiores, rem ſuam geſſit, et ... rum minime ſit immunis. Pauca adſp... moribus, monetis, regnique administra...

v. *Götting. gel. Anzeig.* a. 1772.
Zugabe p. LXV — LXVII. LXXIII ſqq.

Meu... *Geſchichte von Frankreich, ausgearbeitet* ... ... Erſter Theil. *Halle* 1... Zweyter Theil. *ebend.* 1773. — Dritte... *ebend.* 1774. — Vierter Theil. *ebend.* ... Quatuor haec volumina con... quoque particulam tomi XXXV atque XXXVI, XXXVII, XXXVIII, et XXXI... gr... operis vaſti, quod inſcribitur: *A. Welthiſtorie* (Halae 1744 ſqq. 4 mai.) nom... ſoluti, ad cuius continuationem haec primitus elaborata ſunt. Vide Bibl. hiſt. P. I. p. ... 119 ſqq. Auctor omnem Franc... rum hiſtoriam triginta libris inde a Fra... incurſionibus in Gallias usque ad mort... dovici XIV ſive ad annum 1715 comple... Recentiorem aliquando addere animus... Deus vitam usque ad finem praeſentium... rum, Gallias miſerrime agitantium, ſu... que evertentium, largiturus fuerit. U... eſt in concinnando opere fontibus atque... dus cuiuscunque generis optimis, quor... piam unquam nanciſci potuit, eoque cur... ſi... maxime direxit, ut gentis nobil... lata ... modis memorabilia, merita, e... ritus, mores, mutationes in regni adm...

legislatione, reque mercatoria, militari … gioſa, verbo, artes non ſolum belli, ve… pacis, ſine ira ac ſtudio, ſine ulla adula… alienus a nimia laude aeque ac reprehen… componeret. Hoc potiſſimum niſu operi …am, ſi quodammodo fieri potuerit, …cunque prae libris hiſtoricis, a Franco…pſis conſcriptis atque hactenus recenſitis, …re conatus eſt. Inſeruit tabulas genealo… et geographicas, ut et figuras nonnullas, … resque alias memorabiles repraeſentan…bi neceſſario viſum fuerit.

…at etiam epitome ſat ampla huius operis, …ore ipſo, deſiderio redemtoris ſatis ſa… elaborata, et quidem tanquam continua…ones hiſtoriae, quam diximus, univer…ſſimae; hac nimirum epigraphe: *Die … Welthiſtorie durch eine Geſellſchaft von … in Teutſchland und Engelland ausgefertiget; … vollſtändigen und pragmatiſchen Auszuge;* … JOHANN GEORG MEUSEL. *Neue Hiſto…* …I Band. *Halle* 1777. — XVII Band. *ibid.* — XVIII Band. *ibid.* 1778. — XIX Band. …d. — XX Band. *ibid.* 1779. 8 mai. (Cf. … Vol. I. P. I p. 127 ſq.) — Elaboratio epitomes ab auctore maxime in gratiam … inſtituta, quibus maius opus nimis ca…re amplum fuerit; qua ex cauſſa et teſtes …onis in opere maiore laudatos omiſſos … At diviſionem in libros triginta immu…ctor in novem epochas, quae ex rebus maxime memoratu dignis enatae, ideoque …s ſibi videbantur. Epochas in ſectiones …vit, atque introductionem, tabulam quaſi … hiſtoriae Francogallicae minutam exhiben… praefixit. Adiecit etiam tabellas geogra-

phicas

phicas ac genealogicas ſumme neceſſarias.
ſinit et haec epitome in Ludovici XIV
Margini, ſicut in maiore opere, chronol
quantum fieri potuit, accuratiſſime eſt adſc
Paſſim quoque amplioris hiſtoriae loca r
enunciantur atque emendantur.

d'Hermilly et Hurtaut. *Iconologie hiſtorique et généalogique des R France, contenant en Eſtampes qu' en Diſcours l nemens les plus remarquables de chaque Règne M M.* D'HERMILLY, *Cenſeur Royal, et* HURT *ancien Profeſſeur de l'Ecole militaire.* à Paris et 1774. 8.

Moreau. *Leçons de Moral, de Politique et de Droit puiſées dans l'Hiſtoire de notre Monarchie, ou n Plan d'étude de l'Hiſtoire de France; rédigé ordres et d'après les vues de feu Monſeigneur le phin, pour l'inſtruction des Princes ſes Enfans. M.* JACQUES NICOLAS MOREAU, *Avocat au lement de Paris).* à Verſailles *et ſe trouve* à 1773. 8. — Auctor, cauſſarum patronus, ea hiſtoriographus regni Francogallici, o hiſtoriam patriae in plures diſtribuit ep quibus ſingulis diſſertationes ſive praelec *(Diſcours)* dicavit, in opere ſequente elabo

Cf. *Journal de Verdun* a. 1774. Januar. p. 23.

Principes de Moral, de Politique et de D blic, puiſés dans l'Hiſtoire de notre Monarch Diſcours ſur l'Hiſtoire de France. Par M MO *Hiſtoriographe de France.* à Paris 1776 — XXI Tomi in 8 mai. — Ratione potiſſ habita diſciplinarum, quas epigraphe innu ſtoria fuſe admodum diducitur adeoque dum taedium lectoribus creat. Hiſce eni tomis auctor demum devenit ad regnum P VI ex gente Valeſia. Multa tamen bon

ſum vitae negotiorumque publicorum condu-
centia ineſſe, nemo negabit.

Cf. *Allgemeine Litteratur Zeitung* a. 1788. T. IV. p. 222 ſqq. a. 1791. T. III. p. 198 ſq. ubi tamen ſolum tomi duo poſteriores indicantur.

Expoſition de l'Hiſtoire de France, depuis le commencement de la Monarchie jusqu' à la paix d'Aix-la-Chapelle ſous Louis XV en 1748. Par M. C . . . à Paris 1775. 12 mai. — Breviarium ex opere Velliano, et, quoad tempora recentiora, e libris Mezeraei, Danielis, Voltarii, aliorumque in uſum tironum contractum. C . . . . Expoſition etc.

Précis de l'Hiſtoire de France, en vers, avec des notes, où l'on développe ce que les vers ne ſont qu' indiquer, à l'uſage de la jeune nobleſſe, par M. PELOSI, Italien. à Paris 1776. 8 mai. — Hiſtoria usque ad obitum Ludovici XV verſibus vix mediocribus intruſa veritati etiam haud raro obſtrepit iniuriasque multas adverſus alias gentes ſpargit. Peloſi.

Cf. *Götting. gel. Anzeig.* a. 1777. p. 946 ſq.

Figures de l'Hiſtoire de France, repreſentant, Regne par Regne, les principaux faits et les traits les plus intéreſſans de cette Hiſtoire, depuis l'établiſſement de la Monarchie juſques et compris le dernier Regne; avec l'explication ſommaire des ſujets au bas de chaque Eſtampe. Ouvrage propoſé par ſouſcription par JACQUES PHILIPPE LEBAS, *Graveur du Cabinet du Roi.* à Paris 1778. 4 mai. — Particulae ſex priores operis, magis arti elegantiori, quam hiſtoriae, annumerandi, tangunt demum annum 987: plures an prodierint, neſcimus. Tabulae ipſae nullae ad ſummum mediocri laude dignae dicuntur. Lebas.

Cf. MEUSELII *hiſt. Litteratur* a. 1781. Partic. XI. p. 454 ſq.

CAROLUS JOHANNES BAPTISTA D'AGNEAUX, d'Agneaux ſ. de Vienne.
dum, dum congregatio S. Mauri, cuius ſocius
fuit,

fuit, nunc abolita, floreret, notior ſub nc
DE VIENNE, iam anno 1782 novam patri
ſtoriam, quae medium quaſi inter Velli et
loti opera teneret, indixerat ſcripto hac e
phe: *Lettre de Dom* DEVIENNE, *Bénédictin*,
*de * * * ſur l'Hiſtoire de France.* à Paris 17
Spes huius promiſſi iam decollaverat, qu
1791 ſubito auctor illud renovaret, atque
riam Francogallicam ex mente formae n
quam interea patriae adminiſtratio violent
duerat, pollicitus eſſet. Ex eo autem ten
nihil amplius de illa nobis innotuit.

Mercier. *Portraits des Rois de France par M.* (LOU
BASTIEN) MERCIER. à Paris 1782. IV Voll
à Neufchâtel et à Berne 1783. IV Voll. in 8.
tiſ:e (a *Friderico Samuele Murſinna*, qui et n
adſperſit). Meiſſen u. Pirna 1792 – 1793. II
in 8. (Nondum eſt abſoluta haec verſio
Iucunda, paſſim et utilia, narrat auctor
nioſus: conatui tamen imaginum fingend
paullo liberius indulgere videtur.

Cf. Neue allgemeine teutſche Bibl. T. VI. p. 338

Hiſtory of France. *The Hiſtory of France, from the firſt Eſt
ment of that Monarchy to the preſent Revolution.*
don 1792. III Voll. in 8. *Teutſche* Alton
1792 — 1793. III Voll. in 8 min. Alia v
Francof. et *Lipſ.* 1792 — 1793. III Voll. in 8 m
Auctor anonymus haud infelix Gibboni,
laris celeberrimi, imitator praedicatur, q
qui ſententiarum gravitate atque dictione
ganti primus hiſtoriam Francogallicam A
expreſſerit. Caeterum opus, minime ex
bus hauſtum, tempora antiquiora leviſſim
breviſſime, recentiora paullo curatius atq
tius percenſet. Verſionibus Theotiſcis mi
opus fuerat.

Cf

— Cf. Neue allgem. teutſche Bibl. T. VI. p. 334 ſqq.

Summa Hiſtoriae Gallo-Francicae civilis et ſacrae; edita a JOHANNE MICHAËLE LORENZ, Eloquentiae et Hiſtoriarum Prof. publ. T. I — III. Argentorati 1790. — T. IV. ibid. 1793. 8 mai. — Auctor, hiſtoriarum omnis generis peritiſſimus, hoc breviarium, quo fata regni Francogallici [illegible] in tabula atque membratim, accuratiſſimo [illegible] ordine ſervato ac conſignato, proponuntur, privato tantum conſilio uſibusque ſuis conſcripſerat, ſerviens ſibi quaſi filo in praelectionibus, quibus publicus hiſtoriarum in litterarum univerſitate Argentina doctor ſtudioſae iuventuti Francici regni fata expoſuit. Repetitis tandem auditorum precibus indulſit, ut, quae ſibi [illegible] bonae inſtitutionis cauſſa digeſſerat, etiam [illegible]ribus eorum uſibus commodisque permitteret, et ſic doctrinae ſimul ſuae, qua commiſſae ſibi adoleſcentiae ingenia imbuit, rationem omnibus redderet. Tradidit igitur fatorum Galliae Franciaeque omnis hiſtoriae, inde a Gallia libera, deinde Romana, porro regnantibus Merovingis, Carolingis, Capetingis, Valeſiis, Borbonius, usque ad foedam horum poſtremi, Ludovici XVI, trucidationem, poſteaque usque ad XXX menſis Martii diem anni 179., ſeptem [illegible]odis capita ſumma; adſcriptis docta cum cura ſingulis rebus geſtis teſtibus, quantum fieri [illegible], fide digniſſimis atque aevo cuivis aequa[illegible]. Non ſolum vero auctor prudentiſſimus [illegible]vit bella pacisque inſtrumenta, ſed et [illegible] res civiles, religioſas atque litterarias.

Hiſtoire nationale, ou Annales de l'Empire François depuis Clovis jusqu'à nos jours; (*par* M * * *). Paris 1791 — 179.. V Voll. in 8. Cum LXXXII [illegible] — Juvenibus ac tironibus cuiuscun- (M * * *) Hiſtoire nationale.

que generis auctor nobis ignotus hoc op ſcripſit, eo quidem genio, qui praeſenti in Galliis converſioni reſpondet. Reges fere omnes ſine diſcrimine tanquam tyra pulique carnifices depinguntur. Quer dum enim ingenia Gallorum levia nul medium tenere intelligunt; ſic etiam in patriae conſcribenda olim rectores ſuos cipes in ordinem deorum, certe ſemid elevare conſueverunt: hodie eos iem om daemones peſſimos fingere et ad inferos dere ſtudent. Nil fuit unquam tam imp Attamen anonymus noſter, ſi illum cu hiſtoricis hodierni temporis comparaveri lo aequior incedit: certe de Henrico IV ſentit narratque, quam inſani iſti hom VICOMETERIE et PRUDHOMME *), qui cum omnibus aliis regibus atque reginis libus turpiſſimis adnumerant. De Ludovi adeo, tunc temporis adhuc in vivis, n tius paullo iudicat. In rebus geſtis alii randis deſideramus paſſim ἀκρίβειαν hiſt Tabulae operi adiectae aeneae partim util nibus offerunt, partim vero quid? quod mam partem, quoque inutilia; quibus ſeas effigies regum plurimas: certe Mero rum, quorum imagines pictae nullibi e

Cf. *Allgemeine Litteratur-Zeitung* a. 1792 p. 515—518.
Goth. gel. Zeitung a. 1792. *Ausländ. Litt.* p

Dageat. *Coup d'oeil ſur l'Hiſtoire de France pour d'Introduction à la Géographie de France, d quatre-vingt-trois Départemens; par M.* Du

*) Cf. ſi placet, *Goth. gel. Zeit* 1792 *Ausländ. Litt Neue allgem. teutſche Bibl.* T. VI. p 319 ſqq.

Doctrina , *P* *Collège de la Flèche.* à Angers et à Paris 1791. 12. — Homo eiusdem farinae, utpote qui nil niſi crimina in omni ſerie regum Francicorum usque ad Ludovicum XV, in quo, Sardanapalo omnium Sardanapalorum, ſubtilitis, odoratur! Quae in titulo libelli de ratione geographiae hodiernae habita iactantur, mendaciis, quibus auctor redundat, acceenſenda. Caeterum haud male narrat.

Cf. *Allg. Lit. Zeit.* a. 1793. T. I. p. 439 ſq.

The Hiſtory of Fr , *from the earlieſt times to the preſent important* *From the French of etc. with Notes. By* JOH GIFFORD *Eſq.* London 1793. II Voll. in 4. — Auctor omnia paene ex ſcriptoribus Francogallicis hauſit, eaque colore Humiano tingere ſtuduit; quo in negotio potiſſimum reſpexit ad mutationes legum, commerciorum, artium, diſciplinarum, rituum, morum caet. Gifford.

Kurzgefaßte Geſchichte des Staats von Frankreich und aller Revolutionen deſſelben, von den älteſten Zeiten bis auf die gegenwärtigen. Für Leſer von allen Ständen bearbeitet und mit den nöthigſten Bemerkungen über die Nationalverfaſſung in verſchiedenen Zeitpunkten erläutert. Frankfurt und Leipzig 179 . 8. — Hiſtoria antiquior breviſſime praemiſſa introductionis loco ſolum inſervit recentiori, maxime vero recentiſſimae, longe copioſius expoſitae. Auctor nobis incognitus, veritatis aſſecla, ſummis potiſſimum ſcripſit, dictioneque ſat probabili utitur. Kurzgefaßte Geſchichte etc.

◆ ◆ ◆

Quanta ſeges, quanta copia hiſtoriarum, tum maiorum tum minorum. Quanta varietas in elaboranda ac tradenda hiſtoria Gallo-Francica!

cica! Quam multiplex ſtudium ſcriptore
in opera poſuerint; quae fata eorum libri
libelli habuerint, modo vidimus. Vidimus
paucos tuliſſe vetuſtatem, plurimos potius
vioni traditos eſſe. Vidimus, quibus r
alius alium exſcripſerit, correxerit, melioı
etiam expromere ſtuduerit. Nec tamen
quid arroganter dixerimus, inter tot inſ
inter tot hiſtoriarum architectos eminet
ſic, ut illum ſummum artis hiſtoricae aſ
contigiſſe, ut Salluſtio, ut Tacito, ut Hı
ut Robertſono aequiparari poſſit. Ne qu
integritatem hiſtoriae ſuae ab omni parte
eundum modulum aequalem Francogalli
aſſecuti. Nullum enim ex hisce operibus oı
quae ullo modo memoratu digna videri pc
ab regni ortu per Francos usque ad haec,
bus vivimus, tempora comprehendit; nu
paullo copioſius, uno tenore, ab initio u
ad finem egregie elaboratum, nullum fere,
partium ſtudio prorſus immune praedicari ı
Modo deſiderabis hoc, modo illud. I
ſuſpenſa adhuc manet corona laurea huiu
neris, imponenda demum illi, qui omnibı
deſideriis, ſi tamen unquam fieri poſſit,
fecerit.

SECTIO IV.

Scriptores de chronologia regum Fran rum generales atque recenſus chronolo eiusdem generis.

de la Vigne *Les Louanges des Roys de France, en vers* ANDRE DE LA VIGNE. à Paris 1507. 8. P hac inſcriptione: *La Louange des Roys de F*

con

compoſée en Vers et en Proſe. ibid. 1608. 8. — Alſ. Paradin.
dor, Regi Ludovico XI ab epiſtolis eiusque orator ad Pontificem Romanum, multa in primis narrat de huius regis rebus geſtis. Caeterum nobis non liquet, quam ob cauſſam Fontette (T. II. p. 63) librum in claſſem chronologicorum retulerit.

Francorum regum ſeries; auctore GUILLIELMO PARADINO, cum eius Epigrammatis. Lugduni 1581. 4.

Le Treſor des Hiſtoires de France, ou le Catalogue des Roys et des Regnes de France, reduit par titres et lieux communs; par GILLES CORROZET, *Libraire* († 1568) à Paris 1583. 8. (Hanc editionem primam curavit ac redemit *Galiot Corrozet*, filius auctoris.) *ibid.* 1617. 8. *ibid.* 1622. 8. *ibid.* 1629. 8. (Nepos auctoris *Joh. Corrozet*, hanc editionem usque ad a. 1627 continuavit). *ibid.* 1633. 8. — *augmentée de plusieurs Recherches curieuses, avec l'Hiſtoire des Rois de France, et leurs Portraits; par* C. M. H. D. F. (i. e. CLAUDE MALINGRE, *Hiſtoriographe de France*) *ibid.* 1639. 8. ibid. 1645. 8. — *augmenté de plusieurs Recherches par L. C.* (h. e. LUDOVICUS COULON) *ibid.* 1646. 8. — Quum auctor ipſe libellum non ediderit, ſed eundem in ſuos uſus ſolum elaboraverat; ac inſcriptio nimis magnifica ab eo proficiſci videtur, utpote quae argumento ipſi, catalogum regum ſterilem fabellasque ſiſtenti, minime reſpondet. Corrozet. Malingre. Coulon.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 98 ſq.
NICERON T. XXIV. p. 155.
DE FONTETTE T. II. p. 63 ſq.

Deviſes des Roys de France Latines et Françoiſes, tirées de divers Auteurs anciens et modernes, avec une briéve expoſition d'icelles en vers François; par J. L. V. R. D. le Veſſeur et Greuet

V. R. D. L. D. P. (i. e. JACQUES LE VASS[...] *Recteur de l'Université de Paris) et la Paraphr[...] vers Latins, par* MICHEL GRENET, *de Chartre[...] tout enrichi de figures de tous les Roys de Fr[...] jusqu' à Henry IV à preſent regnant.* à Paris [...] 4. — Eſt editio libelli, ſectione ſuperio[...] nobis laudati hac epigraphe: Franciae R[...] τετραστιχοι; a JACOBO LE VASSEUR (Pariſiis [...] 8): ſed eadem ſic aucta, ut novum paene [...] culum videri poſſit, addita praecipue parap[...] Michaelis Greneti: caeterum hodie parvi [...] menti.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 63. T. IV. p. 383.

Chronologie etc. *Chronologie des Rois de France, depuis P[...] mond jusqu' à Louis XIV;* in *Deviſes et Em[...] Royales et hiſtoriques, Latines et Françoiſes[...] ſont peintes ſur le Pont-Notre. Dame de Par[...] tous les Rois de France, pour l'Entrée triomphan[...] Roi et de la Reine.* (à Paris 1660. 4).

Desmareſt. *Jeu des Rois de France, par* JEAN DESMA[...] *Sieur de Saint Sorlin, de l'Academie Françoiſe* ([...] à Paris (ſ. a.) fol. — Ineſt ſeries regum [...] cicorum chronologica. Libellus, cont[...] regulas luſus huius regii, huic plagulae [...] citur.

Table Chronol. etc. *Table chronologique, hiſtorique et généalogiq[...] Rois, Ducs, Comtes et autres Seigneurs, q[...] poſſédé après les Romains les diverſes Provinces [...] composent aujourd'hui les douze Gouvernem[...] France, par Meſſieurs de la Conference géogra[...] et hiſtorique d'Avignon.* à Avignon 1679. f[...] Cernuntur in hac tabula non ſolum temp[...] modi, quibus Galliarum provinciae po[...] dignitati regiae ſubtractae, atque tempor[...] curſu cum eadem coniunctae fuerint, ſed [...] nomina principum harum provinciarum, [...]

anni dies ... s, dignitates regnorum, que tempora.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 69 ſq.

NICOLAI DE GU DEVILLE Chronologie des Rois de France, avec d s Remarques ſur l'Hiſtoire de leur Règne; in eiusd Atlas hiſtorique T. I. (à Amſterdam 1708. fol.). Cf. huius Bibl. hiſt. Vol. I. P. p. 115 ſq.

Francorum Regu (g in ſi to-de Ste. mi primi Gallia Chr. DIO SII SA IAR- Marthe. THANI ſecundum edi n rece (t. Pariſ. 1715. fol.) Qui index regum itur inde a Chlodovaeo usque ad Ludovic XIV.

Chronologie hiſtori des Rois de ; D. FRANÇOIS CLEMENT, Bénédictin, de C gation de S. Maur; in opere praeſtantiſſimo, q d inſcribitur: Art de vérifier les Dates hiſto r, cuius editio prior prodiit Pariſiis 1750. 4: poſterior, longe auctior, ibid. 1770. fol. cui haec ſeries chronologica exactiſſima inſeritur p. 522 — 627.

Suite chronologique des Rois de France, depuis le commencement de la Monarchie jusqu' à préſent par M. Fevret de Fontette. FEVRET DE FONTETTE; praefixa eſt haec ſeries chronologica, ſtudio critico compoſita, tomo ſecundo eius Bibliothecae hiſtoricae Francogallicae. Lelongus quidem iam tabulam huius generis operi ſuo praemiſerat: ſed Fontettiana longe hanc ſuperat, vitans non ſolum errores, quibus Lelongus laborat, ſed etiam in ſerie Merovingica, ubi turbae chronologicae viros doctos in ſententiis maxime ſaepe inter ſe diſcrepantes tenuerunt, haſce in loculis ſeparatis iuxta ſe poſuit; ex quo intelligitur, cuinam ſententiae plures faveant, quaenam ideo vero ſit ſimilior

caet. Monita auctoris ſuper hac re lectu ſi utique digna.

◆ ◆ ◆

Dreux du Radier. *Etymologies des noms des Rois de France dep Marcomir, père de Pharamond; par M.* DREUX RADIER; in *Journal de Verdun* a. 1762. Janu p. 52 ſqq.

SECTIO V.

Scriptores de genealogia regum Francic rum generales.

La Deſcente etc. *La Deſcente et Ligne des Roys François.* Pa *Bonhomme*, in folio; Gothiq. — Ita Fontet T. II. p. 627: praetereaque nihil. Eadem ra in ſubſequente:

Lignée etc *Lignée des Roys de France, ou Chronique des R de France, depuis Adam jusqu' à Louis XI.* 14 in - 4 Gothiq.

Champier Regum Francorum Genealogia, auctore S PHORIANO CHAMPIER; in *eiusdem* Trophaeo C lorum quadruplici (*Lugduni* 1507. 4).

Eiusdem *Généalogies des Gaules et des Roys France, et celles des Ducs de Savoye;* in eius Cl nique des Ducs de Savoye (à Paris 1516. fol.)

Bouchet. *Les anciennes et modernes Genealogies des R de France, leurs Epitaphes, et Effigies; avec ſommaire des Geſtes des Roys de France, et p ſieurs autres Opuſcules; par* JEAN BOUCHET, *Poictiers* († 1550). à Poictiers 1527. 8. *à* *ris* 1530. 8. *à Poitiers* 1535. 4. *ibid.* 1536. *à Paris* 1537. 8. *ibid.* 1541. 8. *à Poitiers* 15 fol. *à Paris* 1636. 12. — Auctor, narrator le ac temerarius, in prima huius libelli parte a de regibus in Gallia antiqua, bus fere fal lo

ſe, usque ... , n
ns; altera continet breviar ... regi
de a Pharamundo usq ... L ... l,
ratione ligata atque ſol ... m e ... m e
philis. Recoxit auctor ... ſa ... las, ... cu
m quas Franci a Tr ... ir,
ne quodam Franco in P ... t,
tque ſunt harum inep ... pl ... ra
prudentia ſunt ſomnia ... a
m de quadraginta r ... max ... m
ſis, atque eorum gen ... u

Cf. NICERON T. XXVII. p. 4.
CLEMENT T. V. p. 148 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 628.
DREUX DU RADIER in *Bibliotheque de Poitou* T. II. p. 128 ſq.

Suite genealogique des Roys de France, Ducs de Lorraine etc. par RICHARD DE WASEBOURG; in eadem *Antiquités de la Gaule Belgique* (à Paris 1549. fol.) Et hic plenus eſt fabularum anilium. de Waſſebourg.

Alliances genealogiques des Roys de France et Princes des Gaules; par CLAUDE PARADIN, *Bourguignon, Doyen de Beaujeu* († poſt a. 1561). à Lyon 1561. fol. — *augmentées par* JEAN DE TOURNES ibid. 1606. fol. — *Troiſième Edition, revue et augmentée en pluſieurs endroits, et en laquelle ont été ajoutés de nouveaux blaſons, et divers écartelages ...* à Geneve 1636. fol. — Nudae ſunt genealogiae ſine ulla probatione. Longe meliores hodie habemus. Paradin. de Tournes.

Cf. PAPILLON in *Bibl. des Auteurs de Bourgogne* T. II. p. 122.

Ilustraciones genealogicas de los Chriſtianiſſimos Reyes de Fr..., *compueſtos por* ESTEVAN DE GARIBAY; ... *Iluſtraciones genealogicas de los* de Garibay.

 Catoli-

Catolicos Reyes de las Españas y de los Christia de Francia etc. de quibus v. Bibl. hiſt. Vol. I. p. 120 ſq.

du Tillet. *Abregé généalogique de la Maiſon de Fra toutes les Branches yſſues de la troiſième Race* JEAN DU TILLET; in eiusdem *Recueil des R France.* (à Paris 1618. 4).

de Sainte-Marthe. *Hiſtoire généalogique de la Maiſon de Franc* SCEVOLE et LOUIS DE SAINTE-MARTHE, *jumeaux, Avocats en Parlement, Hiſtoriograp Roy.* à Paris 1619. II Voll. in 4. — *augme cette ſeconde) Edition, des deux précédente ſons Royales, avec les illuſtres Familles qui des Reines et des Princeſſes du Sang.* ibid. 16 Voll. in fol. — *revue et augmentée en cette tr Edition, avec les illuſtres Familles ſorties des et Princeſſes du Sang.* ibid. 1647. II Voll. in f Editio prima ſiſtit ſolummodo hiſtoriam g logicam tertiae ſtirpis regiae. In ſecunda a eſt hiſtoria duarum priorum ſtirpium. T amplior quidem eſt atque curatior ratione riae, ſed deſunt genealogiae familiarum, q reginis et principibus ſanguinis ſequioris deſcenderunt; quae ab auctoribus in edi ſecundae tomo altero ſiſtuntur. Tertiae e nis tomum tertium conſtituere debebant fruſtra is exſpectabatur. Caeterum omne tiones rerum harum peritis haud prorſus faciunt.

Cf. LENGLET T. XIV. p. 257 ſq.
LE GENDRE l. l. p. 247.
FREYTAGII Anal. litt. p. 8 1 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 25 ſq.

Fade. *Hiſtoire généalogique des Roys de France, la creation du Monde, jusqu'à Louis XIII; avec Portraits, extraite de l'Hiſtoire univerſelle de J*
Ch

m, Sieur de Monceaux; par THOMAS BLAISE, re. à Paris 1630. 8. — De Charroni opere s in ſectione ſuperiore. Effigies fere omnt fictitiae.

gine et Généalogie de la Royale Maiſon de Fran- r JEAN BOISSEAU, Enlumineur du Roi. à Pa- 46. fol. Boiſſeau.

ble généalogique de l'Auguſte et Royale Maiſon nce; par PIERRE SCEVOLE DE SAINTE-MAR- Hiſtoriographe du Roy. à Paris 1649. fol. de Ste. Marthe.

Clef d'or de l'Hiſtoire de France, ou Tableaux giques de la Maiſon Royale de France, tant en recte que collaterale au nombre de trente et plus; remarques ſingulières pour l'Hiſtoire et Chro- ; par PHILIPPE LABBE, Jéſuite. à Paris 12. — avec ceux des ſix grandes Pairies Laï- u Royaume de France. Seconde Edition revue mentée. ibid. 1652. 12. ibid. 1654. 12. ibid. 12. — Editio ultima, copioſior ſuperio- , utilis poteſt eſſe iis, quibus libri maioris ſordent. Labbe.

LENGLET DU FRESNOY T. XIV. p. 231.

rte généalogique de la Maiſon Royale de France, r des Princes et Seigneurs, qui ont poſſédé les dont ce Royaume eſt compoſé; par LAURENT COYS; in eiusdem Empire François etc. (à ns 1651. fol.). Turquoys.

Hiſtoire généalogique et chronologique de la Maiſon e de France, des grands Officiers de la Couron- ec les Qualitez, l'Origine et le Progrès de leur le; enſemble le Catalogue des Chevaliers du Saint- t: le tout dreſſé ſur Chartes, Titres et autres es; par ANSELME (DE LA VIERGE MARIE), -ux dechauſſé. à Paris 1674. II Voll. in 4. ſecunda hoc titulo: Hiſtoire généalogique nologique de la Maiſon Royale de France, des Anſelme ſ. de Guibours.

grands

grands Officiers de la Couronne et de la Maiſon d
avec les Qualitez, l'Origine, et le Progrès d
Familles. Enſemble les Statuts et le Catalog
Chevaliers, Commandeurs et Officiers de l'Or
Saint Eſprit. Le tout dreſſé ſur les Titres Orig
Regiſtres des Chartes du Roi, du Parlement,
Chambre des Comptes et du Châtelet de Paris,
lons d'Egliſes, Manuſcrits et Memoires de la
thèque du Roi et autres. Par le P. ANSELME
guſtin Dechauſſé. Revenë, corrigée et augment
l'Auteur, et après ſon decès continuée juſqu'en
du Fourny *par un de ſes Amis* (HONORE CAILLE DU
NY, *Auditeur de la Chambre des Comptes* † 171
Paris 1712. II Tomi in fol. mai. Editio
et perfectiſſima ſic inſcribitur: *Hiſtoire g*
logique et chronologique de la Royale Maiſon de F
des Pairs, grands Officiers de la Couronne et
Maiſon du Roy, et des anciens Barons du Roy
avec les qualités etc. Par le P. ANSELME, *Au*
dechauſſé, continué par M. DU FOURNY: *tro*
Edition, revüe, corrigée et augmentée par les ſo
Ange de Ste. Roſalie et Simplicien *Pere* ANGE DE SAINTE-ROSALIE (FRAN
RAFFARD † 1726) *et du P.* SIMPLICIEN (PI
LUCAS † d. 16 Oct. 1759) *Auguſtins dechauſſ*
Paris 1726 -- 1733. IX Voll. in fol. mai. —
ctor operis praeclariſſimi primarius, ante
ſeculo ſe abdicaret, vocatus eſt PETRUS DE
BOURS; qui poſtea curis ſecundis illud n
ſtudio correxerat atque auxerat, morte a
die 17 Ian. praeventus, ipſe denuo edere
potuit; ſed amico, quem nominavimus,
das ſuas curamque librum corrigendi, ſupp
et ad recentiſſima tempora continuandi,
quit. At tertia editio deſiderium priorum
tis abſtulit, cuius argumenta breviter exh
liceat. T. I. *La Maiſon Royale.* In fine trad

... les noms des Rois, Reines, Princes, Princeſ-ſes, et autres compris dans l'Hiſtoire de la Maiſon ... de France. T. II—IV: *Les douzes ancien-s Pairies, tant Eccleſiaſtiques que Laïques.* T. V: *... des Pairs de France; les Ducs non Pairs en-...és, et les Ducs Pairs et non Pairs non enre-...* T. VI: *Les Sénéchaux, Conneſtables, Chan-... et Maréchaux de France.* T. VII: *La Suite ... chaux, les Amiraux et Généraux des Galè-...* T. VIII: *Grands-Maitres des Arbaleſtriers: ...-Maitres de l'Artillerie: Porte-Oriflammes: ...-Généraux de l'Infanterie: Grands-Aumo-...: Grands-Maitres Chambriers: Grands-Mai-... Chambellans: Grands-Ecuyers: Grands-Bou-...: Echanſons: Grands-Panetiers: Grands-...: Grands-Fauconniers: Grands-Louvetiers: ...-Queux: Grands-Maitres des Eaux et Fo-... de France.* T. IX: *Statuts et Catalogue des Che-... Commandeurs et Officiers de l'Ordre du S. ...t, depuis leur Inſtitution jusqu' à préſent, avec ... noms et ſurnoms, qualités et poſterités.* In fine ... tomi leguntur: *Additions et Corrections géné-... pour l'Hiſtoire Généalogique etc. Table générale ...tique, des Noms, des Maiſons et des Terres ...ées dans l'Hiſt. geneal. de la Maiſon Roy. de ... etc.* Continuationem operis, duobus vo-...bus comprehendendam, promiſerat ordi-... eiusdem ſocius, P. ALEXIS, ſeu potius PE-... CAQUET: ſed, quantum quidem nos ſci-..., typis adhuc non eſt mandata. Reſtat, ut ... litterarum ſtudioſos moneamus, ne ve-... operis iſtius editionem tertiam credant li-... hoc inſcriptum: *Hiſtoire généalogique et chro-...que de la Maiſon Royale de France, le tout dreſſé ... les Titres Originaux, Regiſtres des Chartes du ..., du Parlement, de la Chambre des Comptes, et*

du

„mihi in animo, poſt Regum, Principum, I
„cum Pariumque genealogias, ſtemmata eti
„aliorum ſago et toga illuſtrium virorum, il
„rum inprimis, qui officiis Coronae, ceu v
„cant, ſunt functi, perſequi, atque adeo t
„tiam etiam ac quartam claſſem ſubiungere
„quibus equidem aequo tandem animo man
„ſuſtuli, cum de conſilio ſuo Polyhiſtor G
„maniae noſtrae longe clariſſimus, Dn. Phil
„pus Jacobus Spenerus, ad me ſcripſiſſet.
„lud enim omne praeoccupare nefas arbitra
„penſum cum eo lubentiſſime partitus ſu
Singularum autem tabularum genealogicar
paginis averſis more ſuo inſcripſit ſumma ca
vitarum virorum cuiusvis familiae celebrior
quorum nativitas ſolum, coniugium et ob
in ipſa tabula commemorata fuerant. Praem
ubivis iconem ſcuti gentilitii ligno affabre in
illamque ſecundum regulas heraldicas expo
Nec ſilentio praetermittit, quicquid de pr
cuiusvis familiae origine inter Genealogos di
tari aſſolet.

Cf. Acta Erud. a. 1687. p. 3?2 ſq.

Thuret. *Table chronologique et généalogique des Ro France; par* ANTOINE THURET, *ancien Prieur Notre - Dame - de - Hombliéres.* à Paris 1687. *Seconde Edition, revue et corrigée.* ibid. 17?6. fo

Spener. Illuſtriores Galliae ſtirpes, tabulis gene gicis comprehenſae a JACOBO PHILIPPO SPENE *Francofurti* 1689. fol Exhibet auctor ge logias earum familiarum illuſtrium, quas ſtu ut ante monuimus, Imhoffius omiſerat.

Regles etc. *Regles du jeu généalogique des Rois de France* Paris 1?6. 12.

Gueudev. Abrégé etc. *Abrégé de l'Hiſtoire généalogique de la Maiſo France et de ſes Alliances; avec les noms des gr*

Officiers de la Couronne ſour chaque Roi; par D. Prieur de Courcelles. à Paris 1699. 12. — Auctoris nomen audit SIMON GUEULETTE, cuius *Methode facile pour apprendre l'Hiſtoire de France* ſupra ſectione tertia recenſuimus.

Cf. *Journal des Savans.* a. 1699. Jan.

Tables généalogiques et hiſtoriques des Rois de France et des Princes iſſus d'eux; par CLAUDE DE L'ISLE, *Hiſtoriographe* († 1720). 1718. XIV tabulae in 4. Quae etiam partem operis eiusdem auctoris, quod inſcribitur: *Atlas généalogique*, conſtituunt. de l'Isle.

Généalogies de la Maiſon Royale des trois Races; par l'Abbé LE GENDRE; in calce operis eius ſupra memorati: *Hiſtoire de France.* le Gendre.

Tableau généalogique des trois Races des Rois de France, avec toutes les branches qui ſont ſorties de la troiſième, par degrés de parenté, et en lignes deſcendantes; dedié et préſenté au Roi par le Sieur LOUIS CLAUDE DE VEZOU, *Ingenieur Géographe, Hiſtoriographe, et Généalogiſte de Sa Majeſté, Profeſſeur de Littérature, de Géographie et d'Hiſtoire.* († 1782). à Paris 1773. Eſt tabula una aeri inciſa. de Vezou.

SECTIO VI.

Scriptores de veterum Gallorum hiſtoria generales.

Praeter ſcriptores de rebus Celticis, qui vulgo huc quoque trahuntur, quorumque recenſum ſupra Vol. V. P. I. p. 309 — 323 exhibuimus, enumerandi veniunt ſequentes.

C. JULII CAESARIS Commentariorum de bello Gallico Libri VII; de quibus egimus ſupra Jul. Caeſar.

Vol. IV. P. I. p. 258 — 265. Ibidem laudavim libros libellosque varios, ad horum comment riorum illuſtrationem facientes. Referas h quoque plures ſcriptores de geographia Galli rum antiqua quam generales, tam ſpeciales, ſ pra Vol. VI. P. II. p. 21 ſqq. p. 30 ſqq. et p. 41 ſq collocatos.

Bouquet. Quicquid alii auctores antiqui de rebus G licis memoriae tradiderunt, ſedulo collegit MA TINUS BOUQUET in collectionis ſuae tomo p mo, cuius contenta recenſuimus Vol. VI. P. p. 275 ſqq. Ibidem p. 274 ſq. retulimus de e toris praefatione, in qua de Gallia antiqua, Gallorum origine, lingua, religione, mo bus, adminiſtratione, expeditionibus caet. d ſeritur.

le Maire. JOH. LE MAIRE *des Princes de la Gaule Bel que et Celtique;* in eius *Illuſtration des Gaules* Paris 1512. fol). De quo opere, fabulis refe to, alibi agemus.

Aretinus. LEONARDI ARETINI de bello Gallico Co mentarius, editus ſtudio *Philippi Ulhardi.* A guſtae Vindel. 1537. fol. — Ita Fontettus Lengletus; addunt, ineſſe ſupplementum eoru quae in Livii narratione de bello Romanor contra Gallos deſiderentur: at nos in plurib catalogis ſcriptorum huius auctoris nullam hu mentionem invenimus.

Poſtel. *L'Hiſtoire memorable des Expeditions depuis Deluge, faites par les Gauloys ou Françoys, dep la France jusqu' en Aſie, ou en Thrace, et en l'Ori tale partie de l'Europe, et des commodités ou incom dités des divers chemins pour y parvenir et retourn le tout en brief ou epitome, pour monstrer avec qu moyens l'empire des Infideles peut et doibt par e estre deffaict. A la fin est Apologie de la Gaule c*

tre les malevoles Eſcripvains, qui d'icelle ont mal ou negligemment eſcript, et en après les très-anciens droičts du Peuple Gallique, et de ſes Princes; par GUILLAUME POSTEL. à Paris 1552. 16. — Nil fere, niſi fabulas atque ſomnia libellus, raritate ſua tantummodo memorabilis, tradit.

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 242 ſq.

Les Antiquités Gauloiſes, depuis l'an du Monde 3350 jusqu' à Clovis, en deux livres; par CLAUDE FAUCHET etc. à Paris 1579. 4. De hoc libro eiusque continuatione ſupra ſectione III expoſuimus. Auctoribus ibi laudatis, qui de eodem conſuli poſſunt, addatur CLEMENT in *Bibl. curieuſe* T. VIII. p. 262 ſqq. Fauchet.

Catalogue des anciens Rois et Princes des Gaules, dites depuis France: extrait des Oeuvres et Hiſtoires Gauloiſes de PAUL DE RIVIERE. à Paris 1610. 4. de Riviere.

Catalogue des anciens Roys et Princes des Gaules (dites depuis France); par ETIENNE PERCHERON. 1610. 4. Percheron.

Diſcours hiſtorique touchant l'etat general des Gaules, et principalement des Provinces de Dauphiné et Provence, tant ſous la Republique et l'Empire Romain, qu'en après ſous les François et Bourguignons; enſemble quelques recherches particulières de certaines Villes y etans; par feu M. AYMAR DU PERRIER, *Seigneur de Chameloc, Sieur de Maiſon-Forte d'Ar[illegible]ers, Conſeiller du Roy en ſa Cour de Parlement de Dauphiné.* à Lyon 1610. 12. — Eſt quaſi breviarium hiſtoriae Imperatorum Romanorum, ratione in primis habita Galliarum. Abſolvitur cum irruptione Francorum in easdem. In fronte legitur deſcriptio ampla urbis Diae et Palatii Vocontiorum. Spernenda minime dicuntur, quae auctor de origine huius urbis ac de colonis Romanorum iſtius regionis diſſerit. du Perrier.

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 235.

de Leſtang. *Hiſtoire des Gaules et Conqueſtes des Gaulois Italie, Grece et Aſie, avec un Abregé de tout ce eſt arrivé de plus remarquable dès le temps, que les mains commencerent à les aſſujetir à leur Empire ju au Roy Jean; par* ANTOINE DE LESTANG, *P dent au Parlement de Toulouſe, Sieur de Beleſt* à Bourdeaux 1618. 4. — Opus in libros diviſum, quorum primus agit de vetuſtiori Gallorum expeditionibus; ubi tamen au non ultra eorum primum tranſitum trans Al Sigoveſo et Belloveſo ducibus, ſive annos ante aeram Chriſtianam, aſcendit. Differit p ea de ſecunda, duce Brenno, CC annos priorem. Liber ſecundus exponit de religi re iudiciaria atque moribus veterum Gallor tertius de ſtatu Gallorum ſub Romanorum im rio; quartus de Viſigothorum rebus geſti Gallia; quintus de regibus ac ducibus Aqu niae; ſextus de ſtatu Francogalliae, regn Hugone Capeto eiusque ſucceſſoribus usqu regem Johannem.

Cf. DE FONTETTE. T. I. p. 243.

Dupleix. *Memoires des Gaules, depuis le Deluge jus l'établiſſement de la Monarchie Françoiſe; avec l de l'Egliſe et de l'Empire depuis la naiſſance de J Chriſt; par* SCIPION DUPLEIX; *Lieutenant par lier, Aſſeſſeur criminel au Preſidial de Condom.* à ris 1619. 4. Et in fronte operis huius aucto *Hiſtoire generale de France*, de quo in ſectione ta retulimus. Liber, ut alii eiusdem ſcri ris, ſtilo languido ac ſterili compoſitus; qu men melior reliquis cenſetur, certe ob dili tiam in conquirendis et digerendis locis au rum veterum, qui de Gallis quoquo modo raverе; quos etiam in margine laudat. Cc

ctioı

ctionem hanc in quatuor diſtribuit libros, quorum primus reſpicit Galliam antiquam, eius provincias, populos, urbes, incolarum mores, politiam civilia, religionem remque militarem; ſecundus originem monarchiae, inde a diluvio Noachitico *), primos reges, eorumque bella contra Germanos atque Graecos. Multae in hoc libro ſparguntur fabulae, ſuadente Annio Viterbienſi, impoſtore hiſtoriarum famoſiſſimo. Liber tertius et quartus ſiſtunt tranſitum Gallorum in Italiam eorumque bella cum Romanis uſque ad Galliarum expugnationem, duce Julio Caeſare. Libri reliqui explicant conditionem Galliarum, religionis maxime, inde ab Julio Caeſare uſque ad Pharamundum, cuius adventum in Galliam auctor ponit in anno 424.

Cf. FONTETTE T. I. p. 236 ſq.

Remarques ſur les Gaulois et ſur les Francs, par ETIENNE PASQUIER; in eiusdem *Recherches de la France* L. I. — Sano iudicio ductus hic repudiavit fabellas de origine Gallorum aniles, quibus ſcriptores ſuperiores delectabantur, adeoque primus fere fuit, qui viam tutiorem, hiſtoriam patriae tradendi, monſtraverit. Paſquier.

Origines des Gaulois, leurs antiquités, leurs préeminences qu'ils ont ſur toutes les Nations du Monde; données au Roi, par L. P. D. L. C. (i. e. LOUIS PASCHAL DE LA COURT, *de Carcaſſonne, Prêtre*) à Paris 1624. 8. Ita inſcribitur editio altera longe auctior priore libri, de quo ſupra Vol. VI. P. II. p. 103 inter geographos retulimus, qui tamen (de la Court) Origines etc.

* LENGLETUS (T. XII. p. 6) de hac ratione perverſa ita: *Je m'étonne que l'auteur n'ait pas remonté au-delà même du déluge.*

et huc pertinet, quia auctor etiam de orig atque hiſtoria Gallorum more ſuo diſſerit.

Cf [illegible]

de Caſſan *Les Dynaſties, ou Traité des anciens Roys Gaulois et des François depuis Gomer, premier de France, jusqu' à Pharamond, par* JACQUES CASSAN, *Juge de Beziers* à Paris 1626. 8. Vel e titulo intelliges, auctorem ſtupidum : critica prorſus caruiſſe.

Berthault. Florus Gallicus, ſive rerum a veteribus G lis bello geſtarum epitome, in quatuor lib diſtincta; auctore PETRO BERTHAULT, Con gationis Oratorii Presbytero (deinde Canon Carnotenſi). *Pariſiis* 1632. 24. Tertia ed *ibid.* 1640. 12. *ibid.* 1647. 12. *Coloniae* 1651. *ibid.* 1659. 12. Sexta editio Pariſina 1660. *Lugduni* 1671. 12. *Franc-gallice* Pariſ. 1634. 12 Libellus, eadem annalium forma elaboratus, eiusdem auctoris *Florus Francicus*, ſupra ſecti III a nobis recenſitus. Agitur potiſſimum Gallorum expeditionibus bellicis atque de c ditione Galliae eiusque provinciarum, ut e diverſis populorum claſſibus, regnantibus peratoribus Romanis. Et liber quidem pri inde ab anno mundi 1956 usque ad annum urbem Romam conditam 492 hiſtoriam dedu ſecundus ab a. 512 ſive a bello ſexto, a G Italiam incolentibus contra Romanos geſto, que ad cladem eorum, qui Thraciam incole a 638. In fine huius libri additur deſcriptio G liae antiquae. Tertius incipit ab a. U. C. ſive a clade Saliorum per Caium Sextium, c ditorem Aquarum Sextiarum, urbis nobiliſſi usque ad Auguſtum, qui novam Galliarum viſionem inſtituit, non eam vero in ſepte cim provincias, quam auctor innuit. L

qua

us produc... ...am a nativitate Chriſti
perium Honorii et Arcadii, quo Franci in
ſedes fixas ſibi quaeſiverunt.
E FONTETTE T. I. p. 235 ſq.

Etat des Gaules, avant l'établiſſement de la Mo- Tarault.
Françoiſe: par JEAN TARAULT, *Jéſuite;* in
nnales de France (à Paris 1635. fol.) de qui-
bi.

ſtoria calamitatum Galliae, quas ſub ali- Maſſon.
Principibus Chriſtianis invita pertulit, a
ntino Caeſare usque ad Majorianum, qui
n Atrebatibus Clodionem, Regem Fran-
, Pharamundi ſucceſſorem; Opus PAPI-
SSONI: ſed poſthumum, et variis adhuc
s imperfectum, recens ex autographo *Jo-
aptiſtae Maſſoni*, fratris ipſius, evulgatum;
Duchesnii Hiſtoriae Francorum ſcriptores
72 — 127.

parfait Capitaine, autrement l'Abrégé des de Rohan) Parfait Capitaine etc.
des Commentaires de Céſar, avec quelques Re-
. à Paris 1636. 4. *ibid.* 1643. 4. *ibid.* 1649.
d. 1656. 12. *ibid.* 1744. 12. — Auctor,
cus Duc DE ROHAN, mortuus anno 1638,
is commentarios ſubacto iudicio praedi-
epitomen redegit ſingulisque libris illu-
nes ſubiecit. Rei militaris cultoribus po-
m ſcripſit. Adiunxit diſſertationem, in-
m: *l'Interêt des Princes*, haud minus laude
n, in qua rerum in Europa civilium tunc
ris ſtatum prudenter diiudicat. Praefatio-
mplam atque cultam praefixit JOHANNES
HON, in qua primo demonſtrat utilitatem
um et virtutes duci bellico neceſſarias;
e Ducis iſtius de Rohan res geſtas potiores
er perſtringit atque diiudicat.
E FONTETTE T. I. p. 241.

Juge de Luzy et de Toulon) à Lyon 1698. I
Figmenta pro hiſtoria venditat auctor.

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 242.

Sanſon. *Diſſertation de* (GUILLAUME) SANSON, G
phe du Roi, ſur ce que Dominique Caſſini dit de
quêtes des Gaulois dans ſon Traité de l'orig
l'Aſtronomie; in *Journal des Savans* a. 1697.
p. 111—116. -- Eſt ſolum epitome am
diſſertationis, qua auctor demonſtrare
minime, ut Caſſinus contenderat, Gallo
navigandi in Hiſpania, Aſia alibive, pr
geſſiſſe bella; quid? quod ex certamine
Venetos atque Julium Caeſarem evincere
tur, ne quidem populos Galliae maritim
tem navigandi calluiſſe.

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 244.

Eccardus. Varia huc ſpectantia quoque offert Jo
ORGIUS ECCARDUS in opere de origine G
norum eorumque vetuſtiſſimis coloniis
grationibus ac rebus geſtis, quod ex ſ
manu ſcriptis edidit *C. L. Scheidius* (Got
1750. 4).

Hiſt. univ. Angl. etc. Veterum Gallorum fata usque ad eoru
victionem per Julium Caeſarem indeque ad
eorum irruptionem deſcribuntur quoque
ſtoria univerſali ampliſſima, ab Anglis n
lis elaborata, et in alias linguas tranſlata
cundum verſionem Theotiſcam, a *Baumg*
annotationibus illuſtratam, leguntur iſta i
XVI. p. 535 — 685; et ſecundum Franc
cam (*Amſtelod.* 1752. 4.) T. XIII. p. 232 -
Additae ſunt tabulae aliquot aeneae.

Mar. a. *Hiſtoire des Gaules et des Conquêtes des G*
depuis leur origine jusqu' à la fondation de a
chie Françoiſe, Ouvrage enrichi de Monumens a

rtes géographiques; par Dom JACQUES MAR-
Bénédictin de la Congregation de S. Maur, et
par Dom JEAN FRANÇOIS DE BREZILLAC,
me Congregation. à Paris 1752 — 1754. II
4. — Martino a. 1751 operi, bonae
leniſſimo, immortuo, fratris eius filius,
e, id abſolvit atque in lucem edidit. To-
r continet: I Praefationem Martini am-
m doctiſſimamque ſuper hiſtoria Gallo-
ſuper ſcriptoribus, qui eandem illuſtrare
unt, in univerſum. II Tabulam chro-
am ſive Annales Celticos ac Gallicos, ab
errarum orbis 2050 usque ad a. 27 ante
m natum. III duodecim diſſertationes,
em: 1) de Umbriis, Aborigenibus aliis-
ive de origine populorum primariorum
, Hiſpania, Germania et Illyria: ubi ta-
mnia fere coniecturis nituntur. Addita
ula Danvillii geographica, Italiam anti-
repraeſentans. 2) de ſitu, magnitudine et
terrarum Celticarum. 3) de Bebryciis
lia. 4) de quaeſtione: num Galli fuerint
borei? 5) num Germani iure Celtis ad-
poſſint? ac quo ſenſu? num Hyperborei
Germani? caet. 6) de pluribus populis
s, qui olim Illyriam coluerint; cum Dan-
bula geographica, Illyriam ſiſtente; ſimul
odibus, Arduis, Boiis Illyricis, Soor-
, Tauriſcis. 7) de Baſtarnis. 8) de Cim-
9) de vera origine Germanorum. 10) de
nis. 11) de Liguriis. 12) de origine
populorum vetuſtiſſimorum, ſedes in Gal-
occupantium, praecipue de origine Aquita-
m. IV hiſtoriam Gallorum ditionumque
ab iis partarum ab anno orbis terrarum
usque ad a. 296 ante Chr. nat. et ad proe-
lium

lium haud procul a Sentino in Italia, ubi C
ac Samnites a Romanis caeſi. V diſſertation
Introductioni in hiſtoriam Hiſpaniam inſerv
tem, de origine populorum Hiſpaniae prima
rum, ac de coloniis illam incolentibus, de
ribus, ritibus, gubernatione, religione, a
que bellica ſingulorum Hiſpaniae populor
nec minus de indole naturali proventibus
uberrimis provinciarum, quibus conſtitu
Subiuncta eſt Danvillii mappa geographica,
terem Iberiam delineans. VI indicem rer
Tomus poſterior: I praefationem editoris *de*
ſt...ae ſuper contentis huius tomi, vitaque
ſcriptis Martini. II de variis Galliarum divi
nibus ante Romanorum occupationem, dein
Auguſto, Probo, Diocletiano, Valentinian
que Gratiano. III obſervationes ſuper l
nonnullis lexici geographici et topograp
poſtea commemorandi. IV tabulas chronol
cas ſive Annales Celticos ac Gallicos inde a
296 ante Chr. nat. usque ad 515 poſt Chr.
tomo alteri ſervientes. V tabulam geogra
cam, quatuor foliis conſtantem atque inſcript
Gallia antiqua, ad mentem D. JACOBI MARTI
D. J. B. SOCI., *eiusdem congreg. Monacho, delin*
1754. VI diſſertationem, qua probatur, p
los in Aſia minore, Galatarum nomine no
originem ex Galliarum regione, Celtica pro
ſic dicta, duxiſſe. VII obſervationes ſuper g
graphia et topographia Galliarum. VIII L
con Galliarum topographicum maximam h
tomi partem complens. IX continuatio
hiſtoriae Gallorum ab a. 296 usque ad a. 428
Chriſtum natum. X indicem rerum. O
quantum ſcimus, non ad finem perduc
fuit.

CT. 3

Journal des Savans a. 1752. Jun.
ONTETTE T. I. p. 243 ſq.
us in Hiſt. litt. de la Congreg. de S. Maur p.
8 ſqq. et ſecundum verſ. Theot. T. II. p. 455 ſqq.

quête de la Gaule, faite et écrite par Jules- Vallart.
extraite par M. l'Abbe (JOSEPH) VALLART,
eur à l'Ecole Royale militaire. à Paris
12.

ANNIS MICHAELIS LORENZII, Eloquentiae Lorenz.
eos Profeſſoris publ. ord. hiſtoriar. extraord.,
Thomani Canonici (Argentinenſis) Epitome
Gallicarum, ab origine gentis usque ad
norum imperium. Argentorati 1762. 4.
erdem Epitome rerum Gallicarum ſub Ro-
um imperio, ab A. U. C. 630. M. 3878
Chr. 430 aerae Vulgar. Sectio prima. ibid.
— Sectionis ſecundae pars prior et poſterior.
765. 4. — Sectio tertia. ibid. 1766. 4. —
ni aeſtimandae ſunt hae diſſertationes hanc
mum ob cauſſam, quod nihil in iis de re-
eterum Gallorum poſitum ſit, quod non
ntibus limpidiſſimis, quantum limpidi eſſe
t, hauſtum, quod non teſtimoniis ſcripto-
de digniſſimorum munitum ſit.

L DANIELIS RITTERI (D. iur. Conſil. aul. Ritter.
et Prof. Hiſt. P. O. Vitebergenſis † 1775)
hte der alten Gallier, bis zu ihrer Beſiegung
Julius Caeſarn, und von da bis auf den Ein-
der Franken, und Gründung der fränkiſchen
chie; in Allgemeinen Weltgeſchichte von Gu-
Gray etc. (Lipſ. 1774. 8 mai.) Partis V. Vol.
grum. — Francogalli ipſi, ne quid prae-
dixerim, talem operam eruditam atque
m in hiſtoria veterum Gallorum eruen-
d impenderunt, qualem in hac elabora-
doctiſſima popularis noſtri conſpicimus.
Hic

Hic nihil fere reperies, quod non ex moni
tis fide dignis deſumtum, quod non exa
ſapiente et iudicio ſubacto limatum fuerit. E
quidem, auctore ipſo fatente, non eſt ele
attamen perſpicua atque facilis. Quae ſcr
res Anglici, Guthrius eiusque ſocii indoct
rebus Gallicis garriverunt, Ritterus penitu
lecit. Martinus adeo, quem Angli ſecuti
rant, ſaepius refellitur. Primo loco agit
nomine et origine Gallorum, de finibus
viſione Galliarum, omnique geographia, ſ
autem ſingulari de diverſis populis, qui G
inhabitarunt, de diviſione ſeriore in quinq
ſeptem provincias ſ Septimania, de Gallia
tannica, de Gallorum religione, de diis
deabusque, de Druidibus, Bardis, vatibu
diverſa adminiſtrationis publicae forma, de
bus, lingua, litteris, artibus atque moribus
lorum. Altera voluminis pars, inde a p.
dicata eſt hiſtoriae ipſi, a Gallorum irrup
in Italiam usque ad Chlodovaeum. Bella e
cum Romanis examini novo ſubiiciuntur.
ſerta eſt p. 453 — 519 hiſtoria coloniae Ga
in Aſia minore ſive Galatarum.

Laureau. *Hiſtoire de France avant Clovis pour ſervir
troduction à celle de MM. Velly, Villaret et
nier, contenant 1) l'origine et les moeurs des G
avant les Romains; 2) l'hiſtoire des Francs
aux premiers Rois, regnans dans les Gaules; 3
...e des Rois, qui ont été avant Clovis; 4) l'éta
Gaules à l'avenement de Clovis au trône. Pa*
LAUREAU, *Hiſtoriographe de Mgr. le Comte
tois. Avec figures en taille-douce.* à Paris 1
12 mai. — Sectio libri prima ſiſtit deſcri
nem Galliae antiquae eiusque incolarum u
ad Francorum adventum. F... es quidem

r neglexiſſe videtur: tamen praeter figmenta edam, a ſcriptoribus ſuperioribus accepta, accurate narrat, quae de Gallorum moribus, gione, ſtatus adminiſtratione caet. exponenerant. Inſunt quoque obſervationes ſuper as antiquis monimentis lectu haud indignae. tio ſecunda diſputat de Francis usque ad prim eorum regem, qui in Gallia imperium dam tenuit. Superiorum de Francis ſcriptorum ope adiutus de eorum moribus, inſtitutis ae fatis haud male differit. Sectione tertia gitur Galliae conditio ante Chlodovaei ...m. Inter alia cauſſae interitus Romani perii bene explicantur, ut et commoda, quae propagatione religionis Chriſtianae in Gallias ...arunt; ubi et ſtatus eccleſiaſticus eius mporis deſcribitur.

Cf. *Allgemeine Litteratur - Zeitung* a. 1787. T. I. p. 401 — 405.

SECTIO VII.

Scriptores de ſingulis veterum Gallorum populis, ordine alphabetico.

Recherches ſur les Ambrons; *par le P.* FRANcois OUDIN, *Jéſuite.* — Secundum Fontette (T. I. p. 244) ſchedas auctoris ineditas de Ambronibus, populo Galliae Celticae, ex eius ...te regionem, quae hodie *la Breſſe* dicitur, ...ente, poſſedit *Michault*, cauſſarum patronus Divionenſis, qui introitum cum epitome ...culi inſeruit collectioni ſuae, quam inſcrip... *Mélanges hiſtoriques et philologiques* (à Paris ...4) T. II. p. 211 ſqq. *Granetus* quoque antea ... fragmentum ediderat *in Recueil de pièces d'hiſtoire* Oudin.

toire et de littérature. (à Paris 1721 ſqq.) T
p. 1 38. Cf. ſupra Vol. VI. P II p 44 ſqq
etiam de LUDOVICI DE BOCHAT diſſerta
ſuper Ambronibus notitiam exhibuimus.

Pitton. De pugna C. Marii (adverſus *Ambrones*):
ctore JOANNE SCHOLASTICO PITTON; in
dem libro de conſcribenda hiſtoria Provi
(*Aquis Sextiis* 16.2. 8) Nr. IV. Auctor co
dit, Marium Ambrones prope Aquas Se
viciſſe, foſſamque Marianam quaerendam
in regione Avaticorum verſus oſtia Rho
Cf. etiam *Monieru* diſſertatio, Vol. VI. P. II.
laudata.

Corrigier. *Diſſertation ſur l'origine des* Arvernes, *ou*
vergnats, *par M.* CORTIGIER, *Chanoine de l'Egl*
Clermont, et de la Société littéraire de cette Ville:
l'Aſſemblée publique de 1758. Integra diſſertatio
dum typis mandata, ſed ſolum epitome in
eure de France a. 1759. April. p. 162 — 164.
ctor delineare quodammodo ſtudet hiſto
Arvernorum usque ad Julii Caeſaris adven
in Galliam Narbonenſem. Numi, in qu
nomina regum aliquot Arvernorum legu
ex eius ſententia in regione, quae hodie *A*
gne appellatur, cuſi ſunt.

Eiusdem *Diſſertati* *ſur les Familles ſenato*
*des Gaules, et de l'*Auvergne *en particulier*.
tome huius diſſertationis legitur in *Mercu*
France a. 1762. April. p. 129 — 132.

Deschamps. *Mémoire hiſtorique ſur les anciens Rois d'*
vergne; *par Dom* (FRANÇOIS) DESCHAMPS,
gieux Bénédictin de la Congregation de S. Mau
de la Société littéraire de Clermont: lue à l'Aſſe
publique de 1764. Epitome exſtat in *Mercu*
France a. 1765. Mart. p. 126 — 132.

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 244 ſq.

Mé

Mémoire ſur la vie de l'Empereur Avitus, par M. TEILLARD DE BEAUVESEIX, *Conſeiller en la Cour des Aydes de Clermont-Ferrand: lu à la Société littéraire en* 1753. Epitome huius diſſertationis ſuper vita rebusque geſtis Aviti imperatoris, origine Arvernatis, quae legitur in *Mercure de France* (a. 1753. Decemb. p. 32 ſqq.) deſiderium integram legendi excitat. Idem de ſequente ſentiendum. Teillard et Beauveſeix.

Eiusdem *Mémoire ſur la vie d'Ecdicius, fils d'Avitus lu à l'aſſemblée publique de l'année* 1760. Epitome *ibid.* a. 1761. p. 117 — 121.

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 245.

PETRUS DIVAEUS (Hiſtoricus Mechlinienſis † 1581) de Galliae *Belgicae* antiquitatibus. *Antverpiae* 1566. 8. *ibid.* 1580. 8. Et in *Schardii* hiſtorico opere T. I. p. 668 ſqq van Dieve.

AEGIDII BUCHERII (*Atrebatis, Sacerdotis Jeſuitae, Chronologi et Hiſtorici Leodienſis* † 1665) *Belgium* Romanum, eccleſiaſticum et civile, complectens hiſtoriam a fine Commentariorum Caeſaris ad mortem Chlodovaei I. anno Domini 511, in qua Francici in Gallia regni ſucceſſio continetur. *Leodii* 1655. fol. De hoc ſuperioreque libro alibi fuſius agetur. Bucherius.

J. JACOBI LE FRANC, *Academiae Cortonenſis ſocii*, de Antiquitatibus *Cadurcorum*; in *Saggi di Diſſertazione dell' Academia Etruſca di Cortona* (Romae 1751. 4) T. V. le Franc.

Diſſertation de M. CLEROT *ſur l'origine des peuples du pays de* Caux; in *Mercure de France* a. 1736. Sept. et Dec. a. 1737. Jan. a. 1739 Aug. et Dec. — Laudibus haud vulgaribus haec diſſertatio ornatur. Illuſtrat eadem quoque hiſtoriam aliarum urbium regionumque Normandiae. Clerot.

Hend-reich. PETRI HENDREICH *Maſſilia*, eius ſitus, a nistratio, res publica, leges, inſtituta, reli ſtudia, militia etc. *Argentorati* 1652. 16. 1658. 16. Et in Theſauro Antiquitatum G carum Gronoviano T. VI. — Omnia, auctor de vetuſta illa colonia Graeca in vet ſcriptoribus reperire potuit, congeſſit atqu ſectiones quatuor diviſit, quarum prima ag origine et ſitu Maſſiliae; ſecunda de adminiſtratione Reip. Maſſilienſis, eiusque legibus, tutis, religione, et liberalium artium ſtu tertia, de Maſſilia militari, eiusque cum po Romano foederibus; quarta de ſtatu Maſ poſt deditionem eiusque per Gothos ſionem.

(de Man-dajors) Diſſerta-tion etc. *Diſſertation ſur la fondation de* Marſeille; JEAN PIERRE DES OURS DE MANDAJORS); ſine eiusdem *Hiſtoire critique de la Gaule Na* ... (à Paris 1733. 12) p. 506 ſqq. de qua xime. Originem urbis auctor ſtatuere con anno 603 ante aeram Chriſtianam.

Bougerel *Explication d'une Inſcription ſur les ...* Marſeille etc. *par* JOSEPH BOUGEREL, *Prêtr l'Oratoire*; in *Mémoires de Littérature et d'Hiſ par le P.* Deſmolets T. III. P. II. p. 292—317 Plura ſuper Maſſilia ſcripta inter auctores de l vincia invenies.

(Cajot) Antiquités etc. *Les Antiquités de Metz, ou Recherches ſur l gine des* Mediomatriciens, *leurs premiers étab mens dans les Gaules, leurs moeurs, leur Relig* (*par D.* JOSEPH CAJOT, *Bénédictin de l'Abbay Saint Arnould de Metz* † 1765). à Metz 1 12. — Poſtquam auctor in capite primo monſtravit, nil certi de Belgii ulterioris urbi ante Caeſaris bella narrari poſſe; in ſecundo git ad originem urbis Metenſis, principi

Me

ediomatricis; quod vocabulum ex eius ſen-
ntia non Celticum eſt, ſed Latinum, quod
gnificet *cultores Medii - Matrum*, ſive populum
tui Matris Deûm deditum. Tria ſequentia
pita demonſtrant antiquitatem Metarum, limi-
s veteres terrae Mediomatricenſis, atque tem-
s, quo religio Chriſtiana ibi radices egerit.
pite ſexto oſtenditur, Metas fuiſſe ſedem re-
m Auſtraſiorum. Finem operis lectu digniſſi-
tenet diſſertatio de legibus et origine artium
eralium in terra Metenſi.

Cf. *Journal de Verdun* a. 1761. Mart. p. 188 — 191, ubi et obſervationes aliquot criticae ſuper hoc libro leguntur.

DE FONTETTE T. I. p. 246.

Hiſtoire critique de la Gaule Narbonnoiſe, *qui* *de Mandajors.*
prenoit la Savoye, le Dauphiné, la Provence, le Languedoc, le Rouſſillon, et le Comté de Foix; (par JEAN PIERRE DES OURS DE MANDAJORS, *Maire lais et Vétéran de l'Académie Royale des Inſcriptions et Belles - Lettres)* à Paris 1733. 12. — Opuſculum, cuius continuationem, ab auctore promiſſam, haud accepimus, in duos dividitur libros, quorum prior exponit Galliarum diviſionem antiquam, primas Gallo - Celtorum expeditiones bellicas, Sigoveſo et Belloveſo ducibus. Galis e provincia Narbonenſi iis non interfuiſſe, auctor coniicit; poſteaque differit de parte Galliarum meridionali atque de Maſſiliis ante Caeſaris adventum. Libro ſecundo traduntur ea, quae ſub Julio Caeſare et Auguſto in Gallia Narbonenſi geſta fuerint, adminiſtratio a Romanis inſtituta, ſeries praefectorum provinciae, religio, commercia, coloniae. Utrique libro notae et excerpta e Graecis atque Romanis ſcriptoribus, ſecundum archetypa, probationum

loco ſubiiciuntur. Finem conſtituunt ſe
diſſertationes, in quibus diſputatur. I de
tica Ambigati, ubi contenditur, populos
vinciae Narbonenſis, littora maris Mediter
occupantes, minime Ambigato, Celtarum
ſubiectos, nec Sigoveſum nec Belloveſum c
tatos fuiſſe. (Cf ſupra Vol. VI. P. II p.
II de origine urbis Maſſiliae (v. paullo a
III de Hannibalis expeditione inter Rhoda
et Alpes. (v. ſupra l. c. p. 39 ſq); IV de Cim
rum bello in Gallia Narbonenſi; V de Po
expeditione in Gallia Narbonenſi, ac de Fc
praefectura; VI de vocabulo *Gallia*, in prim
negligentia multorum ſcriptorum Latino
diſtincte exprimendi, de quanam Galliae
ſermo inſtituatur; VII de limitibus Galliae
bonenſis et Aquitanicae (v. ſupra l. c. p. 37
Cf. DE FONTETTE T. I. p. 246 ſq.

de la Sauvagere. *Recherches ſur les* Santones *et les Antiquité moines de Saintes et des environs; par M.* DE LA VAGERE; in eiusdem *Antiquités dans les Gaule* (à Paris 1770. 4) p. 1 ſqq.

Diſſertation etc. *Diſſertation ſur l'origine, la religion et les m des anciens* Sequanois, *et ſur l'étendue du qu'ils habitoient avant et après Jules Céſar:* in *J nal Helvetique* a. 1754. Jan. p. 59 — 76. I p. 172 — 195. — Docta lectuque digna diſſertatio cenſetur, cuius auctor inter alia monſtrare ſtudet, Brennum fuiſſe Sequanum

Altmann. IO. GEORGII ALTMANNI Diſſertatio litte de origine nominis *Sequanorum*, eorum mori numinum cultu, regiminis forma, atque li bus, antequam Caeſar Galliam ſubegiſſet, ſiusque Caeſaris et Augusti tempore. *B* 1754 4. — Scriptio negligenter elaborata que novi offerens!

ct

Cf. *Götting. gel. Anzeig.* a. 1754. p. 364 ſq. HALLERI *Bibl. der Schweizer-Geſchichte* T. IV. p. 89.

Duo alia de *Sequanis* ſcripta enumeravimus ſupra Vol. VI. P. II. p. 71.

Diſſertation ſur l'origine et le caractère des Tectoſages, *leurs excurſions etc. par M.* SABBATHIER, *Profeſſeur au Collège de Châlons;* in eius *Recueil de Diſſertations* (à Châlons ſur Marne et à Paris 1770. 12.) p. 117 ſqq. Cf. *Hiſtoire de Languedoc par* D D. ... *et* VAISSETTE T. I. Sabbathier.

AUGUSTINI ALDENBRUCK, *e Societate Jeſu*, de religione antiquorum *Ubiorum* Diſſertatio hiſtorico-mythologica, qua ex puriſſimis fontibus, monimentis, lapidibus, nummis, eorum ſacra, Dii, Deae, ritus, cerimoniae, diducta paucis explicantur, *Coloniae* 1749. 4. Editio altera auctior et emendatior. *ibid.* 1750. 4. — Praemittitur diſquiſitio de origine Ubiorum, quam Gallicam fuiſſe negat. Deinde ſedes eorum primas definire ſtudet, paucaque refert de urbe eorum principe. Sex deinde capitibus diſputatur de Ubiorum Diis rebusque religioſis aliis. Maxima dictorum pars inſcriptionibus antiquis ...que monimentis antiquis nititur. Aldenbruck.

Recherches ſur la guerre de Céſar contre les Vénètes; *par M.* DE LA SAUVAGERE; in eiusdem *Antiquités dans les Gaules* (à Paris 1770. 4.) p. 245 ſqq. Cf. ſupra Vol. VI. P. II. p. 33 ſq. de la Sauvagere.

Mémoire ſur les Volces *Arécomices, et ſur la Ville de Niſmes, leur Capitale; par M. le Marquis* ALEXANDRE HENRI PIERRE DE ROCHEMORE; in *Recueil des Pièces de l'Académie des Niſmes* (1756. 8.) ...89—108. de Rochemore.

Vues générales ſur le temps où les Arts s'introduiſirent chez les Volces, *et Précis des Révolutions qui ... moeurs, les coutumes et la religion de ces Peuples* de Gaſſon.

ont éprouvées; par M. l'Abbé DE GUASCO; in *de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XXIII. p. 156 – 16

Eiusdem *Diſſertation ſur les Arts cultivés les* Volces; in *Recueil des Pièces qui ont remp le prix à l'Acad. de Toulouſe.* à Toulouſe 1758

◆ ◆ ◆

Merula. GAUDENTII MERULAE, *Novarienſis*, de lorum Cisalpinorum antiquitate et orig Libri tres. *Lugduni* 1538. 8. *Bergomi* 159 Tertia editio, novis acceſſionibus aucta. 1593. 8. In *Schotti* Italia illuſtrata p. 251 ſeq *Roberti Gaudentii* Miſcellaneis *Bononiae* 169 T. IV; et in *Graevii* Theſauro Antiquitatum liae T. I p. 64 – 159. Libris tribus opuſcu conſtat, in forma dialogi inter quosdam cl Italos compoſitum. Primo libro de Gallia diviſione et terminis, atque citerioris Ga populis agitur. Rubiconem inter Gallos C pinos atque Italos terminum mutua conce finitum eſſe auctor ait, eundemque app hodie Altiusrugum. Inter populos, primo ter Padum et Alpes, Salaſſios dicit et, qui ſequuntur, Lebui, apud quos Vercellae, a orientem verſus Novaria, urbs vetuſtiſſima, ius potiora deſcribit, Sallyum quoque, Vo tiorum et Libycorum ſitum declarans. C tertio de Inſubribus agit, horumque ori inter quae de Mediolani, Inſubrum metropo origine, etymo variisque fatis diſſerit. C quarto de familiis Inſubrum et antiquiſſim clariſſimis exponit. Capite quinto Inſub oppida recenſet; ſexto de Orobiis loquitur ptimo de Inſubribus reliquis, qui per Add et Ticinum ad Padum iacent, quorum u ſunt Ticinum et Laus Pompeia, quarum I

et origin Ca avo de Orobiorum reliquorum civita a, Novocomo et fonte Pliniano agit; (C omanis, horumque urbibus, Cr a et I tua; decimo de Venetis horumque I avio, Tarviſio, Verona, Aquile iis. Li r ſecundus Ciſalpinae Galliae et populos comprehendit. Gen n eii m adumbrationem continet capu mum, quod omnis iſte tractus inter Padum Apenninum usque ad Rubiconem ita deno netur. Caput II Boios, Inſubrum olim finitimos, horumque urbes deſcribit, Bononiam (q i Boioniam) Placentiam, Parmam, Romanor colonias, Guaſtallam, Bruxellam, Tannet , Rhegium, Hoſtiliam. Capite III Gaſſatos ha t, qui nunc Romanioli, quorum oppida ab a s condita. Caput IV de Senonibus eſt, qui extremum Ciſalpinae Galliae angulum Tuſcis proprium occuparunt, e quibus Brennus fuiſſe dicitur. Caput V ad XIV Alpes deſcribunt, quae ab Apennino incipiunt. Caput XV auctor flumina et lacus Ciſalpinae proponit, Durias duas, Morgam, Sturi , Seſitem, Aconiam, Iceduplum, Ticinum. Inter lacus Verbanum, cuius accolae olim Mercurium coluerunt. Sequitur cap. XVI deſcriptio Larii lacus, Adduae, fluctuum Alpinorum et cap. XVII reliqui lacus et fluvii ex Alpibus in Padum influentes. Cap. XVIII Ciſpadanae Galliae fluvios perſequitur. Cap. XIX deſcribit, qua ratione Imperatores in Reges Italorum Mediolani olim coronati, poſtea eandem coronam Modoetiae ceperint, idque turbis civilibus adſcribit, a Conrado II originem ducens, qui Mediolani ingreſſu prohibitus, Modoetiae inſignia accepit, quem ſequuti fuerunt Imperatores ſequentes.

Cf. GHILINI *Teatro d'Huomini letterati* T. II
Hamburgiſche Bibl. hiſt. Cent. V. p. 22 ſqq.
FREYTAGII Anal. litt. p. 220.
CLEMENT T. VI. p. 391 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 247 ſq.

Melot. *Diſſertation ſur la priſe de Rome par les G* *par M.* MELOT: in *Mém. de l'Acad. des In* T. XV. p. 1—21. — Gallorum honor Livio carptum, auctor defendere ſtudet. moniis nempe haud contemnendis demo Gallos poſt expugnatam et combuſtam Romam, Capitolium etiam ad deditionem giſſe, qua accepta demum Romanis libe urbemque reſtituerint.

Diſſertation cit. *Diſſertation ſur la priſe de Rome par les G* in *Journal de Verdun* a. 1749. Oct. p. 265 –

de Rabaudy. *Diſſertation critique, où l'on examine le* *Tite-Live ſur la Priſe de Rome par les G* *compoſée par M.* DE RABAUDY, *de l'Acad* *Sciences et Belles-Lettres de Toulouſe.* Exſ lummodo epitome huius diſſertationis typ preſſa in *Mercure de France* a. 1749. Jun. p. 170. - Et hic Livii fidem in re illa exp da impugnat.

de Beaufort. *De la défaite des Gaulois par Camille, et* *verſes autres victoires que les Romains ſe* *d'avoir remportées ſur les Gaulois; par* LOU BEAUFORT; in eiusdem *Diſſertation ſur l'* *de des cinq premiers ſiècles de l'Hiſtoire Romaine* Haye 1756. 8) P. II. p. 356—395.

◆ ◆ ◆

Scriptores de Gallis in Aſia minore, q latae vulgo audiunt, ſupra Vol. II. P. I. p. 7 enumeravimus.

SEC

SECTIO VIII.

-iptores de veterum Gallorum antiquitatibus, religione, moribus caet.

-n libris de rebus Gallicis hactenus recenſitis -a huc quoque pertinentia occurrere, facile -igitur. Sequentium vero auctores data -a ſpeciatim antiquitates Gallicas illuſtrare -erunt.

Le Recueil de l'Antiquité et préexcellence de la le Rouille.
-e et des Gaulois; par GUILLAUME LE ROUILLE, -on. à Paris 1531. 8 (de qua editione ta- Fontettus ſubdubitat). *à Poitiers* 1546. 8. à -1551. 8. — Liber duas in partes diviſus, -um prior agit de nomine et origine Gallo-, ſomniaque permulta de eorum propagatio- -n aliis terris offert. In parte poſteriore au- operam perdit in demonſtrando potenti -orum imperio, haud impari eo, quo Ale- -er M. ac Romani uſi fuerint. Ex omnibus -t, eum iudicio ſano deſtitutum fuiſſe.

DE FONTETTE T. I. p. 220.

Les Fleurs et Antiquitez des Gaules, où il est le Fevre.
-é des anciens philoſophes Gaulois, appellez Drui- -vec la Deſcription des Bois, Foreſts, Vergers -res Lieux de plaiſir ſituez près la Ville de Dreux; JEAN LE FEVRE, *Preſtre natif de Dreux.* à -1532. 8. — Liber verſibus nudis ac fabu- -confarcinatus.

-OANNIS PICARDI Celtopaedia (Paris 1556. Picard.
-quam ſupra Vol. V. P. I. p. 309 iam excita- -. Hoc loco addere poſſumus, auctoris -m eo tendere, ut demonſtret, Gallos vete- -e Graecos, Romanos aliasque nationes -as artesque liberales coluiſſe, quid? quod

-us

in hoc cultu excelluiſſe. Quinque habet op[us] libros, quorum primus diſcordiam, quae in populos humanitate claros ratione cultus prin[cipio] [ve]ru bonarum litterarum obſervatur, breviter [ad]umbrat. Secundus ſummam antiquitatem [Sa]motheorum, Saronidum, Druidum ac Bar[do]rum adſtruere ſtudet, quippe qui octingenta [an]nos, et quod excurrit, ante Cadmum litterarum uſum in Graeciam intulerint. Tertius temera[rie] vindicat uſum linguae Graecae in Galliis, [et] antea, quam Graeci ipſi eam locuti fuerint, e[t] demque iſtos a Gallis accepiſſe, eo quidem tem[pore], quo partem quandam Aſiae minoris, Ga[latiae] ſive Gallograeciae nomine poſtea inſig[ni]tam, petentes, Graeciam transmigraverint. Quem in finem nomina urbium vetuſtiſſima[rum] in Galliis haud pauca, linguam Graecam re[dol]entia, confert; nec minus duo loca Xenoph[on]tis et Archilochi, quae teſtentur, Graecorum alphabetum ortum traxiſſe a Galatis atque Ma[sa]niis. In libro quarto, utiliore forte reliqu[is], plura congeſſit vocabula, Gallis communia cum Graecis, adſcribens ſimul mutationes lingu[ae] Gallicae irruptionibus atque migrationibus ali[o]rum populorum in Gallias. Libro quinto Ga[l]los ſuos contra ſcriptores us malevolos defend[e]re ſtudet. Quem in finem plures enumerat v[i]ros ex iis oriundos, pacis bellive artibus claro[s] atque victorias Gallorum, ex alus populis, R[o]manis praeſertim, reportatas. Dictio aucto[ris] ab elegantia longe eſt remota. Totus ad ina[ni]tam Gallicae doctrinae oſtentationem ac pom[]pam compoſitus liber, nil fere niſi inania prod[it] atque ſatis luculentum vaniloquentiae Gallic[ae] teſtimonium exhibet.

Cf. FRICKII Commentatio de Druidis p. 199 ſeq.

DE FOS

...FONTETTE T. I. p. 228 ſqq.

...ETRI RAMI (*Philoſophi nobiliſſimi, in laniena* ...*enſi foediſſima a.* 1572 *occiſi*) Liber de mori- ...veterum Gallorum. *Pariſiis* 1559. 8. *ibid.* ... 8. Cum praefatione *Thomae Freigii.* Baſi- 1574. 8. *Francofurti* 1584. 8. *Francogallice a* ...*is de Caſtelnau*, Pariſ. 1559. 8. — Auctor ...ſolum mores ritusque veterum Gallorum ...ere ſtudet, ſed etiam eos cum moribus ...norum ac Britannorum comparat, ut ex ...dine inter ipſos intelligatur, Gallos ma- ...utriusque eorum terrae partem hominibus ... Maiorem forſan utilitatem libello con- ...et, ſi differentiam inter mores Gallorum ... Germanorum notaſſet. Meliora ſunt, ... de adminiſtratione Galliarum publica tra- ...dum inter alia docet, reges parum poten- ... et auctoritatis poſſediſſe, eosque pro lubitu ...orum electos fuiſſe atque repudiatos. Di- ...tis Latina eſt ac perſpicua: verſio Franco- ...ca peſſima. de la Ramé ſ. Ramus.

... DE FONTETTE T. I. p. 227.

...e Gallorum imperio et philoſophia, Libri ... STEPHANO FORCATULO (*Biterrenſi*) iuris- ...ulto autore. *Pariſiis* 1579. 4. *Genevae* 1595. Forcadel ſ. Forcatulus.

Fuit hic Forcatulus *Doctor iuris in Acade-* ...*loſana et Ordinis iuridici regens* uti vocatur ...rivilegio regis, libro addito; poeta magis ..., quam hiſtoricus et iureconſultus. Quum ...morte a. 1573 praeventus, hoc opus ſpiſ- ...publici iuris facere non potuerit. filio hae- ...ier teſtamentum praecepit, ut Catharinae ...eae, reginae tum temporis Gallicae, di- ... atque oblatum emitteret. Accipe lector, ...s filii verba, e dedicatione excerpta, ex ...s etiam ſcopum auctoris, in hoc libro ſibi

prae-

praefixum, cognoſces. „Quoniam pro m
„tuo (pater) iuris ſcientiam Tholoſae publi
„triginta annos magna ſatis cum approba
„interpretatus eſt, factum eſt ideo, ut rati
„elegerit non modo oneri ſuo publico non
„trariam, ſed etiam cordatis quibusque
„nominisque Francici, domusque et Vale
„Mediceae amantiſſimis commendabilem.
„inde per quindecim continuos annos ela
„vit, ut originem, imperium, doctrina
„Gallis perpetuam illuſtraret, hiſtoriam
„ſens ab eo tempore, quo bellum Troianu
„citur contigiſſe, ut notum fieret, Franco
„xime continuam ſeriem, vixque aut qua
„nimum interruptam, regum omni virtute
„lentiſſimorum prae ſe ferre poſſe, qui imp
„latius circumfluxerint, quam alius cuiu
„regni gubernator, denique qui pro temp
„maxime puram integramque doctrinam re
„runt. Quod ut probaret pater meus, ant
„quoslibet probatosque (?) hiſtoriographos
„legit, ut praecipuum unumquodque irre
„bili ſuo fulciretur teſtimonio. Quin e
„quum hoc ſuum tibi inſtitutum decla
„Chriſtianiſſimo Carolo filio tuo, tecum
„loſam ingredienti, placuit imperare, ut
„operi diligentiſſime finem imponeret. (
„pro virili exſequutus eſt." In ſeptem l
diſtributum opus, et ſplendide ſatis impre
nec capita nec lemmata in margine habet.
III priores *de Gallorum imperio et philoſophia*
cum V et VI inſcripti ſunt: IV autem et V
fronte gerunt: *de Gallorum et domus Medic.*
... et philoſophia. Magnum autem erudit
et multae lectionis apparatum oſtendit; pro
iudicante *Schmerzyckio* (Diſſ. de Druidis

Ph.

praeferendus: non tamen ab omni, co-
mio, fabuloſae antiquitatis amore liber
iod ex iis maxime patet, quae libro I et
e etiam II de vetuſtiſſimis Gallorum regi-
orumque regimine, ſapientia et inſtitutis,
ſo (!!!) affert. Poſt factam Samothis et
ientionem, Saronem, regem pium atque
ne venerandum miraculo fol. 9 et 10 in
producit, qui, parta pace, litterarium
ſcholasque totius regni, et orbis forte,
poſuerit. Fuit ille Sarus, iuxta Noſtrum,
ademiae Gallicanae in Europa omnium cultiſſi-
tiſſimus fundator. Fuit idem, a quo no-
coepere Saronides, theologi ac philoſo-
ui, maiorum ſuorum veſtigiis haerens,
r ſublimes diſciplinas, et iura dedit, citius
Moſes quadringentis plus minus annis le-
romulgaret; qui Syros eruditionis et in-
e ſingularis viros ad ſe evocavit, et ſa-
r diſciplinam eorum domi aemulatus eſt;
e reliquis viris eruditis augures et mathe-
s in honore habuit. Homerus, ex huius
rum ſabri mente, de potentiſſimo Gallo-
nperio iam cecinit, ex eoque patere ſta-
rbem Toloſam ante bellum Troianum iam
e, quoniam — arrigite aures! — voca-
Θιωσα, currens, apud Homerum occur-
ceterum Forcatulus multa collegit, quae
a eſſe poſſunt.

ytrage zur critiſchen Hiſtorie der teutſchen Spra-
(Lipſ. 1736. 8) Partic. XV. p. 362—367.
ii Commentatio de Druidis p. 201 ſqq.
rt Bibl. cur. T. VIII. p. 421 ſqq.
ertrttr T. I. p. 227 ſq.

.fGANGI FRISBACHII Liber de moribus Friſbach.
a Gallorum. Pariſiis et Francofurti 1584.
8. —

8. — Suſpectus ille Prisbachius cum libro ſ nobis videtur. Le ongus cum Fontetto quid *G monum* eum nuncupat: nos vero de tali po lari nullibi qui quam indagare poſſumus. *P num* potius eundem fuiſſe, diſcimus ex inſcr tione orationis cuiusdam, quam h buit in c cilio Helv tiorum pro defenſione caedium et trociniorum, quae in Gallia commiſſa ſunt (*a pellae* 15-3. 8), ubi *Cracovienſem* ſe praedicat. S librum ſeu libellum, de quo nunc loquim curatius cognoſcere adhuc nullo modo tuimus.

Fileſac. De Gallorum et Germanorum mori Fragmentum, ex Commentariorum Caii J Caeſaris libro ſexto de bello Gallico, anno tionibus JOANNIS FILESACI (*Doctoris Sorbonn* 1638) illuſtratum. *Pariſiis* 1585. 8.

(Taille pied) Hiſtoire etc. *Hiſtoire de l' Eſtat et Republique des Drui Eubages, Sarronides, Bardes, Vacies, anciens Fr çois, gouverneurs des pays de la Gaule, depuis le lage univerſel, juſqu' à la venue de Jeſus Chriſt monde. Compris en deux livres, contenans leurs police, ordonnances, tant en l Eſtat eccleſiaſtique, ſeculier. Eſcrit nouvellement en François.* à Pa 1585. 8. — Auctor, NOEL TAILLEPIED, mum ordini monachorum Franciſcanor poſtea Capucinorum adſcictus, fabularum ſe tor ſedulus, duplicem Gallorum veterum ſta fingit ſive credit; alterum monarchicum, in capientem a Samotheo, primo eorum rege, no mundi 1910 usque ad Francum, Troian Hectoris filium, regem viceſimum quart Remi filiam, unicam Galliarum haeredem, 2707 matrimonio ſibi iungentem: alterum, ariſtocraticum, a Druis his inſtitutum et adminiſtratum, ab a. 2810 usque ad a. 3961, ſive a Bavo

Ard

i-Druida, Franci avunculo, usque ad Clo-
m, Sicambrorum ducem, e cuius genere
mundus ortus dicitur. A quarto rege,
s appellato, derivatur Druidarum ordo,
atuor diviſus claſſes, quarum primam, or-
acerdotali dicatam, occupabant *Vates* ſive
; ſecundam, Eubagibus commiſſam, *Au-*
; tertiam doctores iuventutis, *Saronides* ap-
i; quartam iudices ac poëtae, qui *Bardi*
nt. Iulius Caeſar exſtirpabat Augures
s ſacrificia abominanda, quibus ad augu-
a colenda, homines vivos in duas partes
nt. Caput tertium libri primi ſiſtit Drui-
s mores ac ritus, in primis caerimoniam
ovi ſolennem, qua roborum viſcum colli-
t. Quartum agit de eorum diis atque de
diis iisdem oblatis. Duo capita ſequentia
t ad Saronidas ac Bardos, quorum prio-
undum auctoris ſententiam linguae Grae-
ari fuerunt eamque docuerunt. In fine
ſexti exhibetur epitome conſtitutionum
carum. Capita duo reliqua explicant mo-
tus vitamque domeſticam equitum popu-
allici. Secundo libro auctor tradit bre-
ſcriptionem rerum a regibus, quos ſibi
Gallicis geſtarum. Caput ultimum re-
regibus Cimbrorum, e quibus Pipinus,
Caroli Magni, ortum traxerit. Taillepie-
ro ſuo hisce verbis finem imponit: *In re*
ata coniectare licet, quibus vir quidam
s adſcripſit haec: *Multa deſunt, plura falſo,*
peſſime ſcribuntur.

ricrius L. c. p. 203 ſqq. ubi etiam Druidarum
ſtitutiones modo memoratae leguntur.
rtagii Anal. litter. p. 933.
osterite T. I. p. 230 ſq.

Garrault. *Des poids, meſures, nombres et monnoyes des lois*, par FRANÇOIS GARRAULT, *ci-devant ral en la Cour des Monnoies* (à Paris 159 paſſim.

Paſquier. *Des anciens Gaulois et de leurs défauts*; ETIENNE PASQUIER; in eius *Recherches etc.* cap. 1 — 5.

Guene-bauld. *Le Reveil de Chyndonax, Prince de Vacies des Celtiques Dijonnois avec la ſainčteté, reli diverſité des Ceremonies obſervées aux anciennes tures*; par J. G. D M. (i. e. JEAN GUENEB *Dijonnois Médecin*). à Dijon 1621. 4. *à Paris* 4. (Niſi forte in hac, quam bibliographi ia editione, titulus ſolus mutatus fuerit.) tabula aenea, non omnibus libri exempl dita. — *Petrus Leſcaloperius* in *Theologia* *Gallorum*, de quo libro poſtea, Cap. Chyndonactis ſepulcrum a. 1598 a vinitore procul Divione repertum deſcribit, atqu XXXII de hoc Guenebaldi libro inter alia dicat: „Tanta in re pervetuſta novitas „tos, ut fit, undequaque, praeſertim eru „et ſtudioſos antiquitatis homines ad viſe „excivit; quin ſpectatores habuit, admira „que, viros etiam generis claritudine prim „quos appellat *Guenebaldus*, in eo libello, „de hoc monumento conſcripſit, cui Gall „hunc titulum fecit, *le reveil de Chyndonax* „quodcunque eſt obſcuritatis hoc in epit „nec enim vetuſtas ulla non habet aliquid „brarum) docte admodum illuſtratum rel „ut praeclarum hoc monumentum eodem „pore genuinam pariter et a ſole, et a *Gue* „*to* lucem acciperet." Inſcriptionem ipſa ctor primo examinat atque illuſtrat; ubi Druidis pauca commentantur: reliqua, et qu

e

libelli pars, verſatur in ſcrutandis caeri- ſepulcralibus, apud omnes antiquitatis s uſitatis; praecipue circa ſepulcrorum tem. Hiſtoria huius ſepulcri atque libelli ti copioſe deſcribitur in *Bibli t eque des de Bourgogne*, art. *Jean Guenebauld*. Fi- nae cum inſcriptione conſpicitur etiam *ire de la Monarchie Françoiſe par Marcel* (à 82. 12). Montfauconus quidem in prae- ad Palaeographiam Graecam p. 8 evin- det, monimentum hocce eſſe ſuppoſiti- nſiſtens praeſertim vocabulis Graecis in- , in eodem occurrentibus, quae in ſcri- s aetatis iſtius fruſtra quaeſiveris. Sed tio Montfaucono ipſi in aliis inſcriptioni- ſtrandis, ubi eiusdem generis verba le- , nulla movet dubia; praetereaque *Caſau- Salmaſius*, *Philibertus de la Marre*, aliique iticae viri periti, inſcriptionem genui- noverunt. Videantur v. c. *Salmaſii* No- implicium p. 328. *Ph. de la Marre* loqui- commentario quodam *Jacobi Guijon* ſuper criptione, in vita Guijanorum operibus a. Guijonus commentarium manu ſua n dono dedit amico *de la Grange*, Conſi- arlamenti Divionenſis, cum cuius biblio- conditus fuit. *Benignus Guenebauld*, filius is, urnam Chyndonactis anno 1635 Car- Richelio obtulit. Quorſum poſtea deve- nescimus. *Buhierius* diſſertationem ani- nceperat, in qua probare voluerat, in- nem iſtam minime eſſe fictitiam, teſte v. *Mém. hiſt et philol. de M. Michault* T. II.

Liber Guenebaldi ipſe ſat quidem rarus l perpauca, illuſtrationi hiſtoriae Gallo- ae inſervientia, offert.

Cf. GHILINI *Teatro d'Huomini letterati* T. II.
Hamburgiſche Bibl. hiſt. Cent. V. p. 22 ſqq.
FREYTAGII Anal. litt. p. 220.
CLEMENT T. VI. p. 391 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 247 ſq.

Melot. *Diſſertation ſur la priſe de Rome par les Ga* *par M.* MELOT: in *Mém. de l'Acad. des Inſ* T. XV. p. 1—21. — Gallorum honore Livio carptum, auctor defendere ſtudet. T moniis nempe haud contemnendis demon Gallos poſt expugnatam et combuſtam u Romam, Capitolium etiam ad deditionem giſſe, qua accepta demum Romanis libert urbemque reſtituerint.

Diſſerta-tion etc. *Diſſertation ſur la priſe de Rome par les Ga* in *Journal de Verdun* a. 1749. Oct. p. 265 —

de Rabaudy. *Diſſertation critique, où l'on examine le ré* *Tite-Live ſur la Priſe de Rome par les Ga* *compoſée par M.* DE RABAUDY, *de l'Académi* *Sciences et Belles-Lettres de Toulouſe.* Exſta lummodo epitome huius diſſertationis typi preſſa in *Mercure de France* a. 1749. Jun. p. 16 170. Et hic Livii fidem in re illa expo da impugnat.

de Beaufort. *De la défaite des Gaulois par Camille, et d* *verſes autres victoires que les Romains ſe van* *d'avoir remportées ſur ces Gaulois; par* LOUI BEAUFORT; in eiusdem *Diſſertation ſur l'incer* *des cinq premiers ſiècles de l'Hiſtoire Romaine* Haye 1756. 8) P. II. p. 350—395.

◆ ◆ ◆

Scriptores de Gallis in Aſia minore, qui latae vulgo audiunt, ſupra Vol. II. P. I. p. 7 enumeravimus.

SEC

SECTIO VIII.

Scriptores de veterum Gallorum antiquitatibus, religione, moribus caet.

In libris de rebus Gallicis hactenus recenſitis ...ta huc quoque pertinentia occurrere, facile ...telligitur. Sequentium vero auctores data ...era ſpeciatim antiquitates Gallicas illuſtrare ...duerunt.

Le Recueil de l'Antiquité et préexcellence de la le Rouille.
...ule et des Gaulois; par GUILLAUME LE ROUILLE, *...lençon.* à Paris 1531. 8 (de qua editione ta...en Fontettus ſubdubitat). *à Poitiers* 1546. 8. à ...ris 1551. 8. — Liber duas in partes diviſus, ...uarum prior agit de nomine et origine Gallo...m, ſomniaque permulta de eorum propagatio...e in aliis terris offert. In parte poſteriore au...or operam perdit in demonſtrando potenti... Gallorum imperio, haud impari eo, quo Ale...ander M. ac Romani uſi fuerint. Ex omnibus ...tet, eum iudicio ſano deſtitutum fuiſſe.

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 220.

Les Fleurs et Antiquitez des Gaules, où il eſt le Fevre.
...é des anciens philoſophes Gaulois, appellez Drui...; avec la Deſcription des Bois, Foreſts, Vergers ... autres Lieux de plaiſir ſituez près la Ville de Dreux; ... JEAN LE FEVRE, *Preſtre natif de Dreux.* à ...s 1532. 8. — Liber verſibus nudis ac fabu... conſarcinatus.

...ANNIS PICARDI Celtopaedia (Paris 1556. Picard.
...), quam ſupra Vol. V. P. I. p. 309 iam excita...mus. Hoc loco addere poſſumus, auctoris ...em eo tendere, ut demonſtret, Gallos vete...s ante Graecos, Romanos aliasque nationes ...eras arteſque liberales coluiſſe, quid? quod

im

in hoc cultu excelluiſſe. Quinque habet libros, quorum primus diſcordiam, quae populos humanitate claros ratione cultus pr ra bonarum litterarum obſervatur, breviter umbrat. Secundus ſummam antiquitatem metheorum, Saronidum, Druidum ac Ba rum adſtruere ſtudet, quippe qui octingent nos, et quod excurrit, ante Cadmum litteri uſum in Graeciam intulerint. Tertius teme vindi at uſum linguae Graecae in Galliis, antea, quam Graeci ipſi eam locuti fuerint, denique iſtos a Gallis accepiſſe, eo quidem pore, quo partem quandam Aſiae minoris, latiae ſive Gallograeciae nomine poſtea inti tam, petentes, Graeciam transmigrave Quem in finem nomina urbium vetuſtiſſima in Galliis haud pauca, linguam Graecam r ſentia, confert; nec minus duo loca Xenoph tis et Archilochi, quae teſtentur, Graeco alphabetum ortum traxiſſe a Galatis atque M niis. In libro quarto, utiliore forte reliq plura congeſſit vocabula, Gallis communia Graecis, adſcribens ſimul mutationes ling Gallicae irruptionibus atque migrationibus rum populorum in Gallias. Libro quinto (los ſuos contra ſcriptores iis malevolos defer re ſtudet. Quem in finem plures enumerat ros ex iis oriundos, pacis bellive artibus cla atque victorias Gallorum, ex aliis populis, manis praeſertim, reportatas. Dictio auch ab elegantia longe eſt remota. Totus ad in tam Gallicae doctrinae oſtentationem ac pc pam compoſitus liber, nil fere niſi inania pro atque ſatis luculentum vaniloquentiae Galli teſtimonium exhibet.

Cf. FRICKII Commentatio de Druidis p. 199 ſeq

DE F

DE FONTETTE T. I. p. 228 ſqq.

PETRI RAMI (*Philoſophi nobiliſſimi, in lanienа Pariſienſi foediſſima a.* 1572 *occiſi*) Liber de moribus veterum Gallorum. *Pariſiis* 1559. 8. *ibid.* 1562. 8. Cum praefatione *Thomae Freigii.* Baſileae 1574. 8. *Francofurti* 1584. 8. *Francogallice a Michaële de Caſtelnau*, Pariſ. 1559. 8. — Auctor non ſolum mores ritusque veterum Gallorum deſcribere ſtudet, ſed etiam eos cum moribus Germanorum ac Britannorum comparat, ut ex ſimilitudine inter ipſos intelligatur, Gallos magnam utriusque eorum terrae partem hominibus impleviſſe. Maiorem forſan utilitatem libello conciliaſſet, ſi differentiam inter mores Gallorum atque Germanorum notaſſet. Meliora ſunt, quae de adminiſtratione Galliarum publica tradit, dum inter alia docet, reges parum potentiae et auctoritatis poſſediſſe, eosque pro lubitu populorum electos fuiſſe atque repudiatos. Dictio ſatis Latina eſt ac perſpicua: verſio Francogallica peſſima. de la Ramé f. Ramus.

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 227.

De Gallorum imperio et philoſophia, Libri ſeptem: STEPHANO FORCATULO (*Biterrenſi*) iurisconſulto autore. *Pariſiis* 1579. 4. *Genevae* 1595. 8. — Fuit hic Forcatulus *Doctor iuris in Academia Tholoſana et Ordinis iuridici regens* uti vocatur in privilegio regis, libro addito; poeta magis clarus, quam hiſtoricus et iureconſultus. Quum ipſe, morte a. 1573 praeventus, hoc opus ſpiſſum publici iuris facere non potuerit, filio haeredi per teſtamentum praecepit, ut Catharinae Mediceae, reginae tum temporis Gallicae, dicatum atque oblatum emitteret. Accipe lector, patris filii verba, e dedicatione excerpta, ex quibus etiam ſcopum auctoris, in hoc libro ſibi Forcadel f. Forcatulus.

prae-

praefixum, cognoſces. „Quoniam pro m
„tuo (pater) iuris ſcientiam Tholoſae publi
„triginta annos magna ſatis cum approb
„interpretatus eſt, factum eſt ideo, ut rati
„elegerit non modo operi ſuo publico nor
„trariam, ſed etiam cordatis quibusque
„nominisque Francici, domusque et Vale
„Mediceae amantiſſimis commendabilem.
„inde per quindecim continuos annos ela
„vit, ut originem, imperium, doctrina
„Gallis perpetuam illuſtraret, hiſtoriam
„ſens ab eo tempore, quo bellum Troianu
„citur contigiſſe, ut notum fieret, Franco
„xime continuam ſeriem, vixque aut qua
„nimum interruptam, regum omni virtute
„lentiſſimorum prae ſe ferre poſſe, qui imp
„latius circumluxerint, quam alius cuiu
„regni gubernator, denique qui pro temp
„maxime puram integramque doctrinam re
„rint. Quod ut probaret pater meus, ant
„quibet probatosque (?) hiſtoriographos
„legit, ut praeconium unumquodque irre
„bili ſuo fulciretur teſtimonio. Quin e
„quum hoc ſuum tibi inſtitutum declai
„Chriſtianiſſimo Carolo filio tuo, tecum
„loſam ingredienti, placuit imperare, ut
„operi diligentiſſime finem imponeret.
„pro virili exſequutus eſt.“ In ſeptem l
diſtributum opus, et ſplendide ſatis impre
nec capita nec lemmata in margine habet.
III priores *in Gallicum ... et ...*
cum V et VI inſcripti ſunt: IV autem et V
fronte gerunt: *de Gallicum et domus Medic...*
... Magnum autem erudi
et multae lectionis apparatum oſtendit; pro
iudicante *Schmitzſchio* (Diſſ. de Druidis

Pi.

o praeferendus: non tamen ab omni, eo-
...imio, fabuloſae antiquitatis amore liber
...uod ex iis maxime patet, quae libro I et
...te etiam II de vetuſtiſſimis Gallorum regi-
...orumque regimine, ſapientia et inſtitutis,
...*uſo (?!!)* affert. Poſt factam Samothis et
...nentionem, Saronem, regem pium atque
...ae venerandum miraculo fol. 9 et 10 in
... producit, qui, parta pace, litterarium
..., ſcholasque totius regni, et orbis forte,
... poſuerit. Fuit ille Sarus, iuxta Noſtrum,
...*cademiae Gallicanae in Europa omnium cultiſſi-*
...*tiſſimus fundator.* Fuit idem, a quo no-
... coepere Saronides, theologi ac philoſo-
...qui, maiorum ſuorum veſtigiis haerens,
...r ſublimes diſciplinas, et iura dedit, citius
... Moſes quadringentis plus minus annis le-
...romulgaret; qui Syros eruditionis et in-
...e ſingularis viros ad ſe evocavit, et ſa-
...r diſciplinam eorum domi aemulatus eſt;
...ae reliquis viris eruditis augures et mathe-
...s in honore habuit. Homerus, ex huius
...orum fabri mente, de potentiſſimo Gallo-
...mperio iam cecinit, ex eoque patere ſta-
...rbem Toloſam ante bellum Troianum iam
...e, quoniam — arrigite aures! — voca-
...*Θέων*, *currens*, apud Homerum occur-
...Caeterum Forcatulus multa collegit, quae
...ui eſſe poſſunt.

...*eyträge zur critiſchen Hiſtorie der teutſchen Spra-*
... (Lipſ. 1736. 8) Partic. XV. p. 362—367.
...ii Commentatio de Druidis p. 201 ſqq.
...ENT *Bibl. cur.* T. VIII. p. 421 ſqq.
...OSTERTAG T. I. p. 227 ſq.

...LFGANGI PRISBACHII Liber de moribus Prisbach.
...m Gallorum. *Pariſiis* et *Francofurti* 1584.
8. —

8. — Suſpectus ille Prisbachius cum libr nobis videtur. Le Longus cum Fontetto qu C monum eum nuncupat: nos vero de tali p lari nullibi qui quam indagare poſſumus. nam potius eundem fuiſſe, diſcimus ex inſ tione orationis cuiusdam, quam h buit in cilio Helv tiorum pro defenſione caedium trociniorum, quae in Gallia commiſſa ſunt pellae 15-3. 8), ubi Cracovienſem ſe prae icat. librum ſeu libellum, de quo nunc loqui curatius cognoſcere adhuc nullo modo tuimus.

Fileſac. De Gallorum et Germanorum mo Fragmentum, ex Commentariorum Cai Caeſaris libro ſexto de bello Gallico, an tionibus JOANNIS FILESACI (Doctoris Sorbo 1638) illuſtratum. Pariſiis 1585. 8.

(Taille pied) Hiſtoire etc. *Hiſtoire de l' Eſtat et Republique des Dr Eubages, Sarronides, Bardes, Vacies, anciens l ... gouverneurs des pays de la Gaule, depuis ... l'age univerſel, juſqu' à la venue de Jeſus C riſt monde. Compris en deux livres, contenans leurs police, ordonnances, tant en l Eſtat eccleſiaſtique, ſeculier. Eſcrit n uvellement en François.* à l 1585. 8. — Auctor, NOEL TAILLEPIED, mum ordini monachorum Franciſcanor poſtea Capucinorum adlictus, fabularum ſ tor ſedulus, duplicem Gallorum veterum ſta fingit ſive credit; alterum monarchicum, i capientem a Samotheo, primo eorum rege, no mundi 1910 usque ad Francum, Troian Hectoris filium, regem viceſimum quart Remi filiam, unicam Galliarum haeredem 2707 matrimonio ſibi iungentem: alterum, ſtocraticum, a Druidis inſtitutum et adminiſ tum, ab a. 2810 usque ad a. 3901, ſive a Bav

Ar

...chi-Druida, Franci avunculo, usque ad Clo-
...m, Sicambrorum ducem, e cuius genere
...mundus ortus dicitur. A quarto rege,
...ys appellato, derivatur Druidarum ordo,
...uor diviſus claſſes, quarum primam, or-
... ſacerdotali dicatam, occupabant *Vates* ſive
...; ſecundam, Eubagibus commiſſam, *Au-*
...; tertiam doctores iuventutis, *Saronides* ap-
...; quartam iudices ac poëtae, qui *Bardi*
... Iulius Caeſar exſtirpabat Augures
... ſacrificia abominanda, quibus ad augu-
... colenda, homines vivos in duas partes
... Caput tertium libri primi ſiſtit Drui-
... mores ac ritus, in primis caerimoniam
... novi ſolennem, qua roborum viſcum colli-
... Quartum agit de eorum diis atque de
...ciis iisdem oblatis. Duo capita ſequentia
... ad Saronidas ac Bardos, quorum prio-
...ſecundum auctoris ſententiam linguae Grae-
... gnari fuerunt eamque docuerunt. In fine
... ſexti exhibetur epitome conſtitutionum
...carum. Capita duo reliqua explicant mo-
..., ritus vitamque domeſticam equitum popu-
... Gallici. Secundo libro auctor tradit bre-
... deſcriptionem rerum a regibus, quos ſibi
..., Gallicis geſtarum. Caput ultimum re-
... de regibus Cimbrorum, e quibus Pipinus,
... Caroli Magni, ortum traxerit. Taillepie-
... libro ſuo hisce verbis finem imponit: *In re*
... *nota coniectare licet*, quibus vir quidam
... adſcripſit haec: *Multa deſunt, plura falſo,*
... *peſſime ſcribuntur.*

... FRICKIUS l. c. p. 203 ſqq. ubi etiam Druidarum
...ſtitutiones modo memoratae leguntur.
...TTAGII Anal. litter. p. 933.
... FONTETTE T. I. p. 230 ſq.

[illegible] *Des poids, meſures, nombres et monnoyes des lois*, par FRANÇOIS GARRAULT, *ci-devant* [illegible] *ral en la Cour des Monnoyes* (à Paris 159[illegible] paſſim.

Paſquier. *Des anciens Gaulois et de leurs défauts*, ETIENNE PASQUIER; in eius *Recherches etc.* cap. 1 — 5.

Guene-bauld. *Le Reueil de Chyndonax, Prince de Vacies des Celtiques Dijonnois auec la ſainteté, reli[illegible] diuerſité des Ceremonies obſeruées aux anciennes [illegible]ures; par* J. G. D M. (i. e. JEAN GUENEB[illegible] *Dijonnois Medecin*). à Dijon 1621. 4. *à Paris* 4. (Niſi forte in hac, quam bibliographi [illegible] editione, titulus ſolus mutatus fuerit.) tabula aenea, non omnibus libri exempl[illegible] dita. — *Petrus Lescaloperius* in *Theologia* [illegible] *Gallorum*, de quo libro poſtea, Cap. [illegible] Chyndonactis ſepulcrum a. 1598 a vinitore procul Divione repertum deſcribit, atqu[illegible] XXXII de hoc Guenebaldi libro inter alia [illegible] dicat: „Tanta in re pervetuſta novitas „tos, ut fit, undequaque, praeſertim eru „et ſtudioſos antiquitatis homines ad viſe „excivit; quin ſpectatores habuit, admira[illegible] „que, viros etiam generis claritudine prim „quos appellat *Guenebaldus*, in eo libello, „de hoc monumento conſcripſit, cui Gal „hunc titulum fecit, *le reveil de Chyndonax* „quodcunque eſt obſcuritatis hoc in epit „(nec enim vetuſtas ulla non habet aliquid „brarum) docte admodum illuſtratum rel „ut praeclarum hoc monumentum eodem „pore genuinam pariter et a ſole, et a *Gue*[illegible] „*to* lucem acciperet.“ Inſcriptionem ipſa[illegible] ctor primo examinat atque illuſtrat; ubi Druidis pauca commentant : reliqua, et q[illegible]

libelli pars, verſatur in ſcrutandis caeri- ſepulcralibus, apud omnes antiquitatis s uſitatis; praecipue circa ſepulcrorum tem. Hiſtoria huius ſepulcri atque libelli ti copioſe deſcribitur in *Biblioteque des de Bourgogne*, art. *Jean Guenebauld*. Fi- nae cum inſcriptione conſpicitur etiam *ire de la Monarchie Françoiſe par Marcel* (à 1657. 12). Montfauconus quidem in prae- ad Palaeographiam Graecam p. 8 evin- ldet, monimentum hocce eſſe ſuppoſiti- nſiſtens praeſertim vocabulis Graecis in- , in eodem occurrentibus, quae in ſcri- s aetatis iſtius fruſtra quaeſiveris. Sed tio Montfaucono ipſi in aliis inſcriptioni- ſtrandis, ubi eiusdem generis verba le- , nulla movet dubia; praetereaque *Caſau- Salmaſius*, *Philibertus de la Marre*, aliique iticae viri periti, inſcriptionem genui- noverunt. Videantur v. c. *Salmaſii* No- implicium p. 328. *Ph. de la Marre* loqui- commentario quodam *Jacobi Guijon* ſuper criptione, in vita Guijanorum operibus la. Guijonus commentarium manu ſua n dono dedit amico *de la Grange*, Conſi- arlamenti Divionenſis, cum cuius biblio- conditus fuit. *Benignus Guenebauld*, filius is, urnam Chyndonactis anno 1635 Car- lichelio obtulit. Quorſum poſtea deve- nescimus. *Buhierius* diſſertationem ani- oceperat, in qua probare voluerat, in- nem iſtam minime eſſe fictitiam, teſte v. *Mém. hiſt et philol. de M. Michault* T. II.

Liber Guenebaldi ipſe ſat quidem rarus l perpauca, illuſtrationi hiſtoriae Gallo- ae inſervientia, offert.

Cf. FREYTAGII Anal. litter. p. 4' 5 ſq.
CLEMENT *Bibl. cur.* T. VII. p. 100 ſqq.
DE FONTETTE T. I. p. 231.

Taureau ſ. Taurellus. ANDREAE TAURELLI, *Divionenſis J. C.* d... perto prope Divionem Chindonactis tumulc... Fortunium Licetum Epiſtola, anno 1639 ſcr... in huius Liceti de quaeſitis per epiſtolas re... ſis (*Bononiae* 1640. 4) T. I. — Quae ep... nil fere allud, niſi quae Guenebaldus in... ſuo protulit, continet. PHILIPPUS DE LA T... cenſuram exercuit in Taurelli epiſtolam, in... *monumentis veteris Antii* (Romae 1700. 4) a ſe ec...

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 231.

du Fouſteau. *Traité des anciennes moeurs, pitié et religio... Gaulois, par* DU FOUSTEAU; in eiusdem l... qui inſcribitur: *Les curieuſes ſingularités de F...* à Vendome 1631. 8.

Goſſelin. Hiſtoria Gallorum veterum. Auctore... TONIO GOSSELINO, in Academia Cadomen... ſtoriae et eloquentiae Profeſſore regio († 1... *Cadomi* 1636. 8. — Liber quantivis p... dignus adeo non ſolum ob raritatem, ſed e... ob bonitatem, qui denuo typis repetatur. l... fationem ſequuntur duodecim capita, quibu... ſternitur ad opus ipſum, quod auctor in tre... tribuit partes, quarum prima, (p. 6... — agit de Druidibus et Sacris, ſecunda (p. 1... 304) de Equitibus et Militia, tertia (p. 3... 405) de Plebe et moribus Gallorum comm... bus. Additus eſt index rerum. Et hic ſcr... in capitibus iſtis praemiſſis ſimilitudinem C... cae Gallicaeque linguae demonſtrare ſtudet... dicium viri ſanum plurimis in argumentis p... dignum, licet interdum titubet.

Cf. CLEMENT T. IX. p. 247 ſqq.
DE FONTETTE T. I. p. 228.

De A[illegible] Goſſelini veterum Gallorum hiſtoria iudicium (SAMUELIS BOCHARTI). *Cadomi* 1638. 12; et in Bocharti operibus (*Lugd. Bat.* 1692. fol.) T. I. p. 1265 — 1308. — Inter animadverſiones Bocharti eae maioris momenti eſſe videntur, quibus commentarios de bello Gallico et Civili Julio Caeſari afferuit, quos alium auctorem habere docuerat Goſſelinus. Expendit ſimul gentis Gallicae nomina, quibus Celtae, Galli, Franci, Galatae et Gomeritae appellantur. Diſſerit quoque de uſu Graecae linguae apud veteres Gallos, de Germanicae linguae convenientia cum Gallica, de vetere Gallorum idiomate, de vocabulis vetuſtis et recentioribus Gallicis, cum Britonum vocabulis quae conveniant. B

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 228.

MARCI ZUERII BOXHORNII Originum Gallicarum Liber. In quo veteris et nobiliſſimae Gallorum gentis origines, antiquitates, mores, lingua et alia eruuntur et illuſtrantur. Cui accedit antiquae linguae Britannicae Lexicon Britannico-Latinum, cum adiectis et inſertis eiusdem authoris Adagiis Britannicis, ſapientiae veterum Druidum reliquiis, et aliis Antiquitatis Britannicae Gallicaeque nonnullis monumentis. *Amſtelodami* 1654. 4. — Contra Bochartum auctor demonſtrare conatur, linguam Gallorum veterum non a Phoenicia, ſed a Scythica, ut multae aliae, derivandam eſſe. Contendit porro, Gallorum ac Britannorum linguam origine ſua unam eſſe eandemque, hodienum adeo linguam iſtam communem atque primariam uſurpari in Vallia Cambriae, Cornubia et Armorica Galliae. Alia, quae inſunt, prodit titulus. Hu[illegible]um ſeu potius diſſertationem auctor, Boxhorn.

auctor, morte impeditus, abſolvere non potu loco eius id peregit *Georgius Hornius*, qui praefationem praefixit, in qua de lingua Scythica fabuloſa utique ſententiam ſuam ferit

Cf. CLEMENT T. V. p. 169 ſq.
DE FONTETTE T. I. p. 223 ſq.

Blondell. De veterum Gallorum Francorumque fo tudine aut praeſtantia; auctore DAVIDE BL DELLO; in eius *Aſſertione Genealogiae Francicae verſus Chifletium* p. 381 — 404 et in Adden p 105 — 127.

Borel. *Treſor des recherches et antiquitez Gauloiſe. Françoiſes, reduites en ordre alphabetique, et chies de beaucoup d'origines, epitaphes et autres ch rare et curieuſes, comme auſſi de beaucoup de mot la Langue Thioiſe et Theutfrangue; par P.*(PIER BOREL, *Conſeiller et Medecin ordinaire du Roy.* Paris 1655. 4. — Huius theſauri rarae ac gulares res, quas epigraphe iactabunda inn nobis non innotuerunt. Fontettus enim (I p. 223), cui hanc notitiam mancam debem nil addit, niſi commemorationem praefatio cui ineſſe dicit diſſertationem de variationi linguarum, Francogallicae maxime, ac de litate huius operis.

Le ſcalo- pier. De Diis ſeu Theologia veterum Gallor auctore PETRO LESCALOPERIO, e Societate J in eiusdem libro, qui inſcribitur: *Huma theologica* (Pariſ. 1660. fol.) p. 713; et in *Fr* Commentatione de Druidis (*Ulmae* 1744. p. 85 — 120. — Auctor haud vulgaria trit profert, quamvis etiam ſuperſtitionis plus qu anilis et credulae ſpecimina ſimul edat. Prim inquirit, an quondam Galli Deum aliqu agnoverint, et merito proſequuta ſint hono

Deu

de, in communi omnium coecitate, quos Deos, et cuius apud illos exiſtimationis ad- rint? Tertio loco, cuiusmodi perſonae ligiones et ſacra procuranda praepoſitae? arias illarum ſectas, mores, inſtituta placi- deſcribit. Quarto, templane habuerint? to, quibus ſacrificiis ac ſuperſtitionibus ſuos demeruerint, aut placarint? Sexto ue, quos ritus in ſuorum funeribus obſer- t? ubi et Chyndonactis ſepulcrum, de quo aullo ante, perluſtrat. Quae omnia capiti- XXII abſolvuntur.

les Monnoyes des Gaulois; par CLAUDE BOU- Bouterouë. UE; in eiusdem *Recherches ſur les Monnoyes* ris 1666. fol.) p. 38 — 70. Conferri poſ- ſuper hoc argumento, quae docentur in *des Monnoyes en forme de Dictionnaire par M. de Bazinghen, Conſeiller en la Cour des Mon- de Paris.* à Paris 1764. II Voll. in 4.

les habits des Gaulois, de leurs monnoyes, de de Montfaucon. *armes, de leurs funerailles et ſepulcres, par le* BERNARD DE MONTFAUCON; in eius *Anti- expliquée et repreſentée en figures* (à Paris ſqq. fol.) T. III. P. I. ſ. Vol. V. p. 83 — 89. T. P. I. ſ. Vol. VII. p. 36 ſqq. T. V. P. I. ſ. Vol. 190 — 197. Et in Supplementis (*ibid.*) ſqq. fol. T. III. p. 57 — 62. T. V. p. 140 —

Religion des Gaulois tirée des plus ſures ſour- l'antiquité. Par le R. P. Dom *** (JACQUES (Martin. Religion etc. TIN), *Religieux Bénédictin de la Congregation Maur. Ouvrage enrichi de Figures en taille-* (XLIV). à Paris 1727. II Voll. in 4 mai. — prorſus opus ſe aggreſſum eſſe, ait au- novamque tentaſſe viam, quum exhibere non vere ſolum ac ſincere, verum etiam

uti *non potuerunt* ¹). Statim tamen cap. XV
cit, eos paullo poſt Caeſaris tempora imita
Romanorum ſimulacra Deorum habuiſſe et
pla, quorum aliquot figuras pro ucit capi
ſequentibus. Cap. XX de Bardis agit, eo
etiam paraſitos fuiſſe oſtendit. Cap. XXI e
decim ſequentibus Druidos ſiſtit contempla
eorumque auctoritatem et poteſtatem, docti
artes, inter quas et medicam floruiſſe, ma
ſtum facit. Libri II cap. II Deorum Galli
Eſum ſive Heſum conſiderat, quem docet ſ
mum illum et verum eſſe Deum, eosque i
lit, qui Martem ſub eo vocabulo latere arb
ſunt. Cap. III agit de quercuum venerat
apud Gallos. Cap. VII et VIII ſtatuas Jovis
licas, quae adhuc ſuperſunt, depictas repra
tat. De Mercurio Gallorum, quem Teut
vocabant, diſputat cap. IX et XIV et ſex iis,
ſubſequuntur. De Ogmio Deo cap. X, X
XII; de Beleno ſ. Apolline cap. XXI et ſeq
tibus ſeptem; de Penino, Abellione et I
chenio, quorum quemque ſolem fuiſſe, do
me docetur capp. XXIX, XXX et XXXI. Q
etiam ſub Mithrae nomine Galli ſolem colue
de hiſce ſacris copioſe agit cap. XXXII, et
bus conſequentibus; quae eo magis legi me
tur, quod ipſe auctor in praefatione ſibi vid
Philippo a Turre ac Reineſio vidiſſe acu
Hos enim, ſcribit, haud ſatis explicaſſe cu
Mithrae, ſe vero, duce Hieronymo, non
hunc gordium ſolviſſe feliciter. Cap. XX
de Camulo, Gallorum Marte, exponit; et
Libro III multa monimenta, quae nondum
rierunt, numinum Gallicorum illuſtrat, v. c.
VIII agens de Hercule Macuſano; cap. IX
Hercule Saxano; cap. XX et XXI de Deo
ra

Liber IV Deos exhibet, ſerius in Gal-
ptos, Saturnum, Vulcanum, Volianum,
m, Teleſphorum, Circium, Cybelen,
inam, Ardoinam, Nehalenniam, Iſidem,
m. Liber V ſepulturam veterum Gallo-
eſcribit et monimenta ſepulcralia. Hic
num obſervatu digna ſunt capita quintum
um, quibus formula, in multis Gallorum
is conſpicua: *ſub aſcia dedicavit*, examini
ur. Caeterum iudicium Martini non
eius diligentiae haud vulgari reſpondet.
quoque nimis temerarium in opinionibus
roducendis ac defendendis ſe praeſtat.

ibl. Françoiſe T. VIII. p. 221 ſqq. T. XIII. p.
ſqq. T. XIV. p. 1 ſqq.
al des Savans a. 1727. Nov. Dec.
de Trevoux a. 1728. Aug. Sept. Dec.
Erud. a. 1728. p. 242 — 245.
la Acta Erud. T. CXXXII. p. 837 — 860. P.
CXXIII. p. 41 — 68.
Gelehrtengeſchichte der Congregation von S.
aur T. II. p. 448 ſq.

ttre à M. de M. (Martin) *ſur la religion des* Lettre etc.
; in Bibl. Germanique T. XXXVII. p. 140
— Hac in epiſtola cenſura acerrima con-
rtinum exercetur. In primis magna pars
ententiarum de Celtarum hiſtoria, ritibus
gione in dubium vocatur aut refellitur.

riptori cuiusdam operis, cui titulus: *La* Scriptori etc.
des Gaulois etc. in *Mercure de France* a. 1742.
p. 79 ſqq. Cenſura locorum nonnullorum
Martiniani levis, cui huius auctor iro-
, ut decuit, oppoſuit ſic inſcriptam: *Jo-*
Hamon etc. ibid. Mart. p. 4 ſqq.

Diſcours ſur la Religion et les moeurs des anciens de Lon-
s par le Pere DE LONGUEVAL; in eiusdem gueval.
Hiſtoire

Hiſtoire de l'Egliſe Gallicane (à Paris 1730. 4) p. 23—41; et in *Journal eccleſiaſtique* a. Jul. p. 85 — 94. Aug. p. 157 — 167.

Lebeuf. *Lettre au ſujet de deux figures Gauloiſes*, et *Recherches ſur les* Cervolus *et* Vetula; *par M. l'Abbé* LEBEUF; in *Recueil de divers Ecrits* (à 1738) T. I. p. 280 — 308. Cum II tabb. ae

Jaubert. *Diſſertation ſur un Temple octogone et plus Bas-reliefs trouvés à Ceſtas, près Bourdeaux; par l'Abbé* JAUBERT. à Bourdeaux 1743. 8. — ſteris Cybeles haec monimenta repraeſe dicuntur.

Cf. DE FONTETTE T. IV. p. 258.

Recherches ſur la manière d'inhumer des an à l'occaſion des Tombeaux de Civaux en Poitou, le P. B. R. (BERNARD ROUTH), *de la Compagn Jeſus.* à Poitiers 1738. 12. — Multas Gallorum veterum ritubus obſervationes proponit.

Banier. *Des Dieux des Gaulois, de leurs Temples, tres etc. par M. l'Abbé* (ANTOINE) BANIER; eiusdem *Mythologie* L. VI. ſec. editionem 1739.

Brucker. JACOBUS BRUCKERUS de philoſophia C rum, ſive Gallorum, Britannorum, Germ rum et ſeptentrionalium gentium; in *eiusdem* ſtoria crit. philoſophiae L. II. cap. IX. T p. 313 — 342. ſec. edit. ſecundam (*Lipſ.* 1767

Gibert. *Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire des Gaulois de la France, dediés à MM. de l'Académie Royale Inſcriptions et Belles-Lettres; par M.* (JOSEPH BALTHAZAR) GIBERT, *de l'Académie des Belles-Lett* à Paris 1744. 12. — Capita quindecim, e bus liber doctiſſime elaboratus conſtat, in partes dividi poſſunt, quarum prior ſiſtit ob vationes ſuper nominibus (n, Gelatae

Gallorum, ut et ſuper Hyperboreis. Auctor ſequentes probare ſtudet ſententias: veteres omnes populos Europae ſeptentrionales appellabant Scythas: occidentales, Cel… nomen Galatarum non populo uni erat pro…: ſed Belgae, Celtae et Aquitani ſeu po… omnes inter Rhenum ac montes Pyrenaeos … gentes ſub eadem denominatione comprehendebantur; nomen vero Celtarum conveniebat ſolum parti cuidam eorundem po…rum. Auctor poſtea inquirit in opiniones … ſuper origine Gallorum et ſuper diverſis …is, in Gallias tendentibus. Hyperboreos … niſi in terris Celticis quaerendos eſſe eos… Druidas fuiſſe arbitratur. Illuſtrantur … Herodotus de Celtis tradit, nec minus …rici locus, ubi Gallia vocatur Regio … Pars poſterior agit de Francorum ori…, quam auctor a Perſis derivat, licet poſtea …ni facti fuerint; porro de Francorum foe… cum Arborychis ſive Armoricis icto anno … Inter alia oſtenditur, Francos iam ante …mundum plures habuiſſe reges. Diſſerta… haace auctor continuare voluit: ſed pro… haud ſtetit. Nec defuerunt, qui eius …tiis contra dicerent, quo pertinent ſe…

Journal des Savans. a. 1744. Jan.
Journal de Verdun a. 1744. Jan. Aug. et Sept.
Lipſ. gel. Zeitungen a. 1744. p. 550 ſq.
DE FONTETTE T. I. p. 223.

Lettre de M. B. D. D. S. (M. BELLANGER, (Bellanger)
…de Sorbonne) ſur les Mémoires pour ſervir à Lettre etc.
…des Gaules et de la France; in Jugemens ſur
…ouvrages nouveaux T. II. p. 315 ſqq. T. III.
… 194 ſqq. T. IV. p. 127 ſqq. Maxima harum
cenſu-

cenſurarum pars verſatur in duorum Her locorum de Celtis et Hyperboreis ſenſu eruendo.

Lettre etc. *Première Lettre ſur le Livre de M. Gibert intitulé: Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire des Gaules de la France:* in *Bibliothèque Françoiſe* T. p. 4. ſqq. *Seconde Lettre ſur le même ſujet;* p. 29. ſqq. - - In harum epiſtolarum prio firmatur contra Gibertum, Celtas, Ga Galatas unum eundemque fuiſſe populum di ſis ſub nominibus, ſecundum regiones a cultas: eos primum fuiſſe notos ſub nomine tarum, cuius etymologia plane ſit Hebr poſteriore autem, Hyperboreos nec Gallo Druidas fuiſſe.

Pelloutier. *Lettres de M.* PELLOUTIER *à M. Jordan ſeiller privé (du Roi de Pruſſe) pour ſervir de r aux obſervations qui lui ont été faites par M.* G ibid. T. XL. p. 60 ſqq. T. XLI. p. 52 ſqq. 23 poſteaque in nova editione eius hiſtoriae C rum. Cf. Bibliothecae huius Vol. V. P. I. p et 319.

Gibert. *Lettre de M.* GIBERT *à M. N. en répon critique de M. B. ſur l'Hiſtoire des Gaules et France:* in *Mercure de France* a. 1745. Jan. p. 42. Haec epiſtola magis grammatici argu eſt, quam hiſtorici.

(Dordelu du Fays) etc. *Obſervations hiſtoriques ſur la Nation Ga ſur ſon origine, ſa valeur, ſes exploits, ſa puiſſ avec l'établiſſement des Galates en Aſie, leur ce leurs moeurs, leur religion et leur gouvernement M. D. D. D.* (DORDELU DU FAYS). à Paris 1 12. Hic ſcriptor, caeterum nobis ign ſtatuit, Gallos, Celtas, ac Galatas natio fuiſſe unius originis in Gallia, unde per d ſas Europae partes diſperſa fuerit; in An ne

pe, Hiſpa[illegible] Italiam, Germaniam atque
m minorem; imperium eorum fuiſſe monar-
um, eiusque aetatem pluribus ſaeculis ſu-
re Ambigatum, Gallorum regem, circa a.
ante Chriſtum natum; imperii iſtius ſplen-
m ante Brennum minime fuiſſe debilitatum,
quid Livius contradicat. Eundem errorum
at, ubi narrat de victoria, a Camillo ſuper
no reportata, ac de iis, quibus Romani re-
eius ſucceſſores, vicerint. Poſt Brennum
nis Gallicae potentiam quidem ſenſim de-
ſſe, minime vero eius virtutem. Qua oc-
ne deſcribit Gallorum copias, ordinem et
linam militarem. Diſcordiam ſolam fuiſſe
am interitus eorum imperii. Romanos ve-
ntiſſime laceſſit atque perſtringit, quaſi fue-
us ex antiquis Gallis, bello ab illis petitis.
riam, qua Fabius in Gallia anno 119 ante
tum natum ducenta millia Gallorum fude-
ec veram eſſe, nec veroſimilem, conten-
Sub examen deinde vocat, quae Julius
r decem per annos in Galliis patraverit.
ex auctoris noſtri mente, bonam ſuam for-
unice debuit parti Gallorum, alteri ad-
riae. Poſt Caeſarem Gallos magis domi-
iſſe imperii Romani, quam Romam ipſam;
n enim imperatores potentiae tum ſolum-
fuiſſe compotes, quum aſſeclae eorum in
bona fortuna uſi fuerint, electionemque
m minus pependiſſe ex populo ſenatuque
no, quam ex ordine militari, cuius maxi-
partem Galli effecerint. Progreditur dein
iginem Francorum eorumque adventum in
s. Auctor eosdem Gallicae originis fuiſſe
tur, eosque Delphos occ[illegible]iſſe, poſteaque
aniam p[illegible] ri[illegible] Rheni coluiſſe.
Reges

Reges eorum ante Pharamundum non ſu[illegible] ctionis, ſed ſucceſſionis, imperium te[illegible] Eosdem reges minime ex gratia Imperat[illegible] Germanorum, ſed armis ſedes in Gallia ſ[illegible] raſſe. In parte altera auctor diſſerit de G[illegible] ex Gallia migratis Narrationes Livii, P[illegible] et Juſtini conciliare atque comprobare [illegible] duas Gallorum migrationes in Aſiam d[illegible] duobus regibus, quibus Brenni nomen in[illegible] unde errores orti fuerint, eſſe ſtatuenda[illegible] quidem priorem a Cimbris et Anſariis, [illegible] riorem a Tectoſagibus ac Scordiſcis ſuſc[illegible] fuiſſe. Priore illa expeditione Gallos D[illegible] rum templum ſpoliaſſe. Tranſit denique [illegible] ad deſcriptionem morum, rituum, reli[illegible] et adminiſtrationis Galatarum in Aſia publ[illegible]

Cf. *Journal des Savans* a. 1747. Febr.
Mem. de Trevoux a. 1747. Mart.
DE FONTETTE T. I. p. 222.

(Armenv. Reflexions etc.) *Reflexions critiques ſur les Obſervations l'Abbé D. (Dundein du Fays), où l'on fait voir [illegible] jeté des conjectures de l'Obſervateur ſur l'origi[illegible] puiſſance et la valeur des Gaulois; où l'on dé[illegible] auſſi la diſtinction de deux Brennus, les plus [illegible] Capitains Gaulois par M. l'Abbé* A. (ARM[illegible] à Paris 1747. 12. — Errores ac ſomnia ſc[illegible] ris proxime praecedentis in hoc opuſcul[illegible] ulla indulgentia carpuntur atque demonſtr[illegible] Admittit quidem Brennos duos: at alio [illegible] primum nempe fuiſſe regem Gallorum, q[illegible] ſic Livio L. V Romam a. 365 poſt eius ori[illegible] expugnaverit: alterum, Principem Gall[illegible] cuius Livius L. XXXVIII meminit, qui L[illegible] rium ac Lutarium, Thraciam petentes, co[illegible] tus fuerit, poſteaque A. U. C. 561 exp[illegible] nem bellicam in Aſia tentaverit.

Cf. DE FO[illegible]TE T. I. p. 222.

Lettre de M. DORDELU DU FAYS *à Madame la Marquiſe D****; in *Mercure de France* à 1747. Decemb. p. 90 — 99. In hac epiſtola ulterius auctor demonſtrare nititur, Brennum non a Camillo proelio caeſum fuiſſe. Dordelu.

Obſervations ſur l'uſage des Sacrifices humains établir chez différentes Nations, et particulièrement chez les Gaulois; par M. FRERET; in *Hiſt. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XVIII. p. 178 — 181. Freret.

Eiusdem *Obſervations ſur la nature et les dogmes les plus connus de la Religion Gauloiſe; ibid.* p. 182 — 185.

Plan ſyſtématique de Religion et des Dogmes des anciens Gaulois; avec des Réflexions ſur le changement de religion arrivé dans les Gaules, et enſuite dans la Germanie, entre le tems de Jules-Céſar, et celui de Tacite; par M. l'Abbé FENEL; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XXIV. p. 345 — 388. — Prior huius diſſertationis doctiſſimae pars agit tribus ſectionibus de Gallorum religione, metaphyſica atque ethica. Veros illos fuiſſe Polytheiſtas, contendit auctor, licet ſolummodo duo numina primaria, coelum ac terram, coluerint. Immortalitatem animoru[illegible] atque metempſychoſin docebant. Pars poſte[illegible]r explicat viciſſitudines, in Gallorum et Germanorum religione, a Iulio Caeſare usque a[illegible] Tacitum, ortas. Fenel.

Obſervations ſur la Religion des Gaulois et ſur celle des Germains; par [illegible]. FRERET; ibid. 389 — 431. — Sectione p[illegible]re auctor omnia fere, quae de Gallorum religione, ſacerdotibus atque ſacrificiis a ſcriptoribu[illegible]s antiquis memoriae prodita fuere, collegit; u[illegible]i praeter alia, de quibus [illegible], contendit, n[illegible]m mutationem in Germanorum n[illegible], i[illegible] ab aevo Julii Caeſaris Freret.

 usque

usque ad Tacitum ortam fuiſſe; hunc ſolum do occaſionem meliorem, penitius eam co cendi, nactum eſſe. In ſectione poſterior quiritur, quo modo et quatenus religio Ge norum a Gallica differat.

Statues etc. *Statues découvertes à Montmorillon, au m Mai 1750*; in *Journal de Verdun* a. 1751. p. 116 — 119. Cf. *Religion des Gaulois* (par Martin) T. I. p. 219 -- 227. Porro: *Ré ſur les Tombeaux de Civaux* (*près Poitiers*) *et prétendu Temple des Gaulois à Montmorillon* (*e tou*); *par M. l'Abbé* LEBEUF; in *Hiſt. de l'Aca Inſcriptt.* T. XXV. p. 129 -- 132.

Dreux du Radier. *Lettre de M.* DREUX DU RADIER *ſur la levée de Poitiers, et ſur le culte religieux rend Cailloux*; in *Journal de Verdun* a. 1752. p. 129 — 136.

(Baulacre) Deſcription etc. *Deſcription d'une Statue antique d'un Prêtr lois, qui ſe conſerve dans la Bibliotheque publi Genève*; (*par M.* LAURENT BAULACRE); in *nal Helvétique* a. 1753. Maii p. 463 — 478 *Nouvelle Bibliotheque Germanique* T. XII. p. 3 392.

Dreux du Radier. *Diſſertation ſur les Mays, et par occaſion culte rendu aux Arbres par M.* DREUX DU RA in *Journal de Verdun* a. 1754. Maii p. 359 ſ

de Caylus. Comes DE CAYLUS in opere ſaepe a nobi dato, quod inſcribitur: *Recueil d'Antiquités* pauca nec contemnenda huc pertinentia t v. c. *l'ancien Monument nommé la Pierre levée ment près de Poitiers* T. IV. p. 370 ſqq. Cf. p. 185 ſq. *Des eſpèces des Pyramides platies Poiton, près du Bourg d'Aurillé* T. VI. p. 36 *Le ſingulier Monument de 370 pierres très g régulièrement rangées debout près du Bourg a nac, au Pays de Vannes* e. T. VI. p

ſqq. *Le Monument de pierres appellé la Roche aux Fées qui ſe trouve ſur les confins des Paroiſſes du Teil et d'Eſſé, dans l'Evéché de Rennes en Bretagne.* T. VI. p. 388 ſqq. *La Pierre couverte, qui ſe voit près de Saumur en Anjou.* T. VI. p. 368 ſqq.

Diſcours ſur la nature et les dogmes de la Religion Gauloiſe; par M. de CHINIAC DE LA BASTIDE DU CLAUX, *Avocat au Parlement.* à Paris 1769. 12. — Laudatur haec diſſertatio propter obſervationes ſuper Gallorum religióne minime tritas ac propter cenſuram operis Martiniani, cuius vitia haud pauca docte arguuntur. Chiniac.

Recherches ſur la Tactique des Gaulois; par M. BERTALON DELAISTRE; in *Journal de Verdun* 1770. Maii et Sept. Delaiſtre.

Notices and Deſcriptions of Antiquities of the Provincia Romana of Gaul, now Provence, Languedoc and Dauphiné; with Diſſertations on the ſubjects, of which thoſe are Exemplars; and an Appendix deſcribing the Roman Baths and Thermae diſcovered in 1784 at Badenweiler. By Governor (THOMAS) POWNALL, *F. R. S. and F. S. A.* London 1788. 4 mai. Cum VII tabb. aen. — Plura monumenta Romana, quam Gallica, in tabulis aeneis exhibentur, atque in libro explicantur; adeoque liber magis fere referendus ad ſcriptores de antiquitatum Romanarum monimentis in Gallia, de quibus egimus Vol. V. P. I. p. 62 ſqq. Caeterum auctor culpatur acriter ob negligentiam et ignorantiam in rebus ſaepe notioribus. Nonnulla tamen haud contemnenda protuliſſe dicitur e. c. de amphitheatris et aquaeductibus. Paſſim occurrunt quoque illuſtrationes hiſtoriae naturalis et obſervationes politicae, in itinere ab auctore conceptae. Appendix alter habet antiquitatis monimenta nonnulla, quae auctor ipſe non Pownall.

vidit, ſed ... eſt e libro, qui inſcrib
Eſſai ſur l'...ire de Provence par M. Bouch
Marſeille 1785. II Voll. in 4).

Cf. *Allgemeine Litteratur - Zeitung* a. 1789. T.
57—64.

Frank. HENRICI AUGUSTI FRANKII Programm
religioſo luci Maſſilienſis in Gallia cultu,
que reformatore Julio Caeſare, ſecundum L
num L. III a verſu 399 et ſqq. Pharſal. qui
dam de religioſi lucorum cultus origine prae
ſis. *Erfurti* 1793. 4.

Appendix Sectionis VIII
ſiſtens ſcriptores de Druidis.

Lhuyd f. Lhuyd f. Lloyd HUMFREDI LHUYD (*Denbighienſis Anglo*
tanni, Archiatri Comitis Arundelliani, Hiſtor.
Archaeologi ſaeculi XVI) de Mona, Druidum
ſula, Antiquitati ſuae reſtituta, Epiſtola,
Abrahamum Ortelium). S l. 1568. 4. Ort
eandem poſtea adiecit *Theatro terrarum orbis*
ſus in calce reperitur, hoc titulo: *De*
Druidum inſula, antiquitati ſuae reſtituta, epiſto
bilis et eruditi viri HUMFREDI LHUYD, *in qua*
de armamentario Romano, cuius in Hollandia (ſe
Ortelii deſcriptione Hollandiae) *facta eſt m*
non ineleganter diſceptatur. Atque cum eius
auctoris ſcriptis minoribus aliis, curante
... (Londini 1731. 4). Omnia ali
Freytagii Analectis p. 531, aliisque, quos
ſulere licuit, de hoc libro raro diſcimus,
quid et quo modo in eodem de Druidis
ratur.

Pithou. Marcellini et Taciti de Druidibus loci ex
a PETRO PITHOEO, in eius *Adverſariis ſub*
(Baſil. 1574. 8) L. I. cap. V. p. 19—23.

H

Hiſtoire de l'Eſtat et Republique des Druides etc. (Taille-
Paris 1585. 8. De hoc TAILLEPIEDI libro pied) Hi-
nullo ante in hac ſectione VIII retulimus. ſtoire etc.

Pontifices Friſiorum ethnici ſeu praefecti Hamco-
Druidum; in MARTINI HAMCONII Friſia, ſeu de nius.
... rebusque Friſiae illuſtribus (*Monaſterii Weſt-*
phal. 1609. 4) Lib. II. Et in *Frickii* Comment.
Druidis, cum eiusdem annotatiunculis p. 187-
...

FRANCISCUS MEINARDUS de viſco Druida- Meinar-
...; inter Orationes *eius* legitimas (*Auguſtoriti* dus.
... 1614. 8.) Oratio I — Auctor iuris
...dentiam a Druidibus ſub viſci ſimulacro fuiſſe
...bratam, perſuadere voluit, comparatio-
...que parum ſcite inſtituit.

... DE FONTETTE T. I. p. 231. T. IV. p. 258.

GERARDUS IOH. VOSSIUS de Gallis Gallo- Voſſius.
...que Diis, Druidis caet. in *eiusdem* opere de
...ine ac progreſſu idololatriae (*Amſtelod.* 1631.
Voll. in 4.) cap. XXXV; et in eius Operibus
... 1695 ſqq.) T. V.

A. GOSSELINI Hiſtoria Gallorum veterum, Goſſelin.
...lo ante laudata, cap. XIII — XXVII et
...XV.

IANI CAECILII FREY, *Medici Pariſ. Helvetii* Frey.
...*ſ. et philoſophi praeſtantiſſimi* († 1631) Philo-
... Druidarum; in *eiusdem* Opuſculis variis
... editis (*Pariſ.* 1646. 8). Singularem
...onem huius libelli ſive diſſertationis, vix pla-
... duas complentis, antea non prodiiſſe, vel
...ſcriptione horum opuſculorum *nusquam* edi-
... patet. Nihilo minus litteratorum haud
..., adeoque recentiſſimus, *Hummelius* (in
...*rk der teutſchen Alterthümer* p. 233) illam
...o ſingulatim *Pariſiis* 1640 in 8 typis expreſ-
... fuiſſe contendunt. Nec eſt, quod deſide-

 rium

du Boulay. CAESARIS EGASSII BULAEI Hiſtoria vet Academiarum Galliae Druidicarum; in ea Hiſtoria Univerſitatis Pariſienſis (*Pariſ.* fol.) T. I. p. 1 - 15; et in *Frickii* Commer Druidis p. 129 - 165. — Capitibus qu diſputatur de Druidarum nominibus, origi numero, de eorum academiis et doctrina, gione et ſacrificiis, legislatione et privilegi

Scharf. Meletema hiſtoricum de Gallorum Dr ventilandum ſub moderamine M. JO. SCHARF, P.P. ſibi ſumſit *Otto Klan.* Stetinen d. IX menſ. Dec. H. L. Q. C. *Wittebergae.* li Johannis Haken. — Diſſertatio, ſine anni clo typis mandata, integra fere ex Puffend na, cuius modo meminimus, exſcripta, ulla eius mentione facta. De quo plag Reimmanni Idea ſyſtematis antiq. litterar. *Beytraege zur crit. Hiſt. der teutſchen Sprache.* p. 333 ſqq. *Frickii* Comment. de Druidis p.

Lagerl. f. PETRUS LAGERLOF de Gallorum vet Druidibus. *Upſaliae* 1689. 8.

Schurz-fleisch. CONRADO SAMUELE SCHURZFLEISCHIO fide, veterum inſtituta Druidum excuti *Elias Martinus Eyring.* Vitebergae 169 Relata fuit deinceps haec diſſertatio *Schurzfleiſchii* Opera hiſtorica politica, B iunctim edita, in quibus locum LVI occ p. 822 ſqq. legenda. In collectione op Schurzfleiſchianorum *Lipſienſi* locus LIV a dſcriptus eſt. — Nominis Druidarum nem hic mavult repetere a Britannis, qu Celtis, propterea quod in Cambria et ſer Cambrico etiamnum veſtigia Graeci ſerm cuius Galli haud ignari fuerint, ſuperſint. terum in enarrandis Druidum moribus, o aibus atque inſtitutis auctor preſſo pede (

ſque auctores veteres ſequitur, eosque e illudet, ubi et in Lucani loco nobiliſratur, eique lucem accendere conatur. finem diſputat quoque de Druidis, ex Germaniam migratis.

urf eines vermittelſt göttlicher Hülfe vorhaſtätleins, genannt Druiden-Fuß am Hayund an der Altmühl, das iſt, muthmaßliche gen, daß der alten Teutſchen Heydniſchen Druiden genannt, am Haynenkamm und an ühl gewohnt, ihr Landgericht und Gottesſelbſt gehabt, auch der H. Patriarchen Lehr ition, von dem dreyeinigen Gott und verſpro-Welt-Heiland lange Zeit beybehalten; worbey die Römiſchen Alterthümer ſelbiger Gegend, die von Kaiſer Probo aufgerichtete Teufelsder Pfahlrayn, angemerket worden, von PH WAEGEMANN, Pfarrer zu Unteraſchder Altmühl (prope oppidum Gunzenhuolzbach 1712. 8. — Opus amplum, cugraphia in hac ſcriptiuncula traditur, luod vidit. Nec eſt, quod de eo doleaum auctor quidem diligens fuerit patriae atum inveſtigator, arte vero critica de- Wäge-mann.

ngiſche Bibliothek von GEORG ADAM MICHEL II. p. 131 ſq.

. GEORGII KEYSLER de viſco Druidum diſ- Keyſler. , ad celeberrimum D. Jacobum Douglas, m Londinenſem, et Societatis regiae ſoin eiusdem Antiqq. ſeptentrionalibus et s (Hannov. 1720. 8.) p. 303 — 320. — ioſeque perquiruntur denominationes uperſtitionesque Druidum circa quercus, um cultu ſolummodo viſco querneo tanrationis obtigiſſe ſtatuit. Occaſione

loci ex Edda commemorati agitur de ba
maiorum noſtrorum, antequam ad ſac
ſtianorum tranſiiſſent, poſteaque de qu
quibusdam in Saxonia inferiore celebrib

Knorr GEORGII CHRISTIANI KNORRII (*fuit*, *ea*, *quum haec ſchola Oettingenſis Rector I. Conſiliarius conſilii aulici Imperialis evaſiſſet*. XII) Progr. de Druidis eorumque pr Oettingae 1722. 4. — Eruditiſſima au ſc... nobis caeterum ignota.

Rowlands ... ona antiqua reſtaurata; *or Archa D ſcourſe on the Antiquities natural and hiſ the Isle of Anglesey, the ancient ſeat of the Druids: by* HENRY ROWLANDS, *Vicar of L in the Isle of Anglesey*. Dublin 1723. 4 mai. X tabb. aen. — Quae potiſſimum huc ſ ſectionibus VII et IX leguntur; ubi auc de priſcis Druidibus Britannorum, quor maria ſedes et quaſi academia ac ſe... narrante Caeſare, fuerit in inſula Mona men cum pleriſque omnibus derivat a *Derw*, quod Graecum δρῦς, *quercus*, quc arbor maxime ſacra illis fuerit, et quer cris peragendis deſtinata. Primos autem Celtarum ſophos, uti Indorum Brachman cupatos fuiſſe ait in tribus illis praecipu rationalis momentis, linguae expolitior gum latione et religionis cultu. Sedem in inſula iſta amoena, quae quaſi in com omnes Britanniae delicias exhibeat, ſine ob commoditatem et ſecuritatem eos p... bare ſtudet. Differit porro de eorum doctrinam ſuam propagandi non per libr per carmina memoriae mandanda, item pr ... et aenigmata, poſtea de philoſophia naturali, quam, uti Phoen... ia corpuſc

...icum fuiſſe putat, deque Metaphyſica, ... doctrinas de praeexiſtentia et transmigratio-... procuratione per ſacrificia, confla-... mundi, monotheiſmo primum incul-..., deinde vero deorum medioxumorum Ta-... ſeu Jovis, Heſi ſeu Martis, et reliquorum ...theiſmo admiſſo, et alia refert. Deinceps ... et ordinibus eorum, e Jul. Caeſare, ...one, Mela, Diodoro, docet, unum prin-... omnium, ipſos autem diſtinctos fuiſſe in ... ſtricte dictos, Drudan ſeu Drudion, Ou-..., Offwyr ſeu Offyddion, qui ſacerdotes ... et phyſiologi, et Bardos, Beirdd, ... poëtae fuerint. Sequuntur memo-... de Druidarum auctoritate ob poteſtatem ... et excommunicationem a ſacris ter-... nec non de rebus et locis ſacris, altari-... lucis caet. Locum ſingularem Anglus ...(71) ex auctoris *Anonymi fragmento hiſtoriae* ... adducit, qui duas inſulas, Britanniam ... Hiberniam inter iacentes, quarum utraque ... Mona dicta, veterum inſulas fortunatas ... demonſtrandum ſibi ſumſit. In quam ſen-... ipſe etiam Noſter abit, et Abaridem il-... Hyperboreum, Druidam quendam prima-..., ex inſula Mona deſcendiſſe, qui Grae-... adierit, e Diodoro (L. III. cap. XI) evin-... nititur. Et haec quidem ex ſectione octa-... in nona auctor ex inſtituto demonſtrat, ... ſedem primariam fuiſſe in inſula Mona, ... ex conſentiente ſcriptorum omnium an-... Walliae hiſtoricas attingentium teſti-.... Ubi ſimul litem inter ſcriptores quos-... agitatam, utrum inſula Angleſeya, an alte-... Mona hodieque dicta, Druidibus fuerit re-..., ita componit, ut utramque iis vindicet,

illam

illam quidem usque ad expeditionem I
Suetonii, de qua Tacitus Annal. L. XIV
XXIX; hanc autem, ceu perſugium ul
usque ad Chriſtianae in Britannia religio
quibus Druides plane oppreſſi fuerint,
menta. Tum et in ſubſidium vocat deno
tionem locorum in ipſa hac inſula a tribus
dum ordinibus, et aliorum, item, qui a
i ... ſacris nomen hodienum retinent. De
ex monimentis hodie ſuperſtitibus, maxi
Tre Drew, quae tabulis adumbrantur, ſi
lapides grandes in forma quadrata, ob
circulari et elliptica congeſti, ipſam pri
Druidum ſedem, locumque ſupremi trib
Bryn-Gwyn dicti, oſtendit; quod templa
rum non alia fuerint, niſi areae circulares
cis ſacris, altaria ab auctore deſcripta et a
lapidum, *Crom-leche* et *Carnedde*, contir
adiectis etiam figuris docet. Exponit q
de Druidibus Scotis et Hibernis, horum
phabeto peculiari et ſignis hieroglyphici
iectiones eorum, qui monimenta illa lapi
Wallia et Mona Danis auctoribus tribuu
fellit; Druides primum a Romanis, dei
Chriſtiana religione antiquis ſedibus exp
e Scotia porro in Islandiam, Norwegiam
niam tranſiiſſe, et ritus ſuos artesque in
Scaldris illis Septentrionalium tradidiſſe,
mat. Immo ipſam Americam ſeptentrion
Scotia et inſulis Scoticis in Islandiam, G
landiam, et inde tridui ſpatio in novum
orbem continuatis navigationibus incolas
piſſe, probabile cenſet. Parte operis poſt
auctor priorem variis obſervationibus et a
mentis illuſtrat et obiectionibus reſpondet
ter alia de altaribus illis *Cromleche*, acervi

Carnedde, et erectis inſtar columnae grandi-t rudibus ſaxis, *Meini Gwyr* dictis, ube-xponit. De ordinibus Druidum et locis ictis plura ſupra recenſitis affinia affert. Actorum Erud. Suppl. T. IX. p. 411 — 418.

H. GEORGII FEUERLINI Programmata duo, Feuerlin. s Druidarum in terris Onoldinis olim exer-ligio explanatur. *Onoldini* 1726. 4; et in J. nhardi *Sammlung ſeltner Schriften, welche die e Frankenlands erläutern.* (Coburgi 1763. 8.)

HANNIS TOLANDI *Specimen of the critical His-* Toland. *the Celtic Religion and Learning: containing ount of the Druids, or the Prieſts and Judges, Vaids, or the Diviners and Phyſicians, and of rds, or the Poets and Heralds of the ancient Britons, Iriſh and Scots;* in eius *Collection ral pieces* (Lond. 1726. II Tomi in 8 mai.) - 183. *Theotiſce* (a *Joh. Philipp Caſſel*) Bru-ä 1763. 8. *Francogallice* a *Marco Antonio Ei-* hac epigraphe: *Hiſtoire des Druides, des e et des Vatices* . . . . . . 12. *). — Iis ad ar-ntum hocce ventilandum ſubſidiis inſtru-cceſſiſſe videtur Tolandus, ut pauci antea pares ipſi viderentur, partim ob inſignem rum vel plane obſoletarum, vel perpaucis um, peritiam, partim quod ipſe ultimas niae ac Scotiae oras, ubi introducto ſerius ianiſmo plurima antiquae religionis moni-a reſtant, ſedulo luſtraverit, quum alii ni-buerint, quod de Celtarum ac Gallorum veterum

*) consilio Frid. Ottonis Menckenii, hanc Tolandi diſſerta-num Latine reddendi, poſtea abiecto, v. quae narra-m Frickii Comment. de Druidis p. 212.

veterum inſtitutis ac moribus traderent, quae a Graecis et Romanis ſcriptoribus au ficta perverſe, aut nimis fabuloſe narrata perant. Ipſe Tolandus perfecti aliquid in ac potius a ſe hisce fundamentis mac rum, atque de antiqua Celtarum lingua ei varia dialecto, cuius ſex ſpecies recenſe Druidum porro philoſophia, de deo, anim mana, natura in genere, deque natura rum coeleſtium in ſpecie, de motibus e dem, magnitudine, diſtantiis atque ita actarum ſe ſingulari diſſertatione poli tur, ut plura his addendi locum relicturus nemini. Sed praeter ſpecimen, de quo h ſermo, nihil ſuper hac re in lucem protuli Hoc igitur ſpecimine, quod tribus ad Mole thum epiſtolis conſtat, de Druidibus agit rum ſacerdotio, atque in rebus publicis cris ſumma et incredibili auctoritate. Dru enim ſacerdotium longe auguſtius fuiſſe it quam a Zoroaſtre aliisque in Oriente inſti Deorum cultum, quum callidius multo co ſitum ab illis ſyſtema fuerit, eo maxime te ut plebi profundis ignorantiae tenebris imn continua ſacerdotum veneratio inſtillaretu ſum Druidum nomen non ex Graecorum a quercubus, ſub quibus habitabant et ſa ciebant, ortum fuiſſe, ſed ex antiquiſſim bernorum lingua, quibus vocabulum *Dru* rupte *Dru* et magis corrupte *Drao* perſ Deo ſacram denotabat, ad Graecos et Ron tranſiiſſe exiſtimat. Quum omnia ad fra et fucum plebi faciendum callide compo neque ullam concedebant, ut ulla theol giae philoſophiae ſuae pars litteris committe licet caeteroquin litterarum eſſent ſtudioſi

[illegible] partibus ſuis non favere ſuſpicabantur, [illegible] arcebant ac diris devovebant, hoc [illegible] ſucceſſu, ut tam privati homines ab honeſtorum civium commercio exclude[illegible], quam ipſi quoque Reges ac Principes [illegible] ſua deiicerentur. Ipſorum erat, po[illegible] in bellum concitare, atque pacem, etiamſi [illegible] ignominioſam, ſancire: a militia [illegible] exempti erant ipſi, atque ab hoſtibus quo[illegible] ſacroſancti habebantur. Mirum igitur non [illegible] quaevis ingenia in ordinem eorum [illegible] fuiſſe, licet neminem, niſi poſt probatam [illegible] ſaepe viginti annos fidem, admitte[illegible]. Magicarum quoque artium praeſides ac [illegible] Druidae habebantur, et hodienum Hiber[illegible] ſermone vocabulum Druida, quod Ma[illegible], receptum eſt, ſicut et ipſa magia [illegible] vocatur. Symbolum artis magicae, [illegible] profitebantur, erat lituus, quem manibus [illegible], atque ovum auro inductum, ex collo [illegible] pendens. Veſtitu etiam ab omnibus [illegible] hominibus diſtinguebantur; ſolebant enim [illegible] flores tunicae intexere, quum Regi et Re[illegible] ſeptem ſaltem, Principibus quinque, ur[illegible] et monimentorum cuſtodibus quatuor, [illegible] tribus, militibus duobus coloribus [illegible] diſtinguere, plebi vero reliquae non [illegible] colori habitu incedere fas eſſet. Praeterea [illegible], ſicut reliquis ex plebe, licebat capillos [illegible], et quum plebeii homines barbam in ſupe[illegible] duntaxat labiis gererent, Druidae pro[illegible] in mento prae ſe ferebant. Poſtea To[illegible] diſputat de Bardis atque Vatibus. Brevi[illegible] de doctis inter gentes illas foeminis, [illegible] Druidiſſis, quae in Druidum ſcholis educa[illegible] eruditae fuerant, diſſerit, atque ut probet, anti-

antiquam Gallorum linguam non niſi filiam ſermonis Hibernorum fuiſſe, ſpecimen ce... ſam diſquiſitionem de Hercule illo exhibet, quem a ſe in Gallia viſum L commemorat. Saepius ad uſum priſcae norum linguae provocans auctor facile dit, quaeſiturum ex ſe eſſe lectorem, an ſint nonnulla litterarum monumenta, lin vetuſtiſſima expreſſa? Pollicebatur igi in licem eiusmodi ſcriptorum datorum eſ nibus numeris adeo abſolutum, ut nullu modi ſcriptum, quod aetatem tulit, inta relicturus. Licet enim primus inter H Chriſtianiſmi nuncius, Patricius, ter cent lumina, quibus ritus ac religio Druidum c bantur, comburi iuſſerit, plures tamen ſera giſſe flammas, auctor iactatur. Nefas qui modo annotavimus, Druidum moribus er aut leges publicas ſcriptis committere, e ducebant, doctrinas ſuas ac caerimonias lorum memoriae commendare. Verum erant Reges, quorum nomina commem ctor, qui ſollicite curabant, ut rerum maioribus geſtarum memoria ſancte ad p propagaretur. Et quum Druidae publ negotiorum magna pars eſſent, fieri no rat, quin rerum ab ipſis geſtarum ipſo rituum ac doctrinarum hiſtoria publicae voluta, ad ſeram poſteritatem perveniret ſam hic nactus non modo doctorum in H Principum atque litterarum fautorum, ſe rum quoque Druidum, quorum bellica maxime extitit, nomina auctor laudat.

... etiam magnae molis cumulorum, qui in Hibernia, Scotia atque extremis Angli inveniuntur, quos regionum harum deſcr

tiquitatibus Hibernorum parum verſati
ſu naturae interpretati ſunt, quum, de-
rante Tolando, eodem propoſito, quo
tiorum pyramides olim, ut monimenta
iae principum eſſent, exſtructi ſint. Eos
re procedente Druidae ita ſuos in uſus
rtebant, ut feſtis diebus ignes ſuper illis
lerent, quibus tota colluſtrabatur regio,
id conciliandam religioni venerationem
quum per omnem ita regionem illam re-
um ſimulque auguſtiſſimum ederetur ſpe-
um. Recenſet deinde varia templa eorum-
ructuram, quae paſſim in Hibernia aliis-
gionibus, quas veteres incoluere Celtae,
ſuperſunt, aras et variam illarum figuram,
s quoque ingentis molis, qui vel ſacrificiis
ae ſacris caerimoniis, vel civili uſui, ma-
Regum et Principum inaugurationi ſacrati
, nec non diverſa aedificiorum genera,
Druidae, vel ſinguli, iuxta ſuas quercus,
ures una incoluerunt, atque paſſim quae-
aganae ſuperſtitionis rudera, quae ad Chri-
s quoque tranſiere obſervat. Eos ſaepe
at, qui in his antiquiſſimis paganae reli-
monimentis antiquitates Romanas quae-
nt, atque templa et aedes Druidum modo
mplis, Deo Romanorum Termino dica-
odo pro arcubus triumphalibus vendita-
Abaridem quidem, cuius natales perplu-
ntes ſibi arrogarunt, Britannis tanquam
icum philoſophum e Druidum familia vin-
quo aſſerto variis difficultatibus geogra-
multo labore levandis implicatur. Addit
e *Joneſii* cuiusdam *R[illegible]ſponſiones* ad nonnul-
giſtri *Tate* quaeſtion[illegible]s, de Druidibus aliis-
ritanniae [illegible]ati[illegible]s, utque lectori de

 dili-

diligentia in univerſa hac hiſtoria contexe ſe inſumta perſuadeat, *Catalogum vocabulorum moricorum* ſubiicit, quae Hiberna eſſe d hendit.

Cf. Acta Erud. a. 1729. p. 3 S et 356 — 363.

Fabricius. CHRISTIANI AUGUSTI FABRICII Diſqu an Germani Caeſaris Tacitique tempo Druides habuerint: inſerta *Biblioth. Lubece* III. p. 24 – 57. Quae quidem quaeſtio aff tur: negatur autem a J. C. STRODTMANN *Neuen veriſchen Anzeigen* T. II. p. 1125 — 11

Haſaeus. THEODORI HASAEI Diſſertatio de etym minis Druidum: in *eius* Diſſertationum e ſervationum philologicarum Sylloge (*B* 1731. 8.) Diſſ. X. p. 609 — 632. — Prim nii, a δρῦς *quercus*, etymon iſtud derivantis tentiam ad lucit, docetque, ſi vel maxim ges, poſſe originem illius nominis eſſe (cam, etiam Britannos quercum vocaſſe *D* adeoque Druidum nomen hinc deduci pot Factum vero id eſſe, ideo non credit, quo tanni viris tantae dignitatis non videantu men indidiſſe a re tantuli momenti. Mai igitur veri ſpeciem habere agnoſcit eorum tentiam, qui vetus illud Germanorum n *Druhtin* ipſum eſſe cenſent nomen Drui Quum enim vocabulum illud ſignet domi Druidesque fuerint viri gentis ſuae princip in Belgio hodieque ſacerdotes appellentur ((a vulgo enim ſacerdos vocatur *der Do* hinc concludit, non eſſe abſurdam hanc et logiam. Ipſe tamen tertiam amplectitur, qui facit, qua nomen illud deducitur a *truth*, veritas. Quum enim fuerint habiti *magiſtri*, et cum in ſacris tum in civilib gotiis tulerint ſententiam, ac nunc quoqu

...ſit in Germania vetus nomen prophetarum, ... *Wahrſager* (veridici), praetereaque ſagae adhuc in Germania ſuperiore inque Helvetia nominari *die Truten* ſoleant, ſatis cauſſae eſſe pu... cur ſua ſententia caeteris praeferatur.

DAVIDIS BERNARD, *ſcholae Cizenſis Rectoris*, Bernard. ...ſio de ſtatu mortuorum, ex mente veterum Druidum ad Lucani Lib. I. verſ. 404 ſqq. ... 1730. 4. — Opinio aliorum in hac pla... confutatur, qua Druidas reviviſcentiam cor..., inſtaurationem eorum et reſuſcitatio... ex mortuis, qualem Chriſtiani ſtatuunt, docuiſſe contenditur.

...ANNIS GEORGII FRICKII, *Philoſ. Mag. et* Frick. *...ſ. Poiſeos publici*, Diſſertatio de Druidis, occidentalium populorum philoſophis. *Ulmae* 1731. Cum II tabb. aen. Poſtea hac epigraphe: J. ...ICKII, Joan. fil. τοῦ μακαρίτου *A. M. ad aed. ... Trin.t. Ulm. Paſtoris et Gymnaſii Viſitatoris ... Societatis Teutonicae Lipſienſis Sodalis* † 1739). Commentatio de Druidis, occidentalium populorum philoſophis, multo quam antea auctior ...mentatior. Accedunt opuſcula quaedam ...ra, hiſtoriam et antiquitates Druidarum illuſtrantia, itemque ſcriptorum de iisdem catalo... Recenſuit, ſingula digeſſit ac in lucem ... frater germanus ALBERTUS FRICKIUS, *A. ... Verb. div. Miniſter, Poeſ. P. P. et Biblioth. Adj. ...ſ. itemque ampliſſ. ordinis philoſ. Lipſ. Adſeſſor.* ... 1744. 4. Cum II tabb. aen. — Secun... editionem alteram copioſa haec doctiſſima ... commentatio in duas dividitur partes, qua... altera Frickianam diſſertationem exhibet, ...ra opuſcula rariora integra, itemque ex aliis ...cerpta, tum et catalogum ſcriptorum de Druidis complectitur. Parti priori praemittuntur

 Prole-

Prolegomena ampla, in quibus auctor ma
affirmat, ſe, veri falſique diſcrimine prob
ſervato expenſaque veterum ſcriptorum fid
tantum recepiſſe, quae genuinam nobis p
maiorum philoſophiae faciem oſtendunt
ſcriptoribus antiquis Caeſarem ac Tacitum
tiſſimum ſub examen vocat: e recentioribu
cobum Martinum, c quo nos paullo ante
limus, cuique Noſ r haud raro contra
Quae poſtea de Druid s ipſis expoſuit, trib
pitibus complexus eſt, quorum primum ag
Druidarum nominibus praecipuis, origine
tiquitate et ſedibus primis in Britannia, tu
iam Gallia Germai ae; ſecundum de Dr
rum philoſophia; t um, de eorum aboli
et interitu. I s erior tenet aliorum
cula, maxi tem iam a nobis rece
Leſ Theologiam veterum C
r n; *ik* h a veterum Academi
(li D icarum; *Bucherii* veter. Belgar
lor ve er tes; Excerptum ex *Pauli*
las C a ia; *Joan. Petri Mülleri* de no
Dr cor ſtationem; excerpta ex *H*
Fri Pc emum locum occupat *Cat*
ſe *D* *et rebus ad antiquitates il*
t ... , *x* *partem collectus a b.* JO
FRICKIO, *ordine* *digeſtus et paſſim locupl*
ab ALBERTO FRICKIO, *ut* ... *adeoque Bibl*
Druiditas ferre queat. Tres ſunt conſtitutae
ſes horum auctorum, quarum prima compl
tur *Scriptores de Druidis et rebus ad illos perti*
bus antiquiores, Graecos et Latinos; ſecu
Scriptores de Druidis recentiores, qui data ope
us egerunt; tertia, *Scriptores, qui Druidarum*
quitates paſſim illuſtrarunt.

Cf. *Beyträge zur crit. Hiſt. der teutſchen Sprache etc.* Partic. V. p. 69—85, ubi de editione priore commentationis Frickianae agitur.

Nova acta Erud. a. 1745. p. 327 ſqq. ubi de poſteriore editione.

Des Druides; par D. RIVET; in *Hiſtoire litté-* Rivet.
raire de France (à Paris 1733. 4.) T. I. paſſim, maxime vero p. 30—42.

Diſſertation ſur les Druides des Gaules; in *Ex-* Diſſerta-
plication de divers Monumens ſinguliers. (à Paris 1739. tion etc.
4.) p. 122—132.

BRUCKERUS in Hiſtoria critica philoſophiae Brucker.
(Lipſ. 1742 et 1767) T. I. p. 316. ſecundum editionem alteram.

Sur l'étymologie du nom des Druides; in *Hiſt. de* Freret.
l'Acad. des Inſcriptt. T. XVIII. p. 185 ſq. *Theoſin* in *Geſchichte der Academie der ſchönen Wiſſenſch.* T. IX. Nr. XV.

Mémoire ſur les Druides par M. DUCLOS; in Duclos.
Mém. de l'Acad. des Inſcriptt. T. XIX. p. 483—494. — Auctor inquirit in hierarchiam, diſciplinam, ethicam et doctrinas Druidarum, quorum tres ordines primarios fuiſſe credit. Varias huius denominationis etyma recenſens, exiſtimat, illud vero eſſe ſimillimum, quo ex duobus linguae Celticae vocabulis compoſitum ſit, nimirum *Di*, Deus, et *Rouydd*, participio verbi *Rhdeiw*, quod loqui ſive confabulari ſignificet; vocabulum inde enatum *Derhouydd* idem fere eſſe, quod noſtrum *Theologus.*

JOH. CHRISTOPH STRODTMANNS *Sendſchreiben,* Strodtmann.
darinnen die Frage unterſucht wird: ob die Druiden gute Lateiner geweſen? Hamburg 1748. 4; et in Biedermanni *Alten und Neuen von Schulſachen* P. VI — Quae quidem quaeſtio ſingularis affirmatur, quia Druidae negotia cum Romanis

 habue-

habuerint, quia iidem Romanorum libro loſophicos legerint, et quae ſunt huius ris alia.

Schoepflin. JO. DAN. SCHOEPFLINS de religione Cel Druidibus; item Excurſus de Celtis; in *A* ſatia illuſtrata T. I. p. 7. . 82. 109ſqq. — mos et antiquiſſimos Alſatiae Celticae ſa tes Druides fuiſſe auctor docet, eorum d tem et in rebus civilibus auctoritatem ſuſ ſerens. Quum idem Alſatis priſcis religi cultum, mores et linguam Celtarum, aliorum, non tantum omnium ſententia buerit, opinionis illius defendendae cauſſ. liarem de Celtis diſquiſitionem addidit; varia de Druidis.

Cooke. *On the patriarchal and druidical religion, etc.* By WILLIAM COOKE, *Rector of Oldbu Didmarton, Glouceſterſhire, Vicar of Enford ſhire and Chaplain to the Earl of Suffolk* (T London .... 4. *Theutſche* hac inſcriptione LIAM COOKE, *M. A Hofprediger des Graf Suffolk u. ſ. w. Unterſuchung der Religion un p. der Patriarchen und Druiden, worinnen die ſätze der Patriarchen und Druiden entdeckt, eine Uebereinſtimmung derſelben mit einander der chriſtlichen Religion gezeiget, die älteſten ihren Altertümer erklärt, und eine glaub Nachricht von den heiligen Gebäuden der L ... derlich von den erſtaunlichen Werken ... Stonehenge mitgetheilet wird. Aus dem Eng ... itzt von* JOH. PHIL. CASSEL, *Profeſſor.* men 1756. 8. Cum figg aen. — Docta ſcriptoris ſomnia huc pertinentia haec ſer Principio rerum omnes gentes verum ... Deum, et quidem ſub dio, ubi ſacrificia la... dibus huic fini dicatis offerebant. He

I

us, comite Apher, Midiani filio, Angliam
io petebat, negotio ſane facili, quia ni..
nauticam invenerat, certe poſſidebat. Au-
nim in Homero alibique acum odoratur
eticam. Hercules ..te ſtannum ex Britan-
eportabat, ibique ex popularibus colonos
re patiebatur, per quos cultus Dei patrius
gabatur. Inde — o rem vere mirandam!
nſus Patriarcharum cum Druidis. Veſtigia
iae orientalis in Britannia auctori ſunt po-
um ſequentia. Primo Cornwallorum fama
unis, qua eorum metallifodinae a Judaeis
e fuerint. Quas fodinas audire *Attal Sara-*
rientaliumque inſtrumenta adhuc haud raro
eperiri. Deinde in conſilium vocat aram
ulis Tyrii antiquam cum inſcriptione Grae-
ope Corbridgium, ut et multas denomina-
es urbium, fluviorum caet. reſpicientes ad
ulem et Apherum. Denique contendit,
rum illorum monimentorum menſuram par-
ique proportionem nec cum Graecorum,
cum Romanorum, nec cum ulla alia occi-
li menſura comparari poſſe, niſi numeros
s admittere velis: cubitum contra Phoeni-
i atque Hebraeum veterem cubitum nil niſi
eros rotundos plenosve indicare. Templa
o Druidarum ingentes habuiſſe lapides, qui
digito moveri potuerint, quales etiam Tyri
erint. Multus auctor eſt in deſcribendis
us lapidum ingentibus, quae *Abiri* atque
ngr appellantur.

ſſertation ſur les anciens Gaulois et en particu- de Cla..
r les Druides; par M. DE GLATIGNY, *Avo-* ny.
néral de la Cour des Monnoyes de Lyon; in
m Oeuvres poſthumes (à *Lyon* 1758. 8.) p.
q. — Poſt varias ſuper Gallorum origine

 ſenten-

ſententias expoſitas, auctor eam amplect qua Galliae ſenſim per populos ſeptentrionali Aſiaticos cultae fuerint. Leviter differit de lorum religione ac ſacerdotibus ſeu Druidi nominatis ſic a *Deru*, quod vocabulum ling Celticae quercum denotat. Tres eorum aliis ſcriptoribus ſtatuit ordines, rem publi ſingularem inter Celtas conſtituentes. Den munera ſingulis propria examinat.

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 233.

Dreux du Radier. *Diſcours hiſtorique ſur les Druides; par* DREUX DU RADIER; in *Recueil de l'Académie Rochelle* T. III p. 241 ſqq Epitome ampla e in *Mercure de France* a. 1758. Jan. Vol. II. p. 14 158.

Schmedeberg. NICOLAI SCHMEDEBERG Diſſertatio de G rum Druidibus cum Gothorum Drottis col *Londini Scanorum* 1758. 4.

Pelloutier *Obſervations hiſtoriques et critiques (ſur l'abo des ſacrifices humains dans les Gaules et la ruin Druides) par M.* PELLOUTIER; in *Nouvelle Bi thèque Germanique* T. XXV. p. 438 — 452. I nova auctoris hiſtoriae Celtarum editione a *mato* procurata *Pariſiis* 1770.

Hannover Magazin De Druidarum conditione ac nomine d tant ſcriptores anonymi in *Hannöverſche* ... zin a. 1767 p. 85 ſqq a. 1768. p. 881 ſqq. a. 1 p. 1590 ſqq

François Trabouillot *Des Gaulois, des Druides et des Antiquités Gaule, par des Religieux Benedictins de la Cong tion de S. Vanne (Dom* FRANÇOIS *et* TRABO LOT); in *Hiſtoire de Metz* (à Metz 1769. 4.)

Smith *Choir Gaur, or the grand orrery of the an Druids commonly called Stonehenge on Salisbury By* JOHN SMITH, *M. D. Inoculator of Small-* London 1771. 4.

Mé

Mémoire à conſulter pour les anciens Druides Gaulois, contre Mr. Bailli etc. Par M. l'Abbé (NICOLAS) BAUDEAU. à Paris 1777. 8. — Contra Baillium, nuperrime a ſociis ſuis fanaticis occiſum, qui doctrinarum et artium liberalium progreſſus inter mortales e ſeptentrione verſus meridiem factos demonſtrare voluerat, et contra *Deguigneſium*, auctor diſputat atque Druidis hunc honorem vindicare ſtudet. Eos enim Magis Perſicis, Brachmanibus Indicis ac ſacerdotibus Aegyptiacis eruditione ingenioque minime ceſſiſſe contendit. Omnia, quae Baillius de populo ſuo vetuſtiſſimo ſibi ficto praedicat, Noſter Druidis ſuis tribuit. Plinium adeo Druidas Gallos nominaſſe Magos, hocce vocabulum originis eſſe Celticae; Druidas veros fuiſſe aſtronomos atque geographos; traditiones veteres ac monumenta Europae et Aſiae Druidarum regionem tanquam verum fontem diſciplinarum atque artium liberalium repraeſentare; Phryges Aſiaticos inde a temporibus remotiſſimis ante Troiae obſidionem fuiſſe coloniam Gallorum Illyricorum; et quae ſunt huius generis reliqua. Baudeau.

Cf. *Gothaiſche gelehrte Zeitungen* a. 1778. p. 141 ſqq.

Galic Antiquities, or Hiſtory of the Druids, with a Diſſertation on the authenticity of Oſſian's poëms, and a collection of ancient poëms, translated from the Galic of Oſſian, Orran and Ullin. By JOHN SMITH, *D. D. Miniſter of the Goſpel at Campbletown.* London 1780. 4. *Theotiſce* Lipſiae 1781. II Voll. in 8. — Hiſtoria Druidum huic collectioni inſerta purioribus e fontibus, quam expoſitiones ſuperiores, hauſta dicitur. Smith.

Cf. *Götting. gel. Anzeig.* a. 1781. *Zugabe* p. 442 — 446.

Ledwich. EDUARD LEDWICH *on the Religion of the I* in *Archaeologia, or Miſcellaneous Tracts rela* *Antiquity* (Lond. 1785. 4) Nr. XXXIII. — quidem Druidis omnem eruditionem ac ſ tum eripere ſtudet: at alio ſomnio cerebri fectum eſt, quo nempe olim ante omnem ni generis hiſtoriam nobis notam litterae que liberales idem faſtigium, quod hodie, paverint.

Watſon. MATTH. FRID. WATSON de antiquorum lorum philoſophis, Druidum nomine in tis . . . . . . Ita quidem Hummelius in *B* *teutſchen Alterthümer* p. 238: ſed nec Wat iſte, nec eius ſcriptum amplius nobi notuit.

Denique conſulendi ſunt interpretes ad ... Pharſaliam L. I. verſ. 450 ſqq. utpote qui de Druidis congeſſerunt.

SECTIO IX.

Scriptores de origine primisque rebus Francorum in Gallia.

Rectius fortaſſe hoc argumentum ad cap ſcriptoribus rerum Germanicarum transi dum ibique exponendum fuiſſet: quum a Lelongus, Fontettus atque Struvius cum l ro *) idem in hoc de ſcriptoribus rerum (Francicarum capite tractaverint, multique illud apud nos hoc loco quaeſituri fuerin nobis exemplum horum ducum ſequi liceat

* Struvius ac Buder. ... Bibliothecae hiſtoricae eandem ... egerunt ... ... priores regni Galliarum ... detrahi ... ... Germanicas generatim verſe illuſtrantes p. 746 ſqq.

tibi, qui ad notitiam noſtram qualemcum-
ervenerunt!

e Gallica regione et origine regnorum et Joannes Pariſienſis.
um regionis eiusdem; ex *Memoriali hiſtoria-*
OANNIS *Pariſienſis*, Canonici Regularis S.
ris († circa a. 1351); in Collectione *Duche-*
T. I. p. 128 — 133. — Levia ac non ſatis
rica ſunt, quae auctor de Gallia Franciaque
rigine Francorum, de Burgundionibus,
annis, Flandria et Lotharingia, profert.

FABRICII Bibl. med. et inf. Lat. L. IX. ſ. T. IV.
p. 324 ſq.

De l'origine des François et de leur venue ès Gau- Gilles.
par NICOLAS GILLES; praefixa eſt haec diſſer-
editionibus annalium huius ſcriptoris, de
ſupra ſectione tertia egimus.

ICHAEL COCCINIUS, *Tubingenſis, alias* KÖCH- Coccinius.
lin, de Francorum origine et duplici Fran-
in *eiusdem* Opuſculo, quod vulgo inſcribi-
De imperii a Graecis ad Germanos translatione
toratı 1506. 4); et in *Schardii* Sylloge hi-
o-politico-eccleſiaſtica (*Argent.* 1618. fol.)
ſqq. — Auctor potiſſimum has quaeſtio-
ſcutiendas ſibi ſumſit: An Argentina et
Alſatia ad ius et ditionem pertineant Fran-
n? An Imperii translatio de Graecis ſit
ad Francos et non Germanos? Qui Gal-
populi ad ius et ditionem pertineant Imperii,
feudatarii?

FREYTAGII Apparat. litter. T. I. p. 560 — 565.

La Généalogie des Princes deſcendus des Troyens, le Maire.
ment des François, par JEAN LE MAIRE; in
Illuſtration des Gaules (à Paris 1512. fol.) L.
- Hic, ut multi alii eiusdem temporis,
arte

arte critica carentis, t Troiano quam proavos regum Francicorum.

Trithe- mius Compẽdii ſive Breviariũ primi vol Annalium ſive hiſtoriarum de origine et gentis Francorum ad Reuerendiſſim Chriſto Patrem et principē dominū La Epiſcopũ Wirtzpurgeñ oriētalisq; Franc cem. JOANNIS *Tritemii* abbatis. Cum gr priuilegio Ceſarçe. Ma. *In fine legitur:* I ſum et completum eſt preſens chron opus. anno dñi M. D. XV. in uigilia M tae uirginis. In nobili famoſaq; urbe M tina, huius artis impreſſoriç inuentrice Per Joannem Schoeffer nepotē quõdã uiri Joannis fuſth ciuis Moguntiñ, me artis primarij auctoris. Qui tandē impr artē proprio ingenio excogitare ſpeculariq pit anno dñice natiuitatis M. CCCC L in XIIII. Regnante illuſtriſſimo Ro. imperato derico III. Prçſidente Sanctae Moguntina Reuerēdiſſimo in Chrō prē domino Theo pincerna de Erpach pricipe electore Am M. CCCC. LII perfecit deduxitq; eã (divi uente gratia) in opus imprimēdi (Opera multis neceſſariis adinuentionibus Petri Sch de Gernsheĩ miniſtri ſuique filii adoptiu etiam filiam ſuam Chriſtianam fuſtiñ pro laborũ multarũq. adinuētionũ remune nuptui dedit. Retinerũt aũt hij duo iã p minati Joannes fuſth et Petrus Schoeffe artē ĩ ſecreto (om̃ibus miniſtris ac famili coſt, ne illã quoqmodo manifeſtarēt, iure do aſtrictis) Quo tandē de anno dñi M. C LXII per eosdem familiares i diuerſas ulturas diuulgata haud ...rum ſumpſit ic tum ipenſis Joannis ... ex Aia Co

i diocefis. Fol. — *Pariſiis*, apud Chriſtia-
Wechelium 1539. fol. Inter opera Tri-
ii per Freherum edita (*Francof.* 1601. fol.)
qq. *Theotiſce* a *Jacobo Schenk*, J. U. D. *Spi-*
522. 8. *Francof.* 1563. 8. *ibid.* 1601. 8. —
hemius *Annales ſive Hiſtorias de origine Regum*
ntis *Francorum* tribus, ut ipſe affirmat, vo-
nibus elaborare voluerat: numne autem ea-
re vera elaboraverit, neſcitur. Primum
em a rege quodam Marcomiro ſive anno
ante Chriſtum natum usque ad Childericum
ive annum 750 poſt Chr. nat deduxit. In
ndo et tertio hiſtoriam usque ad annum
continuatam exhibere voluit. Primi iſtius
minis compendium ab eodem exaratum in
ſiſtitur libello, cuius editio princeps rariſſi-
enſetur. Vix repetitione et verſione Theo-
i digna! Nam ex ſcriptoribus ſubleſtae fidei,
aldo de introitu Sicambrorum et *Hunibaldo*
rancis, pleraque hauſit auctor, recentiora-
tempora carent accurata chronologiae ra-
e ideoque fidem haud adeo magnam me-
r.

Bambergiſche Bibl. hiſt. Cent. II. p. 297 ſqq.
wwinckelii) Bibl. univerſalis Vol. IV. p. 257 ſqq.
ionteteek T. II. p. 3. 9 et 95.
rkwürdigkeiten der Zapfiſchen Bibliothek Partic. II.
. 449 — 453.

eodem de origine gentis Francorum com-
um, ex XXII ultimis *Hunibaldi* libris; inter
pp. p. 63 ſqq. inter Scriptores rerum Ger-
Schardii (*Baſil.* 1574. fol.) T. I p. 301 ſqq;
er Scriptores Wirceburgenſes (*Francof.*
fol.) p. 1011 ſqq. — Paullo diverſa eſt
huius opuſculi ab illo, cuius modo men-
n fecimus. Incipit quidem etiam a Marco-
miro:

miro: ſed usque ad mortem Ludovici P ſive ad a. 840 continuatur. Scatet vero ſabulis dudum exploſis.

Cf. Hamberg. Bibl. hiſt. l. c. p. 3?1 ſq.

Gebwile-ri. Libertas Germaniae, qua Germanos Gal minem vero Gallorum a Chriſti anno nat manis imperaſſe, certiſſimis claſſicorum rum teſtimoniis probatur. Encom Ro Regiae ac catholicae majeſtatis illuſtr. Romani imperii Principum Electorum tuantes, Helvetios, Ruarices, Tribote Alſatas, Nemetes, Vangiones, Mogun ac Vbios, non Gallos ſed vere Germano haud proletariorum ſcriptorum atteſtatio RONYMO GEBUILERIO, in ſingulare totiu maniae et Alſatiae praeconium congeſta. *torati* apud Joannem Scotum in Thomae le merio 1519. 4. S. l. 1642. 4. Et in *Schar* ſtorico opere T. I. p. 433 ſqq. Et in *Gold* liticis Imperialibus (*Francof.* 1614. fol.) Hic ſcriptor quoque fabuloſam Francor Troianis originem recoxit. Exhibet poſ riem regum usque ad Hugonem Capetum. ſerit porro de Maioribus Domus atque gine Pipini Brevis, quam a Chlotario nuptias Blitildis, filiae eiusdem, cum Ans derivat. Finis vero auctoris princeps eo ut demonſtret Gallos nunquam Germani et reges leduiſſe, illos potius ab his tales piſſe; nec minus, Alſatiam aliasque re transrhenanas ſemper fuiſſe partes imperi manici. Argumentum, tempore iſto, qu ulterius vixit, a ſcriptoribus Gallicis et manicis multis modis ventilatum!

Cf. ..., *Altes und Neues aus dem The Geſchichte* T. I. p. 376.

[...]DE FONTETTE T. II. p. 4 et 9.

La Sourçe et l'Origine de tous les Roys et Ducs de de Lisle.
[Fr]*ance, extraites de pluſieurs Auteurs, tant anciens* [qu]*e nouveaux, avec leurs faits et geſtes; par* PIERRE [DE] LISLE, *Anachorete, natif de Bourbonnois* 1521. 8.

HERMANNI A NUENARE ſive NUENARII (*Co-* Nuenarius.
[mit]*is Sacri Rom. Imperii, Canonici primum, tum Prae-*[po]*ſiti ſummi templi Colonienſis* † 1530) brevis nar[rati]o de origine et ſedibus priſcorum Franco[ru]m; cum Annalibus Anonymi ab a. 714 ad 829 [at]que Eginharti vita Caroli M. a Nuenario pri[m]um edita *Coloniae* 1521. 4. Et in Collectione [Sc]riptt. rer. Germ. Hervagiana (*Baſil.* 1532. fol.) [p.] V. Praemittitur etiam plurimis editionibus [Eg]*inharti* de vita Caroli M. v. c. *Colon.* 1561. 16. [Fra]*ncof.* 1617. 8. *Trajecti ad Rhenum* 1711. 4. Ex[stat] porro in Annalibus regg. Francor. (*Colon.* [1]521. 12) p. 19—40; in *Bilibaldi Pirkheimeri* De[scri]ptione Germaniae (*Antverp.* 1585. 8); in Col[lec]tioneDucheſniana T. I. p. 172—175; inter [Sc]riptores Heineccio-Leuckfeld. (*Francof.* 1707. [fo]l.) ante Eginharti vitam Caroli M. p. 128 ſqq. [Cu]m Peutingeri Sermonibus convivalibus alio[ru]mque opuſculis, a *Georgio Schubarto*, Profeſſo[r]e Jenenſi, typis repetitis, *Jenae* 1684. 8. Quae [op]uſcula *Zapfius* denuo recudi curavit *Auguſtae* [Vin]*del.* 1781. 8 (p. 92—103). — Auctor, de [me]liorum litterarum cultu ſub initio ſaeculi deci[mi] ſexti egregie meritus, primus fuit, qui fabu[la]s Hunibaldi de Francorum ortu ex Troianis [re]gesque iſtos inde a Marcomiro fictitios, cura[tior]e hiſtoriae ſtudio ductus, exploderet. Recte [ait]ur ipſe: „De origine et ſedibus Francorum [pri]usquam in Gallias eruperint, eorum, qui [h]actenus eius gentis hiſtoriam ſcripſerunt, ne[min]o ſatis fideliter accurateque tractaſſe mihi vi„detur.“

„,letur.“ Francos ac Sicambros gent Germanicae ſuiſſe, probe demonſtrat.

Cf. *Hamburg.* Bibl. hiſt. Cent. II. p. 326 ſq CHRISTII Noctes acad. Spec. III. p. 252.

Irenaeus. MARCI IRENAEI Encomium Franc lectis declamationibus Phil. Melanchth *gent.* 1541. 4) p. 573 ſqq. Separati 1639. 8. — Differit auctor, caete ignotus, de Francorum origine, ant moribus.

Schoonhooven. ANTONII SCHOONHOOVII, *Canonic Brugenſis* († 1557) Diſſertatio epiſtoli nelium Gualterum ſcripta A. 1547 de ſedibus Francorum; in *Ant. Matthaei* veteris aevi (*Lugd. Bat.* 1692. 8.) ſqq. — Sententia huius auctoris d quam Hadr. Junius quoque in Batav tus, huc redit: Francos a Troianis m undos, verum origine eſſe Germano eos Cattis potius quam Chaucis adſ ab ultimis vero Germaniae oris in me evaſiſſe, atque Gallias ſuis incurſior marique, inde a Probi imperio et m Conſtantio, vexaſſe, easque nonnum tuus inſedliſſe, ab obitu vero Aetii reg condidiſſe. Nomen Francos traxiſſe tate vel a ferocia: plures autem eo gentes, ex quibus duarum nomina c Saliorum et Anſuariorum. Salios no Sala dictos, ſed nomen illud domo ſe liſſe, et ex veteri gentis conſuetudi Ammianus Marcellinus L. 17. cap. 8 appellatos, licet poſtea inter Moenum conſederint. Immigraſſe vero Ilos ant Chamavorum, qui hodie Campenſes; rum, quos dicas paludum incolas,

lla; Tencterorum, ubi hodie Daventria, et
rum regio praecipua hodienum Drenta, in
olumnae Herculis ſpectentur; Tubantum,
rum regio hodie Tuwente vel Twente. Ab
rgo Francis Saliis adhuc in Bructeris ſuper-
nomen *Saland*, eorumque fuiſſe legem Sali-
, a Pharamundo rege latam. Aliam fuiſſe
m Francorum Gombetam, quae forte ad An-
ios ſpectaverit. Strabonis aevo nomen Fran-
um fuiſſe ignoratum, et in alterius gentis
manicae nomine delituiſſe. Sub finem do-
quod genus fuerit Gonildae Auguſtae, quae
rico III Imp. nupſit.

De Francorum rebus et origine epiſtolae vel Curio.
duo; auctore JACOBO CURIONE, Hofemia-
Medicinae Doctore et Profeſſore (Heidel-
genſi † 1572); cum eiusdem Chronico (*Baſil.*
7. fol.).

La première partie du Traité de l'origine, pro- Du Mou-
et excellence du Royaume et Monarchie des Fran- lin.
et Couronne de France; par CHARLES DU MOU-
, *Pariſien Juriſconſulte* († 1566) à Lyon 1561.
à Paris 1561. 8. Latine hac inſcriptione:
ma pars tractatus de origine, progreſſu et excellen-
regni et monarchiae Francorum et Coronae Fran-
; Authore Do. CAROLO MOLINAEO. *Lugduni*
44. *Genevae* 1596. fol. *ibid.* 1610. 8. Et in
oſi Monarchia S. R. I. T. III. Latine et Fran-
lice in Molinaei Operibus *Pariſ.* 1615 ſqq.
1681 ſqq. -- Auctor, iureconſultum ma-
am hiſtoricum agens, omnes monarchias
iores examini ſubiicit et demonſtrare ſtu-
ullam tam diu floruiſſe quam Francogalli-
Francos, quos Sicambros fuiſſe aeſtimat,
ante Chriſtum natum tempore floruiſſe,
. Francogallos ſemper ex ſua gente

habuiſſe reges, foeminasque nunquam impe ſummum tenuiſſe, obſervat. Regimen e cum Judaico comparat, probatque, regibu ligionis ſtatum atque diſciplinam mutare, l que contra Pontifices Romanos ferre l Scripſit haec auctor, dum religione P ſtantium addictus fuit; poſtea ad Pontı tranſiit.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 4 ſq.

Malvinus. GODEFRIDI MALVINI, *Burdigalenſis*, de] Francorum gente liber; in *eius* opere, c rum nobis incognito, quod inſcribitur: (*gement*. Burdigalae 1563. 4.

Chriſto-phorus Ruffinia-cus. De regnorum Galliae et Francorum ori incremento et continuatione; auctore CHR PHORO RUFFINIACO, in Senatu Burdigalenſi fide; in *eius* Commentariis omnium hiſtori (*Pariſ.* 1571. 4.) p. 414 -- 475; de quibus pra Vol. I. P. I. p. 97, ubi quidem eosdem mendavimus, quod vero minime referre mus ad hanc de Francis diſſertationem, i auctor fabulas ſuo tempore iam exploſas a fovet.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 6.

Salenus. GUILIELMI RABOTTI SALENII (*publici l Gallicae Profeſſoris*) Oratio de gente et l Francica. *Wittebergae* 1572. 8. In *Albini* C nico Miſnenſi (p. 18) CASP. PEUCERUS huius tionis auctor perhibetur. Origo Franc Germanica potiſſimum probatur ex voca Germanicis, in linguam Gallicam receptis.

Foreſt. *Cronique de France, de l'origine des Franç de leur venue en France; par* DENYS FOREST. à 1573. 8.

D 3

urs de l'origine des Gaulois; enſemble des le Maſle.
et des Manceaux; par JEAN LE MASLE, An-
la Fleche 1575. 8. — Verſibus auctor
ineptiſſime ſuper hoc argumento.
FONTETTE T. I. p. 6.

ſes Conſidérations ſur l'origine des François; de Belle-
ÇOIS DE BELLEFOREST; ſub initio eius- foreſt.
ales de France, de quibus ſupra.

urs de l'etymologie et origine des Francs ou du Hail-
, qui depuis furent appellés François; par lan.
DU HAILLAN; in limine operis, ſectio-
a nobis recenſiti atque Hiſtoire de France

origine del Regno di Francia; da STEFANO Luſignano.
NO, di Cipro, dell' Ordine de Predicatori;
in Raccolta di cinque Diſcorſi, intitolati Co-
Padova 1577. 4.) Cf. ſupra Vol. II. P. I.

de l'eſtat et origine des anciens François; Vignier.
LAS VIGNIER, de Bar-ſur-Seine, Docteur
ine. à Paris 1579. fol Editio aucta à
582. 8; atque ex hac ſecunda editione
a Collectione Ducheſniana T. I. p. 134
Multam laudem promeruit hic liber ob
eruditionem et circumſpectam diligen-
hoc argumento explicando; maiorem
iſſet, ſi paſſim minus diffuſe diſputaſſet,
ue ordine uſus fuiſſet. Haud male de-
e ſtudet, in Germania inferiore Franco-
s primarias, easque inde a regione Si-
um per littus cisrhenanum Germani-
ideque usque ad Albim, continuatas
nnquam a Romanis perdomitas. Quod
omen Francorum pepererit, Gallieno
re demum regnante cognitum. Fran-
nodiam et Friſiam, ut et Sicambriam,

 ſenſim

ſenſiim occupaſſe, atque hanc quidem
lis antiquis, per Auguſtum Imperatoren
liam tranſlatis, fuiſſe deſertam; et quae
liqua.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 203 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 614.

Marcile. THEODORI MARCILII (*Rhetoris et Ph gii Pariſienſis* † 1617) de laudibus Gallia prima, in qua de primis huiusce imperi bulis deque Galliae Celticae et Francicae diſputatur. *Pariſiis* 1584. 8. — Et hic nam decantatam de Gomero, qui et G ctus fuerit, repetit. Simul contendit Gallos quidem unum eundemque fuiſ lum: Francos vero origine tenus Gallo tionem, tranſiiſſe Rhenum, ac per ten quod in Germania haeſiſſe, tandem ver liam rediiſſe, ſibi perſuaſit.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 7.

du Bellay. *Epitome de l'Antiquité des Gaules et d par feu Meſſire* GUILLAUME DU BELLAY, *de Langey, Chevalier de l'Ordre du Roy, et tenant Général en Piedmont, avec un Prologu faict ſur toute ſon Hiſtoire, et le Catalogue d alleguez en ſes Livres de l'Antiquité des Ga France. Plus ſont adjoutées: La tranſlati Oraiſon faite en la faveur du Roy Jean de de la guerre contre le Turc; Tranſlation d'u eſcrite en Allemand, ſur les querelles et differe tre Charles-Quint, Empereur, et le très-Ch de France, François I; Tranſlation des Le tes par le très-Chrétien Roy de France, F aux Princes, Villes et autres Etats d'Allema pondre aux calomnies ſ——s — le merveill l'honneur de Sa Majeſté.* à Paris 1556. 4. el

— Opuſculum, quatuor in libros diſperti… …, breviarium fabularum de Gallis atque Fran… …, ſecundum Annium Viterbienſem ac Trithe… …, offert, et quidem usque ad Auguſti Im… …ratoris regnum. Sapienti ſat!

CL. DE FONTETTE T. II. p. 5.

REINERI REINECCII Origines Françorum; in … Annalibus de geſtis Caroli M. praemiſſis … …ne Saxoni vetuſto. *Helmſtadii* 1594. 4. Reineccius.

Le Deſſein de l'Hiſtoire nouvelle des François, et … avant-jeu la refutation de la deſcente des fugitifs … Troyes aux Palus Meotides, Italie, Germanie, … et autres pays, pour y dreſſer les plus beaux … qui ſoient en Europe, et notamment ceux des … et des Germains, et puis la Monarchie Fran… par LANCELOT VOESIN, *Sieur* DE LA POPE… …E; in eiusdem *Hiſtoire des Hiſtoires* (à Paris … 8.) — Breviter auctor opinionem ani… … qua Franci Troianorum ſint poſteri, de… … de la Popelinière.

CL. DE FONTETTE T. II. p. 7.

Abrégé fidele de la vraie origine et Généalogie des … auquel eſt traité de la Généalogie et hauts … des anciens François; enſemble de leurs Ducs et … jusqu'à Clovis I; par CLAUDE DU PRÉ, *Sieur … Vaux Plaiſant, Conſeiller du Roy en la Cité de* … à Lyon 1601. 8. — Irrito conatu origi… … Francorum a Troianis regumque fictitio… …, ſaepe commemoratorum, ſeriem defende… …itur. Du Pré.

De antiqua Francorum origine fragmentum, … Scholiis JO. RICHARDI ad Petronium Arbi… … *Pariſiis* 1611. 8. Richa…

De l'origine des François; par LOUIS PASCAL de … LA COURT; in eiusdem *Tableau des Gaules* à la Cou…

Paris 1616. 12). — Librum eſſe futilem, I
Vol. VI. P. II p. 103 et in hac parte lection
iam retulimus. In diſſertatione de Francr
origine auctor quinque libris maximam pa
recoxit figmenta Hunibaldi, Annii Viterbi
atque Trithemii. Plura qui de hisce lau
ſcire velit, adeat *Fontettum* T. I. p. 7.

Cluver. PHILIPPI CLUVERII Diſquiſitio de Franc
de Francis; in *eiusdem* Germania antiqua (
Bat. 1616. fol.) T. I. L. III. cap. XX; et in
lectione Ducheſniana T. I. p. 175 ſqq
ctor demonſtrat, Francos veros fuiſſe Ge
nos, finesque Germaniae tum demum t
greſſos, quum in Gallias irrumperent.

Pontanus Originum Francicarum Libri ſex, in qu
praeter Germaniae et Rheni Chorograpl
Francorum origines ac primae ſedes, aliaq
gentis in Gallias tranſitum, variasque vict
inſtituta ac mores pertinentia, ordine dedi
tur; auctore JOANNE ISACIO PONTANO. Ha
vici 1616. 4. — Auctor hic Pontanus,
iam Vol. VI. P. II. p 161 meminimus, acuti
hoc argumento tractando ſcriptoribus vidit
rioribus, omnemque, iudice *Martino Opit.*
notis ad rhythmum de S. Annone p. 13) I
icae gentis notitiam, et quicquid huc
magno ſtudio congeſſit in originibus Fran
1 ro hodie occurrentibus. Quas quiden
libris abſolvit, in quorum primo, capitibu
cem diſtincto, Germaniae terminos et li
metitur, et quidem probat, R. e um Danul
qui ſemper maniſſe Romanae potentiae t
nos verſus Germanos, ita, ut ſi quando Ri
Danubiusque congelarentur, aut alias ten
vco fluerent, metus et ſupplicationes eſſent
alterius ripae accolas. Ex inuute vero F
Ge

manıam diſtinctam ait in ſuperiorem et in-
orem ſive primam et ſecundam. Agit porro
Galliae Belgicae termino, fluvio Flevo, et
Bataviae et Friſonum etymo. De Taciti
acis qui fuerint; de ripa Romanorum, ad
ex adverſa Germanorum ripa neminem
ermem et ſub cuſtode admiſſum probat ex
o. Pergit ad Germaniam transrhenanam,
Suevis, Ubiis ac Sicambris, Chattuariis
ae gentibus finitimis, et horum veris olim
s differit; de Sala fluvio, Straboni memo-
diſquirit, eamque Iſalam interpretatur.
porro ad Friſios, Anſuarios aliosque,
ni non nominatos, Sicambros etiam, at-
os explicare ſtudet. In libro ſecundo in
aniae magnae notationem atque diviſio-
quirit, dum Germani diſtinguantur in In-
es, Iſtevones et Hermiones. Alteram
niae diviſionem factam fuiſſe ait in Saxo-
Alemannos et Francos, de quibus prae
s differere ſibi propoſuit; et quidem ex-
os notosque primitus fuiſſe dicit eo loco,
Iocati a Caeſare Sicambri. Tacitus vero
nos proprie ſic dictos appellavit, et qui-
in loco, ubi Bructeri, Chamavi, An-
, Tencteri, Uſipii ac Friſiii, et reliquae
inter occiduum Rhenum Oceanumque at-
lbim. Deinde variorum refutat opinio-
uae Francos longe vetuſtiores faciunt,
vel a Troianis, vel a Gallis vel ex ho-
Franconia, vel e Scandinavia vel aliunde
nt. Pergit ad eorum diſtributionem,
b Ammiano Marcellino fieri probat in
os et Salios. Anſuarios quidem vagum
m genus facit, ſine certis ſedibus colle-
ac bellicoſum populum, qui ſe Francis;

poſtea, potentia ac gloria nominisque fama paul
latim invaleſcentibus, conſociaverint. Salios
ultra Moſam Scaldim verſus ſedes fixiſſe ait, oc
cupatis Romanorum territoriis, ſed a Iuliano
exinde ad propria repulſos, hosque a Sala flu
vio, hodierna Iſala, ſic dictos putat. Ad ulte
riora tranſit in libro tertio, atque inquirit, un
de Franci fuerint dicti; ubi, refutatis primum
aliorum ſententiis, Francos non a Francione
Hectoris filio, nec a Franco, primo rege, ne
a feritate, vel libertate, nec a cenſu, vel ali
quovis modo ita appellatos, ſed a bipennibus
quas Franciſcas dictas ex Gregorio Turonenſ
(L. XII. c XXVII) probat. Pergit ad regum
Francorum ſucceſſionis ſeriem, quam ordin
Humbaldico ex Trithemio, a Marcomiro, Bo
sporano rege, et huius ſucceſſore Priamo Troia
no, ad Chlodovaeum usque XLVII ſucceſſioni
bus numerat: univerſae tamen huius Humbald
cae hiſtoriae compoſitionem confictum et fab
[illegible] ſum opus eſſe late probat. Poſthac de potest
te regum apud veteres Germanos non libera
infinita, ſed certis legibus circumſcripta agi
Pergit [illegible] regum Sicambrorum, quoru
appellationes Germanicae eſſe originis monſtra
Francorum reges antiquos ex priſcis monime
[illegible] erit, hosque Teutonicae proſapiae eſſe pr
[illegible] In libro quarto res Francorum ſub Imp
[illegible] Romanis geſtas conſiderat; primas
[illegible] Valeriano, Gallieno et Aureli
[illegible] Romana mentionem fieri trad
Pergit [illegible] Francorum reges antiquos
[illegible], Aſcaricum, Radagaiſu
[illegible], Theodemerum, G
[illegible] Marcomerum, Sunonem, Faramu
dum, C[illegible], Meroveum horumque res ſt
[illegible]

rum Romanorum temporibus ſingulatim conſiderat. Ulterius progreditur libro ad Francorum reges in Gallia, Childeri- Chlodovaeum, cuius res geſtas plenius itur, accuratam ſimul temporum Chlo- chronologiam definiens. Poſtea imperii enta, magnitudinem et diviſionem ſtabi- Orientalis tum Francia dicta, ſuperatis igis et Alemannis; occidua vero, quae paene totam contineret. Haec autem n Auſtraſiam, quae et Teutonica Francia quia ibi Teutonice loquerentur indige- ui in diviſione Ludovici, Rhenus, Moſa, s mons, Carbonaria ſilva, Scaldis atque us ad Sequanam usque includebatur: et iam ſeu Franciam Romanam, quod ibi lo- tur Romane, hoc eſt, Romano in Gallicam nicamque phraſin detorto idiomate quae- ntinebat, quidquid inter Ligerim et Sequa- l Oceanum usque fuit. Dein demonſtrat, tione Imperium Romanum a Francis ad es fuerit devolutum. In libro ſexto ritus a et inſtituta veterum Francorum adducit; imo de paganiſmo corundem et idololatria et a planetarum cultu dierum appellatio- erivat. Notabilis eſt locus Agathiae libro omnia Francorum inſtituta tum ſacra tum a explicat. Sacra autem Noſter prius ex- , et quidem de monaſteriis ac locis ſacris rancorumque circa eadem ſtudio ac cultu. ſiaſticarum perſonarum varia fuiſſe dicit ula et officia, hosque inter ſe praepoſitos ſe atque decanos. Inter ipſos vero fuiſſe rarios, cellarios, lectores, bibliothecarios, tarios, cancellarios, ſcribas et chartularios: tes autem cum dignitate tum poteſtate

praeeminuiſſe. Epiſcopos vero et presb[illegible] quos et clerus et populus elegerit, utr[illegible] erudiviſſe. Epiſcoporum, quibus adhu[illegible] res ducere licebat, erat, Synodos parti[illegible] convocare. Progreditur ad caerimonia[illegible] mi et eucharistiae, quam etiam Miſſam fu[illegible] pellatam dicit. Imaginum cultum apud F[illegible] admiſſum; feſta ac natalia martyrum atq[illegible] ctorum celebrata; Latinum in ſacris [illegible] quod tamen poſtea ita immutatum, ut in[illegible] eam Romanam aut Theotiſcam linguam e[illegible] transferrent ſingula. Tranſit dein ad [illegible] [illegible], et morem creandi reges illuſtrat, electione factam affirmat, ita tamen, ut [illegible] ſucceſſionis praerogativa concederetur, q[illegible] [illegible] fuerint, comamque alendi veluti ius [illegible] dam ſibi ſolis vindicaverint. Comitia ſe[illegible] tur, quae tribus ex generibus conſtabant, [illegible] optimatum et popularium. Progreditur a[illegible] iores domus et horum officium, quibus [illegible] ſubiungit duces ac comites, horum digni[illegible] et officia illuſtrans. Pergit dein ad tres Fr[illegible] rum ordines, Adelingos, Frilingos et L[illegible] ſive nobiles, ingenuos et ſervos. Prin[illegible] quoque ſive reges praeſentes ac ore propri[illegible] que ius dixiſſe probat. Leges Francis non [illegible] tas fuiſſe contendit, illas tamen recenſet, [illegible] nonnulla ex iis excerpit; in primis de iu[illegible] a [illegible] et ſervorum ac duelli; etiam [illegible] [illegible] ius Francis fuiſſe declarat. [illegible] [illegible] prifcorum Francorum habitus [illegible] et veſtitum, atque ea occaſione de ſt[illegible] Caroli M[illegible], integrumque Marquardi Fre[illegible] de ea[illegible] [illegible] inſerit. Vultus ſpe[illegible] Fr[illegible] attribuit glaucam et caeruleam, [illegible] [illegible] adſtrictum, et velut membra ſingula e[illegible]

menſ

em; ſaga ex pellibus animalium, capillum
m, barbam raſam, nec ſqualidam: Inter
ob ferri raritatem rarae loricae, rariores
res copiae, enſis femori, et ſcutum ſini-
teri appendebat; arcubus aut fundis, vel
lis, quae eminus iaciuntur, non utebaŋ-
ed ancipitibus ſecuribus ſive bipennibus,
poſtea Franceſcae fuerunt dictae. In op-
ndis urbibus non tam valebant, utebantur
machinis quibusdam bellicis. Cingebant
corona, utebantur ariete, clitellis, Troia
chinis ſimilibus, quas explicat Pontanus.
ugnando potiſſimum utebantur lapidibus.
et ſtratagemata eorum ex Agathia et Gre-
Turonenſi deſcribit. A Marte ſe vertit
ervam, et gymnaſia ac publica Franco-
udia conſiderat. Ultimo tandem capite
ua Francorum veteri diſputat, et quidem
dit, Francos olim Germanico idiomate
ſos, atque ut hoc dilucidius probet, va-
mpla ex Gregorio Turon. laudat, quibus
ge inter ſe verba Francica cum Germanis
nat. — Licet plauſum multorum merito
hicce liber, nactus tamen eſt etiam varios
rios. Acerrimus enim defenſor religio-
ormatae et oppugnator pontificiae quum
ontanus, illam ubique evehere conatus
Quod in tantum movit Pontificios, ut
ium vehementiſſimum cenſorem expertus
Conzenium, Jeſuitam Moguntinum,
chronologia ſua Jubilaei evangelici hoc
m tanquam erroribus foedis ac mendaciis
rcatum cenſet, ſed etiam edicto ſingulari,
d. 10 Maii 1619 propoſito, in librorum
torum indicem, ſubſcribente Roberto
mino, referretur. Alter, quem ſibi ipſe
fecit,

ſecit, adverſarius fuit *Phil. Cluverus*, qui t[illegible] tum de tribus Rheni alveis et oſtiis ac qu[illegible] populis quondam accolis, Lugduni 1611 ediderat. Cuius ſententiae quum in multis [con]trarius eſſet Pontanus, illud non ſolum in primo originum Francicarum expoſuit, ſ[ed] antea ſingulares vulgaverat diſceptationes [cho]rographicas de Rheni divortiis atque oſtiis [ea]rumque accolis populis, Amſtelodam 161[illegible] quibus ad ſingula capita tractatus Cluveria[ni re]ſpondet. Hac quum ſe in Germania ſua a[illegible] defenderet, novam ſyllogen diſceptationum [cho]rographicarum edidit Pontanus Harderv[ici] 8. Sane ſi ipſam conſideramus controve[rſiam], res dubia [illegible] et incerta, quae vix unquam indagabitur.

Cf. [illegible] ſelectarum ad rem litterariam [illegible] T. VI p. 63 — 77.
[illegible] T. [illegible]

de Germ. [illegible] *De l'origine des François; par* MARTIN LE [ROY] Sieur DE GOMBERVILLE; in eius libro q[ui in]ſcribitur: *Des Vertus et des Vices de l'Hiſt[oire]* Paris 1620. 12). — Originem Francoru[m fa]buloſam a Troianis auctor reiicit.

Claverius. [illegible] liber ſingularis, unde ple[raque] minus obvia de Francorum origine, ac D[illegible] natus provinciis, novis inſcriptionibus a[illegible] [illegible] liceat; STEPHANO CLAVERIO auctor[e] [illegible] 1631. 8. — Auctor, Bituricenſis, [illegible] Pariſius a. 1622, fabularum ineptarum [auc]tor atque defenſor praedicatur: collegit t[amen], licet ſine delectu, varia ubivis haud obvia.

Cf. [illegible] T. II p. 12.

D[illegible] JOHANNIS DILLENI *) [illegible] Panegyricus ſerenis. Iſabellae Clarae [illegible]

*) [illegible]

[illegible], Hiſpaniarum Infanti et Belgii Principi ſcriptus. Additae notae et hiſtoricae diſſertationes de origine Francorum. *Lovanii* 1623. 4. — Praeter raritatem nihil nobis de hoc opuſculo conſtat.

Les Dynaſties, ou Traité des anciens Roys des Gaulois et des François, depuis Gomer, premier Roy de France, jusqu' à Pharamond; par JAQUES DE CASSAN, *Juge de Beſiers.* à Paris 1626. 8. — Hic miſero prorſusque inutili modo ſe torquet in defendenda Annii Viterbienſis fide. Quae inde ſequantur incommoda ſeu potius monſtra hiſtorica, quilibet hodie facile intelligit. de Caſſan

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 12.

De l'origine des François, par MM. DE SAINTE-MARTHE; in eiusdem *Hiſtoire généalogique de la Maiſon Royale de France*, de qua ſupra ſectione V egimus. de Ste. Marthe.

GABRIELIS TRIVORII, *Juriſconſulti et Hiſtoriographi regii*, Obſervatio apologetica ad Inſcriptionem Orationis ad Anteceſſores Digeſti Juſtinianei propoſitae, ubi etiam agitur de vera Francorum origine a Gallis deducta, primis geſtis, monarchiae fundamentis in Galliis, atque interitu Imperii occidentalis. *Pariſiis* 1631. 4. — Finis auctoris princeps eſt defenſio Juſtiniani Imp. contra Procopii Anecdota. Opus ipſum habet capita XXXII. In decimo tertio usque ad ſeptimum decimum diſputatur de Gallis et Francis, immixtis autem iisdem fabulis, quarum mentionem facere debemus frequentem. Meliora ſunt, quae auctor de variis Francorum incurſionibus in provincias imperii Romani diſſerit. Trivorius

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 12 ſq.

Traité

Du Fourteau. *Traité de l'origine des François; par* DU F TEAU; in eius *Curiosités Singularités de France* Vendome 1631. 8).

a S. Augustino Macedo. Quaeſtio de origine Francorum tum po tum regum; auctore P. F. FRANCISCO A S. AU STINO MACEDO; in *eundem* Propugnaculo Lu no-Gallico (*Parisiis* 1647. fol.) p. 229 [illegible].

Vredius. De primis Gallorum ſedibus in Flandriae te, quae etiamnum Terra Francica appell: auctore OLIVARIO VREDIO, Iurisconſulto genli; in *eius* Flandria vetere, ſive Ethnica nova Francia, ſeu ad Hiſtoriam Comitum F driae libro prodromo altero (*Brugis* 1650. fol. Omnibus aliorum ſuper Francorum origine nionibus expoſitis, auctor ſuam addit, Franci veteres fuerint Galli, in patriam reverſi.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 13.

Lamnaeus. De origine, lingua et excellentia Franc auctore JOANNE LIMNAEO; in *eius* Notitia r Francici *Francofurti* 1655. 4.) p. 1 — 25.

Hauck. FERDINAND HAUCKS *Hercules Edler Fr Franck... Das ist Kurze, doch [illegible] gründlich [illegible] [illegible] Herkommen, Thaten, Regiment, [illegible] Stamm- und Namens Stiftungen. [illegible]* Wien 1664. Liber ſ[illegible], nugarum et ineptiarum plenu

Audigier. *De [illegible] des F[illegible] et de leur empire.* A[illegible] à Paris 1676. II Voll. in 12. — opus, ut titulo monente, duplici conſilio beratum; primo, ut Francorum origo ex tur. Secundo, ut demonſtraretur, imperium c[illegible] in Gallia nihil aliud fuiſſe, nisi d[illegible] nem imperii Romani, in cuius iura Franci celeſſerint. Et quidem ratione prioris a[illegible]

ſet, anno mundi 3464 ſive ab U. C. 164 ſive e Chriſtum natum 590, Tarquinio ſeniore nante, Belloveſum ac Sigoveſum, nepotes bigati, regis Celtarum, Biturici ſedentis, hoc extra Gallias, ad terras peregrinas occudas, cum magno numero virorum, foeminaa atque liberorum, miſſos fuiſſe, ut nimia ninum multitudine, qua regnum eius laboerit, liberaretur. Belloveſum Italiam petiiſſe, ue Galliam, reſpectu Romanorum, ciſalpi- condidiſſe: Sigoveſum in Germaniam transraſſe. Hactenus auctor quidem Livium ſe-s, nunc opiniones ſibi fictas expromit. Si-eſum nempe cum Gallis ſuis ſedes ſibi ele- in terris Suevorum, qui partem Germa- ſeptentrionalis in vicinia ſylvae Hercyniae Herint. Ne vero Gallorum nomen cum Sue- confunderetur, Vandalos ſe appellaſſe. Hos dalos in varios minores populos diviſos fuiſ-emirum Burgundiones, Varinos, Gotho- Lemovios, Suardones ſive Farodinos, Tu-os, Langones, Semnones, Tectoſages, Hel-s, Boios, aliosque nonnullos. Auctor endit, Gallos retinuiſſe varias hasce denomones a diverſis provinciis, quas in Gal-reliquerint; quod quidem ex ſimilitudine ulorum evincere ſtudet; v. c. *Semnones* ſive respondere nomini *Sens*, *Lemovios* nomini ſin. *Gabones* nomini *Gevaudan*. *Burgundiones* *rges* nomini *Berry*, *Turingos* ſ. *Turonos* no-i *Touraine* caet. *Suardones* ſive *Farodini* ex au-s ſententia ſunt Franci. Quos quidem ait lis ex Gallia Narbonenſi veniſſe ad confi-Hiſpaniae ibique occupaſſe terras, ubi hodie pectuntur urbes *Perpignan*, *Elne*, *Locate*, *Collioure*, ſive eam fere provinciam, quae

hodie

hodie comitatus Ruſcinonenſis audit. F
nius Mela et Plinius nominant eos *Sardones*
dones, et *Sordones*, qui nullo modo diſt
Suardonibus terrae Vandalorum, de qu
tus loquitur, nec a *Pharodinis*, quos Ptol
appellat, quosque Cluverius, Peucerus
lius relegarunt in terram, quae hodie Me
iis nuncupatur. Vandali cum Suardonib
mum in Germania domicilium poſt an
826 ſpatium reliquerunt, hoc eſt, an
Chr. nat. 235, quum Maximinus Ger
ferro et igne invaderet. Vandali, vitan
coli cauſſa, fugiebant in Scandiam. Ib
quum ob ſoli aſperitatem haud diu com
ſtiſſent, patriamque repetere vellent, hanc
comannis occupatam invenerunt, ideoq
m .e in Gallias aliasque provincias Rom
ruperunt easque ex parte occuparunt. S
nes ſive Franci intrabant regiones Bata
Trevirorum et Nerviorum. Probus ill
a. 270 ejecit atque in paludes Seelandiae
ſiae inacceſſas coegit. Et in ſe vicillim
nibus pulſi, ab eodem Probo terras in P
usque ad Paludem Maeotidem impetraru
quae tres vel quatuor annos commorati ſu
greſſi in Bataviam, in Tongriam ſive
driam (hodie Leodium), in Sicambriam,
(Geldriam, Juliacum et Cliviam), nomin
rum et Ripuariorum uſurpare coeperu
hi quidem ſunt, qui a 355 ad Rheni rip
verſi, poſtea a Salus hisce ex ſedibus pu
tra tunc erant limites in Germania transi
domicilia quaeſiverunt; ubi cum Ripuar
paratis ſuis, ſe iunxere atque cum i
bructeros, Chamavos, Antivarios, Catte
ruſci, et Uſipetes, cohabitarunt; qui

omnes ſenſim unam conſtituerunt gen- nomenque Francorum acceperunt. Ri- tum, ut antea, ſub Ducibus, Salii vero egibus vixerunt, usque ad a. 419, ubi Pharamundum, Saliorum regem, com- n ſibi aſſumſerunt principem. Variis in- nibus, cis atque trans Rhenum, usque ad patratis, Clodione duce in Arteſiam, Cameracenſem et Picardiam impreſſio- ecerunt, ubi ab Aëtio quidem caeſi, tamen lliis permanſerunt, atque Clodio domici- ſibi in limitibus Tongriae veteris fixit, rgi quidem, quod, ex auctoris ſententia, fuit inter Bruxellam ac Lovanium. Suc- es eius fines imperii per Galliam protule- atque tandem omnem ſibi ſubiecerunt. fere eſt auctoris ſententia de Francorum e. Duodecim aliorum ſcriptorum opinio- fert, breviterque confutat. Poſtea excur- e antiquitate Celtarum inſerit. Illorum in m usque ad diluvium Noachicum retro r atque affirmat, Noachum et Gallum fuiſſe eundemque; Jovem, Plutonem et num reges fuiſſe Gallorum, ſucceſſores res plures atque illuſtres in terris geſſiſſe s, atque varias regiones coloniis inco- . Deinceps contendere audet, Germanos manos e Galliis, et poſteriores quidem e, quae dicitur *la Limagne d'Auvergne*, pro- e. Regreſſus ad Francos auctor affirmat, per habuiſſe Duces usque ad a. 283, ubi ii ac Salii Reges ſibi adſciſcere coeperint; primum Ripuariorum fuiſſe Regem; eosdem iterum Ducum regimen usque ad elegiſſe; Genobonum primum fuiſſe Sa- n Regem, a quo deſcenderint Mellobaudes,

Priamus, Marcomir et Pharamundus; C
nem, Merovaeum, Childericum et C
vaeum, poſtea regnantes, ex una ſtirp
ortos. Perſtringit deinde auctor brevite
qua Merovingorum regna usque ad Cl
cum III eiusque filium Theodericum. Vo
operis alterum in fronte habet diſſertatio
diviſionibus Galliarum atque Franciae et c
pore, quo nomen Gallorum uſurpari c
rit; ut et de legibus, quae ex eo tempo
venerint; ubi plura diſſeruntur de conſue
bus, quas Francogalli *Coutumes* appellare
Tranſit demum auctor ad poſteriorem
partem, ad probandam propoſitionem,
rium Francorum ſub Chlodovaeo eiusqu
ceſſoribus usque ad ſuam aetatem nihil aliu
fuiſſe imperium Romanum, ab iis in Galli
tinuatum. Quam in rem demonſtrare r
1) imperium Romanum in tres partes, in I
Galliam et Orientem, diviſum fuiſſe; 2
Imperatorem Poſthumum a. 260 Galliam
regnum ab Italia et Oriente ſeparatum; al
do quidem, ſed rarius, unum Imperatore
nia tria tenuiſſe: attamen illa eodem te
tanquam tria regna, ab uno principe recta
ſiderata fuiſſe, ſaepeque ex eo tempore
ad Chlodovaeum Galliam ſuum habuiſſe Ir
torem; 3) Imperatores Orientis poſt inte
imperii Italici quodammodo duorum reliqu
fuiſſe dominos ſupremos; 4) Principes in
rio Gallico clientelae iure Chlodovaeo ei
ſucceſſoribus, adeo regibus ſecundae ſtirpi
dem modo, quo antea imperio Romano
ſtrictos fuiſſe. Quorum terras recenſens
tor excurſus exhibet ſuper origine Brit
ſuper Principibus Valeoniae, Hiſpaniae, A

le ſententi... ori
quam cum Caroli
o Imperatore et ab Ar tos
per Carolum Martell
lum, Caroli Martelli ti e Calx ris
habet diſſertationes, q
, quae ſymbolum imperii Gall li
more Poſthumo fuiſſe affirr od ex
numis pateat. Poſterior verſatur Chil-
ſepulcrum, Tornaci repertum. — Hic
liber multa hiſtori iuvantia continet:
er eius laudabili ſtud nia, quae aedifi-
lius fulcire atque ſe ntentias coniecturasve
invenire poſſint, co uiſivit. Dolendum
quod haud meliori d ſtui ſtuduerit, quod
ationibus ſuis non ſa ntius uſus fuerit,
quod ordinem lucid rem neglexerit. Pa-
, Vaſconia, forſan eundem impulit, ut
os ex illa ortos fuiſſe contenderit, natio-
ue Francicam nimiis ornaverit laudibus.
cturas et etymologias ſuas fiducia et arro-
moleſta obtrudere ſolet.

T. II. p. 13 ſq.

e origine Francorum, qui trans et cis Rhe- Lacarry
habitaverunt, quique alii ſunt a Gallis anti-
auctore AEGIDIO LACARRY, e Societate
in Hiſtoria coloniarum (Claromonti
). — Hic ſcriptor declarat, in Trebel-
lione Francorum mentionem fieri, anno
262 Valerio et Gallieno regnantibus;
ue antea in Vopiſco, ſub Gordiano circa
. Progreditur deinde ad terras, a primis
cultas; ubi diſtinguit inter veterem Fran-
generalem, Salios, Bructeros, Chamavos,
, Cattos, Cheruſcos, Chaucos, Si-
, a Maeno, Albi et Rheno incluſos,

 atque

atque inter Franciam particularem, quae dem in priore comprehenſa et ſolummodo ſivariis et Cattis, incidentibus partem phaliae, Halliam integram, Epiſcopatum derbornenſem, Abbatiam Fuldenſem, quam Thuringiam, ab Albi usque ad Moe tendentem, parvamque partem Franconia ſilvam Hercyniam, propria fuerit. Franco lios occupaſſe vicinia Iſalae in comitatu Zu nienſi, verſus Batavos, poſtea diverſis te ribus ſedes etiam in Batavia, Selandia ac T drid ſibi parantes. Legem Salicam a Phara do a. 420 latam et a Chlodovaeo correct 495 ſtatuit. Adiectae ſunt diſſertationes al chronologicae de regnis Regum primae f inde a Pharamundo usque ad Chlotarium 717. Huius ſcriptoris ſententiam de or Francorum refutavit Vaiſſettus in diſſerta poſtea commemoranda.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 15.

Schurzfleiſch. CONRADI SAMUELIS SCHURZFLEISCHII mata antiquitatum Francicarum. *Vitebergae* 4, et in *eiusd.* Opp. hiſt. politicis (*Berol.* 16 p. 155—166. — Differitur de Francoru dibus primariis in Germania, de regum e potentia et ſucceſſione, de regno Viſigothi Gallia Narbonenſi eiusque interitu per Ch vaeum, de aliis huius regis expeditionibus cis, de eius meritis in rem Chriſtianorum ſa de modo, quo Franci regibus ſuis dominat tulerunt, caet.

E. W. A. (Agricola.) E. W. A. (AGRICOLAE) de non ſperanda monarchia dialogus. *Ratisbonae* 1681. Auctor, caeterum nobis ignotus, p. 118 - probat, Francos Germanicae, non vero cae eſſe originis.

Hiſtoire de France avant Clovis, ou l'origine des de Meze-
François, et leur eſtabliſſement dans les Gaules etc. ray.
par FRANÇOIS EUDES DE MEZERAY; in limine
eiusdem *Abrégé chronologique de l'Hiſtoire de Fran-*
ce à Amſterd. 1682 ſqq. et ſeparatim *ibid.* 1692.
V. de hoc libro ſupra ſect. VI. Libro ſecundo
agitur de origine Francorum. Res huius gen-
tis geſtae narrantur ſimul cum hiſtoria Gallorum
atque Romanorum.
Cf. DE FONTETTE T. II. p. 15 ſq.

M. MARTINI GOEBELII Apoſciaſma hiſtori- Goebel.
cum Francorum natales. *Lipſ.* 1654. 4.

Hiſtoire des Francs et de leur origine; par (GE- de Corde-
RAUD) DE CORDEMOY; in eius *Hiſtoire de France* moy.
Paris 1685. fol.) T. I. p. 65 ſqq. Cf. ſupra
III.

Traité de l'origine des François; par GUILLAU- Marcel.
ME MARCEL; in eiusdem *Hiſtoire de la Monarchie*
Françoiſe (à Paris 1686. 12) T. II. V. paullo ante
ſectio III.

GEORGII ALBERTI HAMBERGERI Diſſ. de Fran- Hamber-
cis antiquis. *Jenae* 1686. 4. — De Francorum ger.
nomine, ortu, ſedibus et regimine tribus capi-
tibus agitur.

De origine et regno Francorum; auctore Du Bois.
GERARDO DU BOIS, Congregationis Oratorii Pres-
bytero; in eius Hiſtoria eccleſiae Pariſienſis (*Pa-*
riſ. 1690. fol.) Lib. II cap. 1 et 2. — Diverſis
hic de re opinionibus recenſitis, auctor Fran-
cos Germanam gentem agnoſcit, quam S. Hie-
ronymus inter Saxones et Alemannos fuiſſe ſcri-
bit, quod Procopius et Agathias confirment;
ſicuti et primum eorum ortum ad Rheni inferio-
ris ripam ulteriorem, et circa regiones, Vahali,
Visdro, Viſurgi, Albique adiacentes ex anti-
quis ſcriptoribus cognoſcamus. De religione

pauca ſubiicit, et a rege Childerico, nondu Chriſtiano, hiſtoriam orditur, Chlodovaei co verſionem ſubnectens, et quae ſub eo non r nus ac ſub quibus iam aliis usque ad Chlotarn contigerint, explanat.

Daniel. *Deux Diſſertations préliminaires pour une nouv. Hiſtoire de France depuis l'établiſſement de la M[illegible] chie dans les Gaules.* à Paris 1696. [illegible]; et in tom I hiſtoriae Francogallicae [illegible] ſcriptoris, qua ſupra ſect III recenſuimus. In priori h[illegible] diſſertationum auctor contendit, Chlodovaeum fuiſſe [illegible] imperii Francici in Gallia: poſteriore depoſitionem Childerici I fabulam e declarat.

Lettres etc *Lettres ou Reflexions critiques ſur les deux Diſſertations préliminaires etc. où l'on fait voir que l'Aut[illegible] [illegible] commence [illegible] à détruire l'opinion comm[illegible] [illegible] de la Monarchie Françoiſe dans [illegible] Gaules [illegible] Pharamond a [illegible]* [illegible] Paris 16[illegible]. 12.

Sperling OTTO SPERLING de origine Gallorum a l[illegible] [illegible] in *Nov. Lit. [illegible] maris Baltici* a. 16[illegible] p. 171 ſqq.

Leibnitz G. G. LEIBNITZII Epiſtola eiusdem argum[illegible] [illegible] p. 245 ſqq.

[illegible] O. SPERLINGII Epiſtola reſponſoria; [illegible] [illegible] ſqq.

Vertot *D[illegible] [illegible] de la Monarchie Françoiſe: par* [illegible] VERTOT: in *Mém. de l'Acad. [illegible]* I. [illegible] p. 390 ſqq. — Epocham ul[illegible] auctor ponit anno poſt Chr. nat. 420.

Richard [illegible] CHRIST RICHARDI, *[illegible] [illegible] Duc. Saxoniae.* Diſſertatio de Fran[illegible] [illegible] Saliorum et Salicorum origine atque di[illegible] [illegible] — illuſtrium virorum Menſonis Altin Jo. Nicol. Hertii et Henrici Cocceii opinioni[illegible]

o[illegible]

oſita. *Jenae* 1713. 4. — Rebus Romano-
ſaeculo poſt Chriſtum natum quarto adver-
Francos geſtis in praeſidium cauſſae advoca-
auctor demonſtrat, Francos ante adultum
ani Caeſaris imperium a nemine Salios fuiſſe
llatos. Ammianum Marcellinum primum
inter omnes, qui eos hoc nomine inſigni-
t; ex eodem colligi poſſe, Romanos Fran-
certos ſibi dedititios velites et Salios vocaſſe,
quaſi ſaltantes, hoc eſt, leviter celeriter-
armis decertarent, facileque hinc et illinc
rſiones facerent, adeoque ſimilitudinem
dam cum ſacerdotibus Saliis deprehende-
; quosdam vero inter Francos, Aulicos,
les, Palatinos, a Sala h. e. Aula, nobiliſſi-
m *Salicorum* nomen conſecutos eſſe. Ne
r, inquit, incerta pro certis accipiamus,
duo nomina quoad ſignificationem et ori-
m multum inter ſe differre, *Salium* quippe
anum eſſe, *Salicum* vero Francicum, ſub
natione Latina, ob adductas rationes aſſe-
s conſtanter et affirmamus.

ICARDI GOTTHELFFII STRUVII Diſſerta- Struve.
e Francorum origine, nomine et migratio-
; in *eiusdem* Syntagmate hiſtoriae Germa-
(*Jenae* 1716. 4.) Diſſ. V. In editione lon-
mpliore, quae inſcribitur: *Corpus hiſtoriae*
manicae (*ibid.* 1730. fol.), diſſertatio iſta perio-
tertiam conſtituit hac epigraphe: *Germania*
Francis; ubi variae de Francorum origine
nes accurate exponuntur ac doctiſſime di-
ntur; poſtea diſſeritur de ſedibus Ripua-
m et Saliorum, de terra et lege Salica, de
e Francorum, de eorum rebus geſtis ſub
ratoribus Romanis, deinde ducibus Phara-
, Clodione, Childerico, Chlodovaeo caet.

O 4 Porro

Porro de Franciae diviſione in orientalem
cidentalem ſive Auſtriam et Neuſtriam, de
corum religione, de forma regiminis, de
nibus regni, de comitiis, atque de Duci
Comitibus Francorum.

G. G. L. f. Leibnitz. G. G. L. (i. e. GUIL. GODOFREDI LEIB
de origine Francorum diſquiſitio. *Ha*
1715. 8. Eadem curis poſterioribus auc
annotatiunculis illuſtrata a *Jo. Georgio E*
in huius editione Legum Salicarum et Rip
rum (*Francof.* et *Lipſ.* 1720. fol.) p. 247
Francogallice in *Recueil de Pièces ſur la philoſo*
p. MM. Leibnitz, Clarke, Newton (à Amſter
12). -- Explodit auctor primum ridicu
lorum opinionem, qui Troianas origine
eis aſſignant; errore forte ex falſis Proſp
ronis nato, qui ad A. IV Gratiani: *Priam*
dam, inquit, *regnat in Francia, quantum ad*
legere potuimus. Quem Priamum ex Pha
do, in Pharamundum contracto, corruptum
catur. Nec veriſimilior eſt Fredegarii,
monachi, Aimonii et plurimorum, qu
ſequuntur, ambitio, partem Francorum
egreſſos in Macedoniam iviſſe fingentiu
bus Alexander poſtea partem victoriam
buerit. Tum Gregorii Turonenſis ſe
ſiſtitur, qui Francos primum cum Si
confundit, et deinde novo errore primas
ſedes in Pannonia quaerit. Denique et
Lacarrii coniecturae examinantur, qui
ſuos ex co[...]iis Gallorum, quas trans F
miſerant, deducit, aliosque e civibus ſu
doctos, nimio patriae amore captos, af
tes habuit. Veram gentis originem h
Leibnitius ſibi perſuaſit [...] *Geographo Ra*
(quem *Gudenus* audivi [...]loque oc

poſt Chr. nat. vixiſſe hodie ſcimus) L. I.
l; quo duce Mauringiam ad mare Bal-
ſtatuit Francorum patriam primariam.
gitur regione, quae Eidora forte et Pani
terminanda, aut ad Viadrum usque pro-
eſt, Francorum lineam, ut Geographus
cit, ſive gentem olim habitaſſe, ac inde
riores regiones, et tandem provincias Ro-
um ſenſim ſucceſſiſſe. Auctoritatem Ano-
Ravennatis auget Ermoldus Nigellus, au-
rancus, in carmine ad Ludovicum Pium.
m praeterea teſtimonium deſumitur ex il-
narratione, qui Francos primum ad palu-
eoticas quaerunt; illas enim veteres non-
um cum mari Balthico confundunt. Poſt-
vero patria egreſſi fuerunt Franci, novas
m ſedes inter Albim et Viſurgim Leibni-
ollocat, idque praecipue probat ex praefa-
legis Salicae: hanc vero non tum demum,
iam in Belgia conſediſſent Franci, ut
tius et Wendelinus voluerunt, ſed longe
conditam, eiusque verſionem Latinam,
e ſaepius interpolatam hodie nobis ſuper-
ſtendit. Memorantur ibi Francorum pagi,
, *Bodogeve*, *Windogeve* et *Salageve*, quo-
egaci ad ſanciendas leges convenerint. Pa-
vero illum Salicum ex donationum, quae
bio Fuldenſi factae ſunt, monimentis, Ca-
M. anterioribus aut aequalibus, oſtendit
circa Salam, Franconicum fluvium, qui
trum Moeni latus prope Gemindam in-
Bodogeva et *Wiſogeva* ad fluvios *Boda*, qui
cem montium Harzicorum fluit, ac *Wiſa-*
adnis Viſurgim, fuerunt. *Windogevae* mo-
m non aeque facile eſt definire, niſi forte
ri poſſit, *Unſtrutam* olim *Windriſam*, omiſſa

 termi-

[...]gni, de quo Poëta Saxo canit, in Koe-
[...], ſed in Salisburgo probe Neoſtadium
[...]letanum quaerit.
[...]a Erud. a. 1715. p. 536 ſqq.

[...]ions (DE PIERRE JOSEPH) DE TOURNE- de Tour-
[...]r la Diſſertation de M. Leibnitz, touchant nemine.
[...]des François; in Mémoires de Trévoux a.
[...]n. — Hic quidem concedit, Francos
[...]rſis nominibus terras inter Albim, Vi-
Rhenum, Moenum atque ſilvam Her-
[...] incoluiſſe: contendit autem, fuiſſe eos-
[...]ime alios, niſi populos, Germanos ap-
[...] hos vero Germanos fuiſſe Gallos, qui
[...] duce Rhenum tranſierint; nomen Fran-
[...]llos ſub Gallieni imperio adſciviſſe, ad
[...]m memoriam libertatis, eandemque de-
[...]m, quam imperatores Romani nullam
[...]parcentes illis non prorſus adimere po-

[...]FONTETTE T. II. p. 18.

[...]i LEIBNITII Reſponſio ad ea, quae R. P. v. Leib-
[...]inius S. J. libello de origine Francorum nitz.
[...]rat, lingua Gallica conſcripta; poſt Ec-
[...]m Salicarum editionem p. 261-264. —
[...]potiſſimum tuetur novisque rationibus
[...]udet, quae ſuper opinione eorum dixe-
Francos a palude Maeotide arceſſunt;
quae auctoritatem Ermoldi Nigelli ac
[...]hi Ravennatis tangunt; denique, quae
[...]riginem Francorum ex Galliis propo-

[...] du P. TOURNEMINE, Jeſuite à M. . . . Tourne-
[...] aux Objections de M. de Leibnitz et de M. mine.
[...] in Journal des Savans a. 1722. Febr. —
[...] diſputatur contra auctoritatem Nigelli
[...] Ravennatis. Anonymus quidem
Turne-

Turnemino reſponſionem exh
ſed nos illa latet.

Gund'ing. NICOLAI HIERONYMI GUND
über des Herrn von Leibnitz S
Francorum, *welche Anno* 1715
hend zu Hannover in 8 *gedrucket*
lingianis (*Halle* 1715. 8) Pa
273. — Auctor repudiat
tianam de ſedibus Francoru
Megalopoli, ſtatuitque, nil
gia erui poſſe. Procopium
palude Maeoti ſe intelligere
thicum. Francorum ſedes
et Viſurgi ad Rhenum pat
tuiſſe complexum plurium
alia contra Leibnitii aſſert
conſentit, Pharamundum
minime fuiſſe, licet aliis
Leibnitius.

v. Leibnitz. *Des Herrn Baron* vo
die wider ſeinen Tractat de
thane Erinnerungen; ibid.
Doctae quidem inſunt
ut in argumento huius
modo coniecturae, qu
ſeque

et cuius canones circumaeruntur, prer
re. Dolendum eſt, Gregorium annos
didiſſe, ac Fredegario demiſſe iudicium
Sanctorum igitur ſunt in medium profe
conſulenda. Conqueritur deinde auctor
rum quorundam interitum, Chronica
et apparatum reliquum hiſtoriae Franc
exſequitur. Adr. Valeſius, opinione
ptam ſecutus, Francos pro uſurpatoribu
habuit, ac ſeſe in eo fefellit. Fredegari
randi ita feneſtram primus patefecit a
praebuit. Ut hanc opinionem refellere
ſuum auctor compoſuit primum. Libr
plectitur res geſtas Francorum ab a. 4
ad 456. Libro III ediſſerit regnum C
et Chlodovaei, a ſacris Chriſtianis adhu
Libro IV eiusdem ad ſacra Chriſtiana tr
acta exſequitur. Libro V enarrat facta
Chlodovaei ad a. 530. Lib. VI inſerv
nendo Gallorum ſtatui, qualis is ex
regno Chlodovaei, ac primorum eius
rum. Monendum adhuc, exordium h
ex magna parte eſſe inſigne antiquitat
ſitionibus, quibus ſit planum, quo n
Romanum Galiis fuerit impertitum, qu
incolae fuerint civili, quaenam fuerint
linguae, quinam mores, a Romanis a
nam religio et quanta Epiſcoporum a

Judaeorum, quaenam diſtinctio curiales poſſeſſores, quaenam militantium mili- fuerit indoles. Inſeruntur paſſim res ſimae, quas inſcriptio libri haud ſpondet. enim auctor de comitiis generalibus, de Imperatorum per Galliam bellicis, de tione ordinis militaris, a Conſtantino M. de muniis civilibus et gubernatoribus ſub Conſtantino eodem eiusque ſucceſſo- le ripa Saxonica tum in Britannia magna, Galliis, de militibus peregrinis, eisque orum mercenariis, ſeu foederatis, de Laetianis ſpeciatim, per quos barbaros is beneficio militari devinctos auctor in- porro de tributis publicis ac ſubſidiis riis, in Gallia per Romanos exactis, de dionibus et Alemannis, Galliae confini- e Saxonibus inſulisque Saxonum, i. e. and, Heiligeland et Buren, de Francis . 117 ſqq. de Gothis caet. Hisce expo- Liber inſervit primus: reliqui vero Libri Francorum Gallicis magis ſunt proprii. primus primum ac ſecundum complecti- undus, tertium et quartum: tertius ve- tum et ſextum. Et libro quidem ſecun- planum auctor, Theodoſii Imp. filium iorem, Arcadium, tutorem quaſi fuiſſe occidentalis, eiusque ſucceſſores confir- Avitum, Majorianum et caeteros: nec us illud reciprocum Imperatoribus occi- us fuiſſe in orientales. Adverſus Gro- endit, ius civitatis Rom. non inhaeſiſſe io, ſed ſanguini ac paternae haereditati, n ad traductionem attinet in poſteros. eſt in illuſtra a expeditione Audoacrii, n Regis, Gallias irrupit, et usque

Andegavum fuit progreſſus. Solennem C
dovaei ad ſuſcipiendam luſtrationem ſacram
ceſſum copioſe delineat idem. Differit de T
dorico, Oſtrogothorum Rege, de Chlo
Chlodovaei uxore, de Tolbiaco, ad quod C
dovaeus Alemannos devicit. Liber ſextu
praeſentat faciem ſtatus Galliarum, qualis i
tra ſaeculum ſextum ac tria ſecuta ſaecula
terit, regalem poteſtatem Chlodovaei ac ſu
ſorum, ad quam foeminae haud adſpirare p
rint, diviſionem populi in plures nationes,
gundiones, Francos, Alemannos, Viſigo
Bavaros, Saxones, ac Britannos inſulares,
mam regni ſub Chlodovaeo ſucceſſoribu
poteſtatem Epiſcoporum, formam ſenatu
bium, eiusque regimen, bella urbium a
ſub Merovingis, terrarum Salicarum ind
redituum regalium eſcriptionem. -- (
quidem, de quo hactenus ſermo, nitet a
lucido ſtiloque venuſto ac perſpicuo: paſſim
ro auctor nimis ver ſus videtur. Teſtim
veterum haud raro in gratiam ſententiarum
rum temerariarum torquet. Coniectur
ingens vis dubia magis, quam lumina, hiſt
Francogallicae infundit. Eadem tamen ſc
res recentiores ad ſtudium renovatum, l
riam Francogalliae veterem magis magisqu
ſtrandi, incitavit. Atque vel ſic Duboſiu
tias promeruit aequiſſimas. In editione
cum ratione rerum tum ſtili varia immut
Hoffmannique dubia, de quibus poſtea, r
vere ſtuduit.

Cf. *Acta Erud.* a. 1736. p. 437—442.
Journal des Savans. a. 1734. Maii Jun. Jul. a.
August.
Journal de Verdun a. 1734. Jul.

Mém. DE TREVOUX a. 1734. Oct. Nov. Dec. et
1742. Sept.
Bibl. raiſonnée T. XIII. p. 388 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 67 ſq.

MONTESQUIEU in *Eſprit des Loix* L. III. ca- Montesquieu.
tribus poſterioribus ſyſtema Du Boſii
eravit atque concutere ſtuduit.

Diſſertation ſur la véritable Epoque de l'établiſſe- Bietus.
ſtes des Francs dans les Gaules; ſur la vérité
ſuſſait de l'expulſion de Childéric, et de l'élection
d'Egidius en ſa place, et de ſon rétabliſſement ſur
rône, par l'adreſſe de Guyemans; ſur l'eſpèce et
de l'autorité d'Egidius et de Syagrius ſon
le Soiſſonnois et pays circonvoiſins, et ſur le
s'eſt donnée la fameuſe Bataille de Soiſſons,
qui a remporté le prix de l'Académie Fran-
Soiſſons, en l'année 1736; *par* (RENE')
T, *Chanoine Régulier de la Congregation de*
, Abbé de S. Leger de Soiſſons († 1767). à
1736. 12. — Inſunt tres diſſertationes,
rum prima auctor, Bietus, contra Danie-
contendit, Francos diu ante Chlodovaei
n a. 357 poſt Chr. natum ſedes in Galliis
aſſe. Deinde contra eundem hiſtoricum
dit locum Gregorii Turonenſis de Childe-
remotione ab imperio. Porro demonſtrat,
Aegidium, neque eius filium, Syagrium,
n in Galliis reges fuiſſe: ſed priorem Ma-
militiae, poſteriorem primum Sueſſioni
natoris munere functum, inde vero ab a.
ſe fere imperatorem Galliarum geſſiſſe. De-
que probare nititur, proelium inter eundem et
dovaeum non ad moenia urbis Sueſſionen-
, ſed in planitie haud adeo procul ab eadem,
eadem apud viam verſus Cameracum, fuiſſe
miſſum. Caeterum auctor cum nonnullis

 aliis

aliis ſtatuit, reges Galliarum tunc demum ma poteſtate uſos eſſe, quum Juſtinianus Chlodovaei filiis conceſſerit. Vinculo t laxiore, quam Du Boſius credit, reges iſt manis obſtrictos fuiſſe arbitratur. Aucto

Lebeuf. ſertationis ſecu , LEBEUF, eadem ſu Galliarum occu lo e per Francos ſenſit no nempe 358 eos R ienum tranſiiſſe, ſed in Gallia Belgica, et quidem in Toxandri arrogaſſe. Defendit quoque Gregorii nar nem de Childerico. Aegidium et Sya ſummo imperio in Galliis uſos fuiſſe c proeliumque Sueſſionenſe, tres vel qu quas dicunt, leucas inde ab urbe iſta in p inter loca, quae hodie Chavigny et Epagr diunt, confectum fuiſſe. Diſſertationis t

Ribaud. auctor, RIBAUD DE ROCHEFORT, opinatur, eos ſedes fixas trans Rhenum inde ab a. 42 ce Clodione occupaſſe; Childericum reg ctum a. 449, ſed a ſubditis a. 454 eiectum, per annos exilio damnatum fuiſſe, quo te Francos Aegidium rectorem ſibi elegerint; dericum a. 462 reſtitutum, ab hoc inde te triginta per annos habenas imperii tenuiſſe dit, Aegidium, Comitem ſupremum Su nenſem, regia fere poteſtate et Magiſtrum tiae Romanorum ſimul fuiſſe; Syagrium pr ſolum dignitatem obtinuiſſe, proelium Su nenſe ad Iſaram *(Oiſe)* in confiniis Camera bus commiſſum opinatur.

Cf. *Journal de Verdun* a. 1736. Nov.
Journal des Savans a. 1737. Jul. et Aug.
Leipz. gel. Zeitungen a. 1737. p. 99 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 68 ſq.

Hoffmann. JO. GUILIELMI HOFFMANNI, *Hiſtoriarum publ. D.* foedera, quae I s Romani Fr

ante tem[illegible] Chlodovaei fecerunt. *Vi-*
ns 1737. 4. — Cum Du Boſio auctor
mus maxime diſputat, qui Francos Ro-
um ſocios et foederatos fuiſſe contendit,
illi ad Rhenum co[illegible]ederint. Docetur
obſtare huic opinio[illegible] ſilentium veterum
orum, porro legis Salicae praefationem
ium perſuadere; non eſſe novi ſyſtematis
ntum, quod Romani operam dederint,
ores redderent Francos; neque argumen-
eo deduci poſſe, quod Romani Francis
ederint; neque, quod in aula Imperato-
ultitudo Francorum muneribus et digni-
nſpicuorum fuerit; neque, quod in exer-
omanorum copiae Francicae militaverint;
prodeſſe novo ſyſtemati fabuloſam Con-
i M. conſtitutionem, ut Imperatores cum
rancis affinitatem contrahere poſſint; fal-
ſe, quod, ex quo ad Rhenum Franci con-
nt, nunquam univerſa gens Francorum
is bellum intulerit, et quidem tantum ſe-
univerſo populo invito turbas excitave-
Exhibetur poſthac ſeries indiciorum, ex
cognoſci poſſit, tale foedus usque ad Ho-
etatem non exſtitiſſe, ſeriesque genuino-
ederum ad idem usque tempus deducitur.
nſtratur porro, Francos Honorii tempore
is non ex foedere ſuo cum Romanis ſe op-
e. Additur commemoratio foederum et
tionum verarum ac fictarum ſub Clo-
Merovaeo et Childerico.

ndem D. Acta et foed[illegible]ra inter Imperatores
orum et Francorum reges primae ſtirpis.
738. 4. — In ha[illegible]tatione auctor
Du Boſium probat, [illegible]vaeum mini-
ſſe Magiſtr[illegible], nec Conſulem,
nec

nec Proconſulem Romanum; : e obſtare, Gregorius Turon. eum Conſulem appellet, eius tempore, omnes dignitatibus conſ ornatos viros hac denominatione hono mactare, moris fuerit. Coniecturam effe nem, qua Juſtinianus Chlodovaeo omnem liam conceſſiſſe dicatur: nil potius fuiſſe terras Galiicas, ab Oſtrogothis occupatas Juſtinianum plures concedere potuiſſe.

Cf. *Bibl. Germanique* T. XLII. art. 13, ubi diſſertationum epitome exhibetur. Articul ſequens 14 continet Du Boſii obſervationes eadem, quas in editione operis ſui altera ... vit. Hoffmannus fortaſſe ſententias ſuas defe fuiſſet, niſi mors praematura a. 1739 eum i viſſet.

Leipz. gel. Zeitungen a. 1739. p. 152 ſqq.

Arpe. PETRUS FRID. ARPE, *JCti*, de Franci ... Themide Cimbrica (*Hamburgi* 1737. 240 - 252. — Diſſeritur haud male, ſed viter, de Francorum origine, de eorum dus cum Saxonibus, moribus, armis gibus.

(Liron). *Du Fondateur et des commencemens de la M chie Françoiſe dans les Gaules: Diſſertation* (de LIRON), *où l'on repond à la Preface hiſtorique Daniel;* in *Singularités hiſtoriques* (à Paris 173 T. I p. 49 — 102.

Eiusdem *Obſervations où il eſt prouvé Françons et les Gaulois étoient confondus long avant Philippe Auguſte;* ibid. p. 265 — 27 Finem ſuum auctor feliciter attigiſſe videtu

Bouquet. MARTINUS BOUQUET de Francorum or moribus etc. in eiusdem *Nouvelle Collection Hiſtoriens de France* T. II. Praef. p. XXIII—I Cf. *Bibl. hiſt.* Vol. VI. P. II. p. 281.

Des Ant[illegible] *de la Nation et de la Monarchie Françoiſe: par* GILBERT CHARLES LE GENDRE, *Marquis de* SAINT - AUBIN - *ſur - Loire, ci - devant Maitre des Requêtes* († 1746). à Paris 1741. 4. — Opus octo in capita diviſum, quorum primum verſatur circa examen opinionum de origine Francorum, quas quidem auctor in ſex claſſes diſtribuit. Tranſit deinde ad originem nominis Francorum, quod rectiſſime derivat a vocabulo theotiſco *frank* vel *frey* ſ. liber. Originem populorum ipſam ita ſibi fingit: Ex duabus Phrygiis eos exiiſſe, Pontum Euxinum ſuperaſſe, poſtea conſediſſe ad Tanaim atque Paludem Maeotidem; ubi quidem ſibi adſciverint nomen Francorum ſive Scytharum liberiorum, ſecundum Herodoti teſtimonium; navigationibus ſuis illinc in Joniam et Aeolidem irrupiſſe, Scytharum autem Nomadum incurſione coactos ſedes ſecundarias ad paludem Maeotidem reliquiſſe, Lydiamque ſibi ſubieciſſe; poſtquam vero rex Haliattes, Croeſi pater, Sardes urbem ſuperaſſet, Francos, a Scythis Nomadibus et aliis perſecutos, Pontum Euxinum transnaviſſe, Danubium navigiis ſuis intrantes in Pannonia inferiore inter Danubium et Savum ſedes fixiſſe; ubi a Strabone, Plinio aliisque dicti fuerint *Breuci*, id quod *Fra*[illegible]*i*. Poſt longam ſaeculorum ſeriem nationem quandam Scythicam Pannoniam occupaſſe, peſtem belli mala eſſe ſecutam; alia ex parte quum Maximinus Imperator militibus ſuis Germaniam [illegible] fecerit deſertam, Francos conſilium cepiſſ[illegible], D[illegible]ii Savique ripas relinquendi Rhenum [illegible]adi; veniſſe igitur ad oſtia huius fluminis [illegible] ad [illegible]tiquas ſedes Sicambrorum, ubi charta [illegible]raphica Peutingeriana litt[illegible] [illegible]uſculis FRANCIA ſcriptis

 ſedes

le Gendre Marquis de St. Aubin.

ſedes Francorum innuerit. Sy mate ſuo a
quatuor ex aliorum ſex o ibus conc
credit; nimirum illas, quibus Franci ex I
gia, ex Palude Maeotide, ex Pannonia,
Germania, et quidem Rheni ripis, orium
cuntur. Caput II ad Amazones ſpectat, ſa
Romanenſi magis, quam hiſtoriae ſimile.
put III agit de origine Langobardorum ex
dinavia; cap. IV de origine nominum Celt
Gallorum ac Germanorum; cap. V de o
Gallorum, quos auctor a Cimmeriis de
hosque ab Aſcenate, Gomeri filio, eosque
in ſtirpes abiiſſe ſtatuit; priorem quide
Troade Phrygiaque minore profectam,
Euxino ſuperato in littoribus Paludis Mae
ſedes figentem; atque ex hac ſtirpe pro
naſſe Francos. Poſteriorem conſtituiſſe
qui, Helleſponto transgreſſo littora Ital
Galliarum incoluerint. Cap. VI inquirit
temporis momentum, quo monarchia Fra
ortum ceperit, quo ſingulorum regum, a
ramundo usque ad Chlodovaeum, imperiu
tium ac finem habuerit. Pharamundus e
ctoris ſententia imperium capeſſivit a. 419.
VII opinio Du Boſii aliorumque recentiori
fellitur, qua regn Francicum ſub initi
Imperio Romano ſub iectum fuerit. Franc
ctus armorum fortu a ſedes ſibi in Gallia
caſſe imperioque R mano nullo modo pa
Cap. VIII in eo eſt, ut probet, omnia i
privilegia Imperatorum inde a Chlodova
ronae Francicae inh eſiſſe, eamque prima
orbe terrarum accer ſendam eſſe. — Opus
ce male ſcriptum dic itur: ineſſe tamen ob
tiones haud pa s, utiles ad explicandas
riae Gallo-F . . . maiore m

uſus fuiſſ t verborum rerumque concin-
partiumque ſtudium curatius vitaſſet. Nam
patriae nimius haud raro coniecturas pro-
t prorſus abſurdas.

Mém. de TREVOUX a. 1741. Sept. Nov. a. 1742.
br. April et Jul.
raiſonnée T. XXVIII. p. 344 ſqq.
nal des Savans a. 1739. Octob.
ONTETTE T. II. p. 16 ſq.

ttre ſur l'origine de la Monarchie Françoiſe; in (Montié)
l de Verdun a. 1742. Jan. — Auctor, Lettre etc.
IE', cauſſarum patronus Aurelianenſis,
er, ſed vere ſtatuit, Francos minime po-
conſtituiſſe ſingularem, ſed complexum
populorum conſociatorum ad libertatem
Romanos, communem eorum hoſtem,
m; qui poſt plures in Gallias incurſiones
lodovaeo demum ſedes fixas ibi compara-

E FONTETTE T. II. p. 19.

miére Diſſertation ſu la véritable Epoque de Ribaud de
ſement fixe des Franç dans les Gaules; par Rochefort
AUD DE ROCHEFORT (poſtea DE LA CHA- ſ. de la
); in *Recueil de Pièces d'Hiſtoire et de Littéra-* Chapelle.
ar l'Abbé GRANET, à Paris 1731. 12) T. III.
q. — Auctor contendit, Francos fuiſſe
Sicambros, qui primas ſedes in Pannonia
rint; Clodionem fuiſſe primum condito-
onarchiae Francica Galliis, circa Du-
Luxemburgicum a. 428.

iusdem *Seconde Diſſertation ſur la verité ou la*
il de l'éjection de Childeric, et de l'élévation
ius en ſa place. ibid. p. 52 ſqq. — De exi-
Childerici non dubitatur, ſed l demon-
ur, contra Aegi-

 dium

dium minime, ut vulgo creditur, octo nos Francis imperare potuiſſe. Fre cum Gregorio Turonenſi ratione itine derici verſus Conſtantinopolin concilia que huius regni initium ponitur in anno

Eiusdem *Troiſième Diſſertation ſur l l'étendue de l'autorité d'Egidius et de Sya fils, dans le Soiſſonnois et pays circonvoiſin* p. 73 ſqq. — Auctor demonſtrare ſtud gidium titulo regio nunquam ornatum, cem Gallorum ac Romanorum, leges et nem Romanorum adhuc ſectantium, fuiſ teſtatem eius fines habuiſſe ampliſſimos, que, ſibi ſuccedentem, munus Magiſtri M a patre adminiſtratum, haud accepiſſe.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 68.

(Eiusdem) *Diſſertations ſur l'origine des ſur l'établiſſement et les premiers progrès de la chie Françoiſe dans les Gaules etc. Avec une abrégée des Rois de France en vers.* à Pari 8. — Nonnulla ex diſſertationibus m cenſitis et hic occurrunt, ſed emendata n que aucta; plura etiam auctor omiſit. H primum differit de Francorum origine, p que eorum mentionem invenit ſaeculo ubi Vopiſcus memorat, ab Aureliano Gallos legioni cuidam praefecto, Fra ſeptingentos caeſos, captos trecentos concluditur, tunc praeſertim eosdem in fuiſſe diſperſos; hoc nimirum tempore pe Gallias incurſiones eos feciſſe, et usque panias, immo et in Africam penetraſſe. poſtea Franci ab imperatore Probo ſedes tum Euxinum obtinuiſſent, pars eorum dam defectionem molita, magnamque copiam nacta, totam Gr[illegible] conturba

S

ilam quoqu , et S uſanam rta, magnam in ea cae m e . Tandem m et in Africam appuli et, r ſta fuiſſet, lo minus domum redire, nullum paſſa detri- tum. potuit. Eumenius in Paneg. ad Con- tinum, Franciae nationes ab ultimis barba- e littoribus avulſas, ait, ut in deſertis Galliae ionibus collocatae, et pacem Romani imperii arent, et arma delectu. Iſtud barbaricum m trans Albim fluvium, cum antiquioribus, ocat Noſter: ſed nominatim Holſatiam vo- , Sicambros, Cimbros, Marſos, ad eundem populum referens. Poſt variorum ſenten- de origine nominis Francorum auctor illud ntiquiſſimo rege derivat, praeeunte Iſidoro. conicitur, quod forſitan ſimilitudo homi- huius cum Troiani cuiusdam principis no- e ſequioribus ſcriptori s occaſionem dede- Francis originem Tro tribuendi. Re- s Noſter a nomine ad r , iterum quaerit es initio ad dextram Rheni p em, ubi collo- ultra Moguntiam tabula Peutingeriana, et ronymus in vita S. Hilarionis. Ducatus genſis, Clivenſis, Comitatus Marchicus, et ua Veſtphaliae pars, Franciam illam, quam ronymus denotat, repraeſentarunt, cuius ores habitatores fuere Bructeri, Anſivarii, mavi, Attuarii, Catti. Iidem Franci nomi- ntur Sicambri, Salii, Ripuarii. Proprie endo Sicambros in Ga am transtulerat Au- us, et ad ſiniſtram Rh i partem collocarat. que ſolum habitationes mutarunt, ſed nomi- quoque, dicti poſtea Guberni, Gugerni aut erni. Salii vocabantur ad Iſalam vel Salam tantes, qui Juliani temporibus Inſulam Bata- m tenueru Confirmatio Germanicae

Fran-

Francorum originis variis argumentis quae potiſſimum ſacra, lingua, veſtitus ſuetudines. atque alia ſuppeditant, de omnibus ſingulis auctor diſſerit. Alte diſſertatio ſedes Francorum in Galliis oc exponit. Pharamundus, cuius ſcriptor quiores nullam iniiciunt mentionem, e regum Francicorum expungitur; Clodio regni Francici in Galliis conditor ſtatuitu tur etiam de Thoringia, quam Franci, greſſo Rheno, Gregorio Tur. teſte tra runt. Sequens diſſertatio eſt de ſepulcr derici I, a. 1653 Tornaci detecto. Au lummodo nonnullas res memoratu dign repertas et in tabella adiecta aeri inciſas ſtrare ſtudet. Additur refutatio ſyſtemat Eccardi de auctoritate primorum regum Spectat eadem Eccardi Origines domus A cae, editas Lipſiae a. 1721; affirmatur, Francorum in Gallia reges Imperatoribu cis Conſtantinopolitanis ſubiectos fuiſſe auctor negat. Agitur ſimul de patriciat dovaei et de patriciis in univerſum. momenti eſt de militia veterum Francor ſertatio; quae cum eadem ex parte veteru manorum ſedulo comparatur. Neque altera, de donis gratuitis antiquae Fran nobilitatis. Hanc excipit diſſertatio de S. gii ad Chlodovaeum epiſtola quadam. eadem ſub finem operum Gregorii Tur. narto collectorum col. 1326. Indidem h ritur integra, cum Gallica interpretation ditis explicationibus, quibus evincitur, epiſtolae ad res Chlodovaei regnum circu tes accommodari haud poſſe; S. Remigiu ſe antiſtitem eloquentiſſimum; epiſtolam

o male adſcribi, dictionem aeque ac de-
ſi conſideres. Quibus ex argumentis
a ea epiſtola videtur. Denique claudit
hiſtoriae Francicae, eiusdem linguae ver-
aboratae, compendium, ordine tempo-
marginem cuiusvis paginae deſignato.

nova Acta Eruditorum Supplementa T. VIII.
54 — 288.
äßige *Nachrichten von dem Zuſtande der Wiſ-*
ck. P. CXXVI. p. 423—445.

ertation ſur l'origine des François; par BAR- Germon.
MI GERMON, *Jéſuite;* in recentiore a
curata editione Hiſtoriae Francogallicae
ele elaboratae (*Pariſ.* 1751. 4) T. I. p.
X — CCVIII. — Auctor, mortuus a.
tatuit, Germanos iſtos, Francorum no-
nſignitos, Rhenum inferiorem accoluiſſe,
nque a. 253 in hiſtoriis occurrere. Hi-
n eorum deinde a Julio Caeſare (?) usque
odovaeum exhibet. Eſt haec diſſertatio
e operis maioris Latine manu ſcripti.

DE FONTETTE T. II. p. 18.

D. SCHOEPFLINUS de Francis; in *eiusdem* Schöpflin.
a illuſtrata (*Colmariae* 1751. fol.) T. I. p.
4.

. HENRICI DRÜMELII Progr. de Francorum Drümel.
ibus fatis atque migrationibus ante Chlo-
m. *Ratisbonae* 1752. fol.

ſtoire ancienne des Francs; (par PIERRE LE (le Roy) Hiſtoire
l'Académie de Montauban) T. I. à Paris 1753. etc.
Inſunt huic tomo, quem duo reliqui,
ctor mente conceperat, non ſecuti ſunt,
tis: 1. Inſtituti ratio, ubi auctor tres hiſto-
ancicae epochas conſtituit, quas totidem
nibus expl are voluerat; primam nempe
inde

in Gallias, ſententiamque Leibnitii et Gu[...]gii confutat, qua Franci Marco Antonin[...]perante, bello Marcomannico durante, M[...]giam reliquerint ac primum in Thuringia [...]derint. Capite ſexto demonſtratur, locum [...]graphi Ravennatis nobiliſſimum nec de un[...] Francorum natione, ſed de parte qua ian[...] ita intelligendum eſſe, ac ſi Franci adhuc ſ[...]ris illius tempore terram illam inhabita[...] In ſectione ſeptima diſſeritur de migratione [...]gobardorum ex Scandinavia: in octava [...] de Francorum ortu fabuloſo ex Pannonia [...]que Paludi Maeotidi adiacentibus. Haud [...] alia ad geographiae medii aevi illuſtrationem [...]currunt in hoc libro, caeterum, ut omnia [...]ius Grupenii, moleſto admodum et obſcur[...] elaborato.

Cf. *Götting. gel. Anzeig.* a. 1758. p. 737 ſq.

Waſtelain CAROLI WASTELAIN *des Francs Sal[...] Ripuaires; ou de la France au-delà du Rhin*, [...] *France Gauloiſe*; in eius *Deſcription de la Gau[...]gique* (à Lille 1761. 4.) p. 25—74. — [...]cinne ſcriptae minimeque contemnendae [...]tur hae diſſertationes.

Longolius. PAULI LONGOLII Diſſ. de vera nominis [...]coniae aetate. Curiae 1763. 4. — Con[...]tur ii, qui iam in Ciceronis Epiſtolis ad At[...] L. XII. cap. 10. Francos odoratu ſunt, atque [...]firmatur, nomen *Frank* ſive *liber* tertio de[...] ſaeculo poſt Chr. nat. ortum eſſe. Aucto[...]dit, poſtquam Franci Galliam occupav[...] Romanos devicerint et Thuringis contra [...]nes opem tulerint, Thuringiam regno ſu[...]iunxiſſe novosque in Thuringia ſubditos [...]cones appellaſſe; inde diceretur *Francon[...]* [...]ſtinguendam ab ea Franciam; quam

H

ſtoriſche Unterſuchung über den Urſprung des Gruner.
ſchen Reiches in Gallien: von M. JOHANN
ICH GRUNER, *der Beredſamkeit ordentlichen*
en Lehrer. Coburg 1764. 4. — Contra
em potiſſimum, qui Chlodovaeum pri-
onditorem regni Francici in Gallia fuiſſe
derat, auctor docte ſane et, ut nobis vi-
clarius, quam antea ab ullo alio factum,
ſtravit, Clodionem iam ſedes fixas Fran-
in Gallia paraſſe, poſtquam et ipſe et du-
ancorum praecedentes irruptiones ſolum
tem Galliarum, a Romanis adhuc obſeſ-
ecerint ſemperque trans Rhenum in Ger-
n redierint: Clodionem vero tandem ibi
ſe et partem Galliarum usque ad Somo-
fluvium occupaſſe; Chlodovaeum poſtea
regnum a Clodione conditum multum
ſe.

ttre de M. DE GRACE *ſur l'origine de la Mo-* de Grace.
Françoiſe; in *Mercure de France* a. 1765.
p. 16 ſqq.

plus anciens Francs (par M. POINSINET DE (Poinſinet
); in huius libro, qui inſcribitur: *Origine* de Sivry.)
mières Societés des peuples, des ſciences etc. (à
1769. 8) cap. IX. Hic ſcriptor, ſen-
um mirabilium ſectator, inaudita antea
ncis non ex monimentis hiſtoricis, ſed ex
o ingenio hauſit.

GII CHRISTIANI CROLLII Reſponſum ad Crollius.
onem: An et qualis fuerit Franciae du-
Rhenenſis praecipue, a Carolingicae ſtir-
Germania regnantis interitu usque ad Sue-
ive Hohenſtauf. regum Germaniae perio-
in Hiſtoria et Commentationibus Acad.
Theodoro-Palatinae. (*Mannhemii* 1773. 4)
hiſt. p. 333 — 480. — Integra quidem

diſſertatio doctiſſima huc non ſpectat: tamen nonnulla, apprime et noſtro aevu illuſtrando utilia. Parte v. c. priore ex brevior notitia primorum populi Francic rum; diviſio populi Francorum in ſex quae iam tempore Chlodovaei auctori obt videtur; Franciae antiquae ſ. Rhenanae d ſiorum a Francia nova ſ. Franconia dive fines Franciae Rhenanae. Ulterius no proſecutus eſt atque copioſius illuſtravit.

Kremer. CHRISTOPH. JACOBUS KREMER in *Ge des Rheiniſchen Franziens unter den Merovin und Karolingiſchen Königen bis in das Jahr herausgegeben von* Andreas Lamey. *Ma* 1778. 4. Quo opere praeſtantiſſimo pra geographiae medii aevi lux multis in rebu accenditur.

Cf. *Gotting. gel. Anzeigen* a. 1778. p. 1 Sſſq *Allgem. teutſche Bib.* T. XXXVIII. p. 35 ſqq. MEUSELII *Neueſte Litteratur der Geſchichtkun* p. 64 — 82.

Reitemeier. *Der alte Zuſtand der Franken bis auf ihre laſſung in Gallien*, von JOHANN HEINRICH MEIER; in opere, quod inſcribitur: *Al Weltgeſchichte nach dem Plan Wilhelm Guthri hann Gray* u. ſ. w. (Leipzig 1783. 8 mai) T. IV. p. 418 — 453. Auctor quidem ſione operis Anglici retinuit, quae ullo tolerari poterant: ſed pauca huius gener runt; longe plura omiſit, emendavit, a Breviter diſſeritur de origine et tribubus corum, de eorum moribus, primis regib Galliam incurſionibus, bellis cum Romar Pharamundo, Clodione, Merovaeo, Ch co atque Chlodovaeo.

I

RECIOT, (*ancien Maire de Baume en Franche-* Perreciot.
ſur l' origine des Francs, ſur l' établiſſement de
archie Françoiſe dans les Gaules et ſur l' Alſace
ienne; in *Hiſtoire de la Province d' Alſace par*
bé Grandidier (*à Strasbourg* 1787. 4) T. I.
p. 294 — 324. — Ad arbitrium aucto-
timonia ſcriptorum docte quidem, at ini-
rquentur. Illi Tulingi et Thuringi ſunt
yma. Creat ſibi pro lubitu Thuringos
os et Alſaticos. Ab his oppidum Turk-
quaſi dicas Thuringheim, nomen accepit.
gum illud Clodionis regis famoſum poni-
Alſatia, ibi enim eſt Dagsburg!!

Allgemeine Litteratur - Zeitung a. 1788. T. III.
556.

ANNIS GEORGII NEHR (Rectoris ſcholae Nehr.
Memmenſis) *Neue Unterſuchung über den Ur-*
der Franken; in *Ausbachiſchen Monatsſchrift*
3. Sept. p. 192 — 220. — Auctor cum
uit, Francos ſaeculo tertio, ubi ſcripto-
mani primum eorum meminerunt, in Ger-
loca Rheni vicinia incoluiſſe; plures na-
commune Francorum nomen adſciviſſe;
ii et Eccardi opinionem, qua Franci ſe-
marias verſus mare Balthicum habuerint,
non poſſe. Nova nobis videtur ſenten-
a Catti potiſſimum foedus illud Franci-
um aliis gentibus Germanicis ad liber-
contra Romanos ſuſtinendam condide-

SECTIO X.

Scriptores de veterum Francorum, Francogallorum, antiquitatibus, ri bus caet. *).

Inſunt quidem libris modo memorat pauca, huc quoque facientia: libri tamen que ſequentes hoc in loco ſeparatim nc nen ſi rectius videntur.

Taboeet. De Republica et Lingua Francica ac C deque diverſis ordinibus Gallorum vet hodiernis, nec non de prima Senatuum et Magiſtratibus artis militaris; adiecta carum antiquitatum et urbium ſerie Latu licis aphoriſmis explicata; auctore JULI BOITIO, Iurisconſulto ad praetoriaqum ſtalem ſenatum ultimae cognitionis au dictatoris in comitatu regio faſces agent *duni* 1559. 4. - - Inſunt, vel titulo p obſervationes miſcellae ſuper hiſtoria Fr in primis tamen auctor verſatur in illi rebus, quae ad rem iudiciariam ac milit aulae officia et dignitates, linguam Fr naturamque feudorum ſpectant. Utilia ctioneque Latina haud mala expreſſa: men paſſim deſideratur. Facile etiam li rere poſſunt, qui opera maiora Paſquier ſaria Du Cangii et Carpenterii, aliaque h neris poſſident.

Cf. (LIRONI) *Singularités hiſtoriques* T. I. DE FONTETTE T. II. p. 21.

*) Scriptores de moribus Francogallorum reca ac ritibus ſingularum F hac provinc [illegible].

origines de quelques coutumes anciennes et de de Brieux.
façons de parler triviales; avec un vieux MS.
touchant l'origine des Chevaliers Bannerets;
. JACQUES MOISANT DE BRIEUX † 1674). à
672. 12. — De auctore varia narrare
us: ſed libri huius notitia nos latet.

tumes de Beauvoiſis; par Meſſire PHILIPPE DE Thaumas
ANOIR, *Bailli de Clermont en Beauvoiſis (l'an* de la Thaumaſ-
Aſſiſes et bons uſages du Royaume de Jeru- ſiere.
1099) *par Meſſire* JEAN D'IBELLA, *Comte*
et d'Aſcalon etc. (*en* 1250), *et autres an-*
Coutumes. Le tout tiré de Manuſcrits, avec
es, Obſervations et un Gloſſaire pour l'intelli-
termes de nos anciens Auteurs; par GASPARD
AS DE LA THAUMASSIERE. à Bourges
fol. — Hoc opus maxime conducit ad
em notitiam morum rituumque veterum
gallorum, ut et linguae Francicae, inde
o undecimo.
FONTETTE T. II. p.

urs et Coutumes des Fr dans les diffé- le Gendre.
ps de la Monarchie; pa L IS LE GENDRE,
de Notre Dame de Paris. à Paris 1712. 12.
53. 12; et in illius *H r de France* (1718
) T. III; de qua ſup ſt. III. — Au-
er alia exponit ſeque Franci, Ger-
magnae progenies n d ener, rei mi-
ange ſtudioſiſſimi fu ru , virtutemque
nni tempore quum in lis bellisque,
certaminibus privatis, ſive l ris, ſive
m magno nobiliſſim gen core et
nto initis, abunde c barunt. Em-
us, quibus equites illi cataphracti, ut a
ernoſcerentur, clype ſuos galeasque
adiis exornare ſoleb t, artis heraldicae
origines nd as eſſe, auctor cum

 alis

Meinders. Diſſertatio ſingularis de iurisdictione ria et curiis dominicalibus veterum Fra et Saxonum; ſive Demonſtratio hiſtori tico-iuridica, quod Nobiles et reliqui proprietarii iurisdictionem quandam ini ſive colonariam, praediariam et ſolar homines proprios, colonos et ruſticos conditionis olim habuerint, et priv ta tate exercuerint etc. Exhibita ab HE ADOLPHO MEINDERS, Iurisc. Bilefeldenſi viae 1713. 4. — Inſunt tres diſſertatior rum prima agit de iurisdictione colonar riis dominicalibus, ſecunda de origine et conditione hominum et bonorum en ticorum, cenſualium et curme icorum mitatu Ravensbergico et vicinis regionil tia de manumiſſionibus et redemtionib num propriorum.

de Vertot. *De la ſignification du mot* Regnum *d Hiſtoriens du Bas-Empire, ſurtout dans écrit de la Monarchie Françoiſe; par M.* VERTOT; in *Hiſt. de l'Acad. des Inſcrip* p. 16 ſqq.

Eiusdem *Diſſertation ſur les ſermens les François;* ibid *Mém.* T. II p. 64 ſqq.

Idem *de l'établiſſement des Loix ſomptu ui les François;* ibid. T. VI. p. 727 ſqq.

de Montfaucon. *Les Monumens de la Monarchie Fran qui renferment l'Hiſtoire de France, avec les chaque Regne, que l'injure des temps a ouvrage compoſé en Latin et en François* BERNARD DE MONTFAUCON, *Bénédictin gregation de S Maur* († 1741). Tome I: *des François et la ſuite des Rois jusqu'à P chement.* à Paris 1729. Cum LVI tabb Tome II: *la Conquête de l'Angleterre par*

Normandie, *le Bâtard*, *tirée d'un Monu-*
s tems; et enſuite des Rois depuis Louis VI
Gros, jusqu' à Jean incluſivement. ibid. 1730.
LXIII tabb. aen. — Tome III: *la ſuite*
is depuis Charles V jusqu' à Louis XI incluſive-
ibid. 1731. Cum LXIX tabb. aen. — To-
: *la ſuite des Rois depuis Charles VIII jusqu' à*
is I incluſivement. ibi . 1732. Cum LIV
aen. — Tome V: *la ſuite des Rois depuis*
II jusqu' à Henri IV incluſivement. ibid. 1732.
LVIII tabb. aen. fol. mai. — Opus ſplen-
n, eadem ratione elaboratum, ut eiusdem
tis *Antiquité expliquée et repreſentée en figures*,
antea quindecim voluminibus in lucem
rat. Omnia in iſto exhibet monimenta,
s iniuria temporum pepercit, quaeque ad
ſpectant, ad Reginas, Principesque regiae
, ad Pares Franciae, Duces Comitesve,
m ditiones in regno ſitae erant, ad mini-
denique regios. In univerſum illo utitur
e, ut, licet praecipue monimenta, quae
ſui temporis repraeſentant, tradat, illa ta-
penitus non omittat, quae poſterioribus
is ſunt condita. Statuas et imagines affa-
s aes incidi curavit; et maluit nimium mul-
bulas in aes inciſas cum lectore communi-
, ut eidem anſam aperiret, ſibi nondum ob-
a ex monimentis eruendi, quam nimis
a exhibere. Ubi enim v. c. monimenta
erici I profert, tam curate ſingula excudi
t, ut et ſoleam ferream equi regii reprae-
t. Quae quidem monimenta ut eo me-
telligantur, iisdem eorumque explicationi
iam integram ſingulorum regum ex ſcripto-
comparis aetatis petitam interſerit, hanc-
ſius, qua in compendiis fieri ſolet, ex-

 ponit:

ponit: ubi tamen diſplicet, auctorem paſſi
mium feſtinaſſe, teſtimoniaque narration
margine paullo negligentius poſuiſſe. Ex
nimentis ipſis nonnunquam conſectaria
quibus non ſolum Francica hiſtoria, ſed et
ritus et conſuetudines veterum explicari pu
Gallico contextui interpretationem Latin
quavis pagina ſubiunxit, ut illorum etiam
modis ſerviat, qui Gallicae linguae non
gnari. Diſſertationem auctor operi praem
conſilio, ut facem praeferret ad meliorem
ligentiam monimentorum, quae in ipſo
prolaturus erat. Illa enim maximam p
exempla ſunt obſervationum, quas in diſſer
ne praevia propoſuit. Agit autem hic de
guratione priſcorum regum Franciae, de ni
de coronis, de liliorum origine, de ſoli
ſceptro, de manu iuſtitiae et de veſtibus
Sic de nimbo docet, reges primae ſtirpis I
ratorum exemplo eum in ſtatuis et imagi
apponi curaſſe; ex monimentis enim pate
Chlodovaeo priſcos Francorum reges co
nimbum in ſtatuis ſuis et depictis tabulis e
mere. Quae Chlodovaeus forſan ab illo te
re ornamenta regia imperatoriis ſimilia aſſu
quo conſulatum geſſit. Uti autem nimbi
ſub initium monarchiae Francicae in Galli
ductus eſt; ſic probabile eſt, eius uſum a
nem primae ſtirpis ceſſaviſſe. Pipini eni
Caroli M. tempora nullum eius conſuetudin
dicium praebent. De induſtria a nimbi uſ
ſtinuiſſe ſecundae et tertiae ſtirpis reges e
colligas, quod, quum ſtatuae erigerentur
bus primae ſtirpis, quorum imagines quo
nimbum geſtaverant, nimbus non adhibitu
forſan, ut conicit Noſter, re entius perp
reli

ione ducti, noluere ſtatuis ſuis apponi or-
entum, quod Chriſto, b. Virgini, Angelis
nctis omnibus tantum competeret. De co-
s obſervat, ingentem earum eſſe varietatem,
s ſe non reddere poſſe profitetur cauſſas.
imenta enim ſola adeſſe et ſcriptores hac de
hil prodidiſſe memoriae. Veriſimile autem
imat, nullam tum temporis coronis aſſigna-
formam fuiſſe, ſingulosque reges pro arbi-
alias atque alias elegiſſe. Ut coronas habue-
verſas veteres Franciae reges, ſic tuetur
tfauconius, lilia antiquiſſimis monarchiae
cicae temporibus ſaepenumero in coronis
fuiſſe adhibita, licet nonnunquam illis ut
mentis uſi ſint veteres Franci. Neque enim
uitus Francorum reges lilia ut ſymbolum
proprium adhibuiſſe, variis exemplis ſir-
— Ex divitiis operis ipſius pauca ſequen-
elibare liceat. Tomo primo, ubi inter alia
derici I monimenta ſepulcralia occurrunt,
tfauconius paſſim contradicit obſervationi-
Chifletii in Anaſtaſi Childerici. In tribus
s Eccleſiae S. Dionyſii auctor ſibi deprehen-
videtur omnes reges, qui a Chlodovaeo us-
ad primae ſtirpis finem Pariſiis regnarunt.
enim ſedecim reges viſuntur, qui numerus
omnes complectitur. Ex monimentis re-
ſecundae ſtirpis unum ſigillum Pipini ex in-
tione: *Pipinus Imperator*, ſingulare eſt. Ex
is autem Caroli M. illud notari praecipue
etur, quod exhibet caput Jovis Serapidis,
ſum geſtantis, quo, ut tuetur Noſter, ad
gnandum diploma uſus eſt Cancellarius Ca-
M. Caroli Calvi etiam ſigillum profert, in
s altera facie caput, in altera monogramma
legitur. Inſcriptio haec eſt ab altera facie:

Gloria

Gloria ſit Chriſto Regi, victoria Carlo; ab
vero: *Jeſu nate Dei Carlum defende potenter*
verendum, ne Montfauconius hic cor
ſigillum Caroli M. cum ſigillo Caroli Cal
delicet p. 274 ſigillum eiusdem figurae c
dem inſcriptione Carolo M. tribuit. Nu
tem argumento nos docet, utrumque,
gnum et Calvum Carolum, eodem uſum
gillo. Praecipue utilitate ſua ſe commen
nimentum, quo repraeſentatur celebris a
gliae cum Normannia, quae a. 1065
iunctio. Quod quidem inter ſchedas
repertum, non ſolum quatuordecim tabu
plicibus offert, ſed etiam, ut uno conſpe
ta hiſtoria exhiberetur, integrum illud m
re imaginum forma in una tabula praemiſi
de Philippi I temporibus agit, copioſius
Anglia geſtas recenſet, et late exponit
menta, quae propius ad iſtum Franciae
non ſpectant. Hugo Magnus, Philippi
maius ſibi nomen comparavit in expe
cruciata omnium prima, una cum pra
Epiſcopis et Principibus contra Parthos i
pugnando. Quam ob cauſſam auctor non
hanc expeditionem verboſius deſcribit,
etiam monimenta, in quibus illa de: i
hibet. — In tomo ſecundo varia
monimenta, e templorum feneſtris et e
ex pictorum ingenio tantum contectis, de
ta, quae magnum uſum reipublicae litte
afferre haud videntur. Sub initium conti
traditur monimenti Anglo - Normannici,
pictura ex auctoris coniectura debetur
ipſius Mathildis, Guilielmi Conqueſtoris c
gis. Varia hoc ipſum monimentum ſupp
quae faciunt ad illuſtrandam Normanniae

ſ

ia coniun......is hiſtoriam. Ubi moni-
a Philippi II exhibet, obſervat, eum pri-
flore lilii in contrafigillo uſum fuiſſe.
n idem in ſigillo, quo anno regni octavo et
o uſus eſt, imberbis repraeſentetur; con-
, Philippum apud reges Franciae barbam
endi morem introduxiſſe. Digna etiam
quae oculos lectorum morentur, moni-
, in quibus depictum eſt, quo modo pro
tis ſuis Ludovicus Sanctus ſatisfacere de-
. Inter eiusdem regis monimenta profert
lum *ſportae*, ut vocatur, *peregrinationis*,
arſupii, in quo Principes Sanctorum reli-
ex ultramarinis regionibus deportarunt.
henduntur in eodem inſignia Principum et
rum ſaepius repetita, Ducum Britanniae
nſium, Drocenſium Comitum, Flandren-
Comitum caet. Exiſtimat editor hoc mar-
n fuiſſe Petri Male-Clerici, Britanniae Du-
uius inſignia in marſupio frequentius ap-
tur. Sub finem tomi adiecit commenta-
n *de Ordine S. Spiritus recti deſiderii ſive nodi*;
ovico Andegavenſi, Rege Hieroſolym. et
e inſtituto, eiusque monimentis; ad cuius
is, qui dudum deſierat, exemplum Hen-
III Ordinem S. Spiritus condidit. — In
tertio auctor aliquantum recedit ab inſti-
quod in ſuperioribus tomis habuit. In iis
, quae obtinere potuit, in aes incidi cu-
in hoc praecipuas tantum picturas vete-
ri inciſas exhibet. Quum enim ſub Caro-
opera et ſtudio Petri de Brugis, pictoris
antiſſimi, pingendi artificium maxima ce-
incrementa; numerus picturarum mirum
dum auctus hunc ſelectum poſtulare Mont-
nio viſus eſt. Omnis, quae ab illis, qui
picturas

picturas in aes incidi curant, atque observ
nibus ſuis explicant, exſpectari poteſt uti
vel eſt, ut illarum ope hiſtoriarum memo
dignarum veritatem confirment, atque non
quam uberius explicent; vel etiam, ut ſigill
habitus cultusque varietates earum benefici
dicent. Utroque modo Noſter officii ſui p
implere ſtuduit. Sic ex duabus picturis mag
favorem, quo Carolus V litteratos viros c
plexus eſt, demonſtrat. Ex alio monim
ſingularem modum, quo huius regis tem
veritas fuerit explorata, diſcas. Superſtiti
quae eadem aetate fuit, documentum eſſe p
tabula, in qua pugna Roſenbercenſis exprim
Inibi enim comparet Oriflamma ſive vexi
ſacrum, quod coelo delapſum putabant eius
tis Franci, et cui maximam efficaciam tri
bant. Hoc Oriflammae ſigno, in ea pugna
panſo, exiſtimarunt ſtatim denſam caligi
quae impedimento erat, quo minus alter
rum videre poſſet, fuiſſe diſcuſſam, et
auxilio reliqua etiam feliciter ceſſiſſe. Inde
inſeritur omnium gazarum, vaſorum aureo
et argenteorum, lapillorum et gemmarum
Carolo V relictarum, ex Codice manuſcr
qui habetur in bibliotheca regia. Ex quo
dem indice non ſolum divitiae, quibus tum
poris reges Franciae abundarunt, intelligu
verum etiam, quantum ſacris reliquiis tri
rint, manifeſtum eſt. Saepenumero etiam
diximus, auctor ex monimentis allatis oſte
quo modo cultus regius diverſis temporibus
rit immutatus. Huc referas, quod, ubi t
lam, in qua adventus Caroli IV Imp. in F
ciam ſiſtitur, explicat, ex illa annotet, C
lum V, regem Franciae, quum exciperet Im
rato

n, equo albo inſediſſe. Equum autem tum ſupremi dominii notam fuiſſe con- quam obſervationem etiam aliis exem- e ipſo tomo probare nititur. Ex pictura, ebritas ſanctae unctionis Caroli VI expri- ubi in folii faſtigio tria ſcuta Francica iuntur, quorum ſingula tres lilii flores nt, concludit, huius regis tempore lilia tis et inſignibus Franciae ad ternum nu- n redacta eſſe. De Iſabella Bavarica, uxo- roli VI, obſervat, quod luxum et pretio- veſtium uſum prae caeteris in aulam re- Francorum induxerit. Id quod non ſolum exemplo, ſed et hiſtoricorum teſtimoniis mat. — Ex plerisque monimentis tomo prolatis illi tantum aliquem referent uſum, uptati ſibi ducunt, illarum regum imagi- aes inciſas videre, quarum in ſcriptis hi- ſaepenumero fit mentio. Ita v. g. tribus acceſſum Henrici VIII, Angliae regis, et ici I, regis Galliae, ad campum, qui vo- panni aurei, ſive ad ludicras pugnas et tres exercitationes, in loco Ardra et Gui- aliter diſtante, ex anaglypho quodam re- ntat. E quibus tamen tabulis, quod ad eſtam ipſam attinet, nihil diſcas, niſi quod is hiſtoricis iam litteris fuit conſignatum: rſan notatu dignum exiſtimes, maximam eorum, qui reges tum comitati ſunt, habere barbam. Nonnullae tamen ima- ita ſunt comparatae, ut ad annotationes m utique dent anſam, licet et illae ad ve- odos declarandos unice faciant. — Re- vo, cui tomus quintus dicatus eſt, tanta invecta vel lignearum vel aenearum tabu- quae pugnas, obſeſſas aut captas urbes,

caedes,

caedes, ſeu carnificinas, colloquia, conv
omnisque generis ſpectacula, exhibent, u
tori neceſſe fuerit, longe maiore dilectu u
ea maxime monimenta proferre, quae ve
armorumque modos varios repraeſentant
ter alia Montfauconius monet, picturas nu
quibus olim libri ornati ſunt, longe elegan
fieri, poſtquam Carolus VIII et Ludovic
bella in Italia geſſerant, ubi quippe ars p
tum temporis maiora ceperit incrementa;
cographiam, Franciſco I regnante, magi
gisque invaleſcentem, picturas in libris ra
reddidiſſe: tamen ante regnum Henrici IV
figurarum ligno inciſarum maiorem fuiſſe.

Cf. *Acta Erud.* a. 1731. p. 49 — 56. p. 495 — 4
1732. p. 97 — 100. a. 1733. p. 243 ſqq. a.
p. 442 — 446.

Journal des Savans a. 1731. Jan. 1732. Febr.
Jan. 1734. Jan. et Febr.

BAUMGARTENII *Nachrichten von merkwürdig
chern* T. VIII. p. 3. ſqq.

TASSIN in *Hiſt. litt. de la Congreg. de S. M*
010 ſqq. et ſecundum verſ. Theot. p. 332 ſqq.

Florinus. JOH. MARTINI FLORINI, *Hiſt. et Eloq.*
que in Acad. Naſſavia Prof. publ. Diſſ. de
Francorum Madio; fide optimorum me
primis recentiorisque aevi ſcriptorum con
ta; in *eius* Opuſculis variis (*Herbornae* 17
p. 237 ſqq. — Deſcribitur menſis Maii e
tas, in primis eius Kalendarum; campum
pro duello ſeu certamine ſingulari ſun
oſtenditur; locum fuiſſe comitiorum et ge
lium et particularium, additur; tempus c
di primo Kalendis Martii adſtrictum, unde
pi Martii appellatio; iudicia ſub dio habita
cum non ſemper electum eundem, caet.

Extrait d'une Lettre écrite de Picardie ſur des de- Extrait
nominations populaires et ſur la cauſe pour laquelle les etc.
noms de Le Roi et Le Prince ſont ſi communs en Fran-
ce; in *Mercure de France* 1735. Febr.

Lettre écrite par M. R. D. G. (RIBAUD DE GA- (Ribaud de
NAT) *en Bourbonnois, au ſujet du jour des Etrennes;* Ganat.)
in *Mercure de France* a. 1735. Jul.

Extrait d'une Lettre écrite d'Orleans, par M. D. (Polluche.)
P. (DANIEL POLLUCHE) *où l'on recherche ſi, lorsqu'*
en France l'uſage s'introduiſit de commencer l'année à
Pâques, on continua de donner des Etrennes le pre-
mier jour de Janvier; ibid. Dec.

Lettre de M. MAILLART, *au ſujet de la date* Maillart.
d'avant ou après Pâques, qui ſe trouve dans les titres
anterieurs à l'année 1566; ibid. Jun.

Lettre de M. A. G. B. D. A. à P. (ANTOINE (Boucher
GASPARD BOUCHER D'ARGIS, *Avocat à Paris*) *ſur* d'Argis)
le temps auquel on a commencé en France de ſe ſervir
de Carroſſes; ibid. 1737. Sept.

Lettre ſur le titre de Mercure de France, et ſur Lettre etc.
l'antiquité des fenêtres à verre dans le Royaume; ibid.
1738. Oct.

Remarques ſur les Dons annuels faits anciennement Lebeuf.
aux Rois de France de la ſeconde Race; où à l'occaſion
des livres offerts en forme de préſens, on parle de ceux
qui ont été donnez depuis à la Bibliotheque de Charles
V, et de ceux que Jean Duc de Berry ſon frere reçut
en etrennes au premier Janvier; par M. l'Abbé LE-
BEUF, in eius *Recueil de divers écrits etc.* (à Paris
1738. 8) T. II. p. 248—262.

Eiusdem *Remarques ſur les anciennes Monnoiſ-*
ſons etc. à l'occaſion de diverſes antiquités du Tréſor
de Notre Dame de Paris; in eiusdem *Diſſertations*
ſur l'Hiſt. (à Paris 1739) T. I. p. 75—102.

Traité des marques nationales, tant de celles qui Beneton
ſervent à la diſtinction d'une Nation en général, que

caedes, ſeu carnificinas, colloquia, com
omnisque generis ſpectacula, exhibent,
tori neceſſe fuerit, longe maiore dilectu
ea maxime monimenta proferre, quae v
armorumque modos varios repraeſentan
ter alia Montfauconius monet, picturas m
quibus olim libri ornati ſunt, longe elega
fieri, poſtquam Carolus VIII et Ludovi
bella in Italia geſſerant, ubi quippe ars p
tum temporis maiora ceperit incrementa:
cographiam, Franciſco I regnante, mag
gisque invaleſcentem, picturas in libris r
reddidiſſe: tamen ante regnum Henrici I
figurarum ligno inciſarum maiorem fuiſſe

Cf. *Acta Erud.* a. 1731. p. 49 — 56. p. 495 —
1732. p. 97 — 100. a. 1733. p. 243 ſqq.
p. 442 — 446.

Journal des Savans a. 1731. Jan. 1732. Feb
Jan. 1734. Jan. et Febr.

BAUMGARTENII *Nachrichten von merkwürdi
chern* T. VIII. p. 3. ſqq.

TASSIN in *Hiſt. litt. de la Congreg. de S.*
010 ſqq. et ſecundum verſ. Theot. p. 332 ſq

Florinus. JOH. MARTINI FLORINI, *Hiſt. et Eloq.
que in Acad. Naſſavia Prof. publ.* Diſſ. de
Francorum Madio; fide optimorum m
primis recentiorisque aevi ſcriptorum co
ta; in *eius* Opuſculis variis (*Herbornae* 17
p. 237 ſqq. — Deſcribitur menſis Mail e
tas, in primis eius Kalendarum; campu
pro duello ſeu certamine ſingulari ſu
oſtenditur; locum fuiſſe comitiorum et g
lium et particularium, additur; tempus
di primo Kalendis Martii adſtrictum, und
pi Martii appellatio; iudicia ſub dio habit
cum non ſemper electum eundem, caet.

Extrait d'une Lettre écrite de Picardie ſur des de- Extrait
[illegible]ations populaires et ſur la cauſe pour laquelle les etc.
[illegible] de Le Roi et Le Prince ſont ſi communs en Fran-
[illegible] in *Mercure de France* 1735. Febr.

Lettre écrite par M. R. D. G. (RIBAUD DE GA- (Ribaud de
[illegible]T) *en Bourbonnois, au ſujet du jour des Etrennes;* Ganat.)
[illegible] Mercure de France a. 1735. Jul.

Extrait d'une Lettre écrite d'Orleans, par M. D. (Polluche.)
[illegible] (DANIEL POLLUCHE) *où l'on recherche ſi, lorsqu'*
[illegible] France l'uſage s'introduiſit de commencer l'année à
[illegible], on continua de donner des Etrennes le pre-
[illegible] jour de Janvier; ibid. Dec.

Lettre de M. MAILLART, *au ſujet de la date* Maillart.
[illegible] ou après Pâques, qui ſe trouve dans les titres
[illegible] à l'année 1566; ibid. Jun.

Lettre de M. A. G. B. D. A. à P. (ANTOINE (Boucher
[illegible]ARD BOUCHER D'ARGIS, *Avocat à Paris*) *ſur* d'Argis)
[illegible] auquel on a commencé en France de ſe ſervir
[illegible] Carroſſes; ibid. 1737. Sept.

Lettre ſur le titre de Mercure de France, et ſur Lettre etc
antiquité des fenêtres à verre dans le Royaume; ibid.
[1]738. Oct.

Remarques ſur les Dons annuels faits anciennement Lebeuf.
[illegible] Rois de France de la ſeconde Race; où à l'occaſion
[illegible] Livres offerts en forme de préſens, on parle de ceux
[illegible] ont été donnez depuis à la Bibliotheque de Charles
V. et de ceux que Jean Duc de Berry ſon frere reçut
[illegible] étrennes au premier Janvier; par M. l'Abbé LE-
[BEUF], in eius *Recueil de divers écrits etc.* (à Paris
1738. 8) T. II. p. 248—262.

Eiusdem *Remarques ſur les anciennes Mommiſ-*
[illegible] etc. à l'occaſion de diverſes antiquités du Tréſor
de Notre Dame de Paris; in eiusdem *Diſſertations*
ſur l'Hiſt. (à Paris 1739) T. I. p. 75 — 102.

Traité des marques nationales, tant de celles qui Beneton
ſervent à la diſtinction d'une Nation en général, que

de celles qui diſtinguent les différens rangs des pe
nes dont cette Nation eſt compoſée, et qui les unes
autres ont donné origine aux Armoiries, aux H
d'Ordonnance des Militaires et aux Livrées des
meſtiques; par M. BENNETON DE MORANGE DE
RINS. à Paris 1739. 12. — Maxima obſe
tionum pars refertur ad Francogallorum
atque conſuetudines.

Cf. *Leipz. gel. Zeitungen* a. 1739. p. 630 ſqq.

Duclos. *Mémoire ſur les Epreuves par le Duel et pa*
Elemens communément appellées Jugemens de Die
nos anciens François; par M. DUCLOS, in *Mé*
l'Acad. des Inſcriptt. T. XV. p. 617 ſqq. —
daliorum iſtorum originem ac finem in Fra
gallia auctor potiſſimum eruere ſtuduit.

Du Tillot. *Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire de la Fê*
Foux, qui ſe faiſoit autrefois dans pluſieurs Eg
par M. DU TILLOT, *Gentilhomme ordinaire de*
R. Monſeigneur le Duc de Berry. à Lauſanne e
nève 1741. 4mai. Cum XII tabb. aen. à
1751. 12. — Opus in duas diviſum pa
quarum prior originem feſti ſtultiſſimi et in
ſimi ſiſtit. Auctor illud derivat a Romano
veterum Saturnalibus. In Gallia primo fui
ſtitutum, inde tamen etiam in regiones vi
propagatum. In parte poſteriore explicatu
ſtoria feſti, olim in Burgundia maxime, at e
aliis in terris, nomine Matris ſtultae (*Mère*
Gaillardons etc.) celebrati. Non ſolum qu
illuſtrationem horum rituum faciunt, aucto
ligenter refert, ſed etiam conſuetudinum
lium mentionem facit. Nugae iſtae hodie
videri poſſunt; quam ob cauſſam auctor,
Ducangium (ſ. v. Kalendae), ex teſtimoniis
batiſſimis veritatem illarum demonſtrat, ſu
que oſtendit, easdem diu ſatis celebratas ſ

nec ab Epiſcopis et Magiſtratibus aliter, niſi ſumma vi, temporibus recentioribus aboleri potuiſſe.

Cf. *Obſervations ſur les Ecrits modernes, Lettre* 425. *Mélanges hiſt. et philoſophiques* T. I. p. 134 ſqq. *Mercure de France* a. 1742. Aug. *Zuverläſſige Nachrichten von dem Zuſtande der Wiſſenſch.* P. XXXI. p. 491—524.

Extrait des Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire de la Fête des Foux; in *Nouveaux Mémoires de M. l'Abbé* D'ARTIGNY T. IV. p. 278—322. T. VII. p. 67 ſqq. — Addidit auctor varia, a Tillioto tranſmiſſa. d'Artigny

Obſervations ſur la Fête des Foux ou des Innocens (au ſujet des Remarques de l'Abbé d'Artigny); in *Journal de Verdun* a. 1751. Octob. Obſervations etc.

De l'Origine de la Fête des Foux, et de la Mère Folle de Dijon; in *Variétés hiſtoriques etc.*

Lettre d'un Gentilhomme de Bourgogne (*M.* DU TILLOT) *écrite à M. Moreau de Mautour, au ſujet des Mémoires ſur la Fête des Foux;* in *Mercure de France* a. 1742. Jan. (Du Tillot)

Lettre (*de M.* BOUCHER D'ARGIS) *au ſujet des Mémoires ſur la Fête des Foux;* ibid. 1742. Jan. (Boucher d'Argis.)

*Lettre écrite à M*** ſur l'explication d'un terme de la Baſſe Latinité, donné dans le Mercure du mois d'Avril dernier:* Abbas Cornadorum etc. in *Mercure de France* a. 1725. Jul — Abbas Cornadorum f. Conardorum apud Rothomagenſes atque Ebroicenſes vocari ſolebat praefectus facetae cujusdam ſocietatis joculatorum hominum, qui ſe Conardos appellari amarunt. Vitia hominum perſtringebant, ſed ipſi moribus incompoſitis civibus ſuis moleſti. Lettre etc.

Diſcuſſion littéraire ſur la chevelure des anciens Francs, ſur ce qu'avoit de particulier celle des Rois et Lebeuf.

illuſtrata, declarant. Redit orum regu ligenter ille deſcribit. Fundos ſubinde du et militibus eos beneficii loco conceſſiſſe, rat. quamvis illa periodus vocabulum feud non ſucceſſionem in feudo, ignoret. Sul rovingis Epiſcopos a clero et populo electo regibus confirmatos fuiſſe, urget, quamvi rolingorum haud pauci Epiſcopos et Abbat arbitrio conſtituerint. Abbates, ad exen laicorum, bona eccleſiaſtica non in benefi ſed in emphyteuſin, certis hominibus conc eaque bona precaria dici, erudite docet. mam iudiciorum illius aevi depingit, advo ibi comparentes, clamatorum nomine fui ſignitos, obſervans. De ordaliis itidem lectu digna, nec ubivis obvia, profert i dium.

Artus *Diſſertation ſur les cauſes et les ſuites de l'E ge chez les Romains, les Gaulois et les Franc M* ARTUS, *Marechal de Camps et Directeur d tifications;* in *Recueil II de l'Academie de la* (à Paris 1752) p. 2 ſqq.

Lebeuf. *Mémoire ſur une Inſcription découverte l'an à Perigueux: par M. l'Abbé* LEBEUF; in *l'Acad des Inſcriptt.* T. XXVII. p. 171 ſqq.

de Caylus. *Examen d'un paſſage de Grégoire de Tou le temps où l'on a commencé d'enterrer les mor les Cités;* ibid. p. 176 ſqq.

Eiusdem *Conjectures ſur l'uſage des ſou qui ſe trouvent en grand nombre en Picardie* p. 179 ſqq.

de Glatigny. *Diſſertation ſur la ſervitude et ſon aboli France: par M.* (GABRIEL) DE GLATIGNY, *Général de la Cour des Monnoies de Lyon* († in eiusdem *Oeuvres poſthumes* (à Lyon 1758 Status ſervorum Gallicorum ... regibus

ac ſecundae ſtirpis deſcribitur, eorum claſſes rationesque, quibus libertatem recuperaverint, cum formulis in hanc rem adhibitis. Adduntur cauſſae, ob quas ſervitus e Francogallia in ſempiternum proſcripta fuerit; quod quidem ex auctoris ſententia factum regnante Ludovico X a. 1315.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 24.

Lettre ſur l'origine du Bonnet-Vert des Banqueroutiers; par M. LOISEL, *Profeſſeur en Droits à Rennes;* in *Journal de Verdun* a. 1759. p. 109 ſqq. Loiſel.

Epiſtola eiusdem argumenti; *par M.* DURAND, *Profeſſeur en Evreux;* ibid. Dec. p. 430 ſqq. Durand.

Réflexions ſur les noms Francia *et* Franci, *et ſur les titres* Reges Francorum *et* Reges Franciae, *donnés à nos Rois; par M.* BONAMY; in *Hiſt. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XXIX. p. 263. Bonamy.

Recherches étymologiques et hiſtoriques ſur les Routiers et la Jacquerie; par M. LUCE, *Chanoine régulier de S. Victor de Paris;* ibid. a. 1761. Maii p. 67 ſqq. Jun. p. 436 ſqq. Jul. p. 35 ſqq. Octob. p. 276 ſqq. Luce.

Diſcours eccleſiaſtique contre le Paganiſme du Roi-boit; par JEAN DESLYONS, *Doyen de Senlis.* à Paris 1664. 12. Editio aucta ibid. 1670. 12. Deslyons.

Diſſertation ſur le Feſtin du Roi-boit, dont on fixe l'origine au XIV ſiècle, et dont on décrit les variétés et les progrès en France; par M. BULLET, *Profeſſeur de Théologie, Doyen de l'Univerſité de Beſançon etc.* à Beſançon 1762. 12. Bullet.

Mémoire pour l'entière abolition de la Servitude en France, ou Mémoire pour les Habitans de Sivry-la-Perche près Verdun etc. par M. DAMOURS, *Avocat aux Conſeils.* à Paris 1765. 4. — Auctor obſervationes ſuper argumento iſto haud contemnendas exhibuiſſe dicitur. Damours.

SECTIO XI.

Scriptores de rebus geſtis ſub regi mae ſive Merovingicae ſtirpi

A. *Fontes huius periodi.*

Gregorius Turon.

GEORGII FLORENTII GREGORII, *Ep ronenſis* († 595) Hiſtoriae Francorum cem ab orbe condito ad annum 595 (a 591); cum *eiusdem* Operibus aliis, qu docente, venundantur ab Impreſſore J *dio* et *Joanne Parvo*. In fine legitur: „I „vium ſeu commentariorum domini *Ad* „*nenſis* epiſcopi ab initio mundi usque „lum ſimplicem Francorum regem. „et iuſſu honorandi patris, Magiſtri „*Parvi*, ordinis praedicatorii et theolo „feſſoris clariſſimi ac regiae confeſſioni „ris prudentiſſimi. In aedibus Aſcenſi „no ſalutis noſtrae MDXXII ad Idus N Qui anni index manifeſto falſus eſt; ni enim dedicatio ad Guil. Parvum ſignata *MDXII ad XII Decemb.* qui numerus e ſed ſubſcriptio illa ipſa errorem prodit, d Petit ſ. Parvus inde ab a. 1518 Epiſcopus ſis fuerit. Anno igitur 1512, non ver quibusdam libris legitur, 1500 ſ. 151 princeps typis expreſſa eſt; nec haec 1521 ſ. 1522, ut nonnulli volunt, typi petita. Forma, qua haec editio prodii folio, non vero in quarto. Prima vice iſta Gregorii ſeparatim, tamen cum Chronico, prodiit hac epigraphe: *Gre ronenſis* Hiſtoriae Francorum libri decem bus non ſolum Francorum res geſtae, ſ Martyrum cum infidelibus bella, et I

[illegible]m haeretic[illegible]rta[illegible]nu[illegible]r. Ado-
[illegible] Viennenſis Chronica *(*[illegible]*ti*[illegible]*adii-*
[illegible]*)*. Pariſiis, M. D. LXI. A[illegible]d [illegible]il. Mo-
[illegible]m (non *Morellium*, ut a[illegible]ri[illegible] typogra-
[illegible]m Regium, et Guilel[illegible]l, ad Al-
[illegible]ricum Warancore ſul D. Barbarae ſigno in
[illegible] Jacobaea. Privilegio Regis. In 8. Praeſtat
[illegible] Morelii dedicatione a[illegible] Archiepiſcopum Tu-
[illegible]nenſem, Simonem a M[illegible], verba apponere
[illegible]entia: „Ad hanc edi[illegible]n codicibus duo-
[illegible] uſi ſumus: uno a[illegible]a impreſſo“ (intelli-
[illegible] videtur editio prin[illegible] modo memorata)
[illegible]e depravato, quo[illegible]rtaſſis typographus
[illegible]oqui doctus et diligens, vel vetuſto exemplo
[illegible] eſſet non bene correcto, vel a quodam
[illegible]perito et negligenti amanuenſi male deſcri-
[illegible] exemplum accepiſſet. Altero vetuſtiſſi-
[illegible] manuſcripto, e bib[illegible]a B. Martini Tu-
[illegible]nſis, unde et alio[illegible]n paucos antiquos
[illegible] beneficio liberalit[illegible]que D D. Canonico-
[illegible] ſelegimus, in com[illegible]nem omnium utili-
[illegible] in lucem venturo[illegible]. Huius codicis ope-
[illegible] Gregorii haec Chr[illegible] emendavi, ut
[illegible] ab omnibus tam n[illegible]tarium opus legi in-
[illegible]que poſſit.“ Succe[illegible]litio, iuxta ve-
[illegible] Codicem ſancti N[illegible]ii in Lorichem cu-
[illegible] ſtudio *Matthiae Flac*[illegible] qui et praefationem
[illegible], *Baſileae* 1568. 8. Poſtea hoc Gregorii
[illegible] edidit *Renatus Laur*[illegible] *de la Barre*, ſub-
[illegible] *libro undecimo, ſive* [illegible]*te ab alio quopiam*
[illegible] *Turonenſi adiecta* cum *Hiſtoria Chriſtiana*
[illegible] *Patrum*, Pariſ. 15[illegible]. fol. Secuta eſt edi-
[illegible] *Margarini de la Bigne*[illegible] Bibliotheca S S. Pa-
[illegible] (*Lugd.* 1589) T. XI. p. 707 ſqq. ſ. editionis
[illegible]ienſis T. VI. P. II. p. 417 ſqq. Porro: *Gre-*
[illegible] — libri[illegible], quibus non ita pridem ad-
iectus

auctoribus aliis depromſit, unde etia
ficultatem aliunde emendari poſſunt.
dendis Sanctorum miraculis, pro aet
mis facilem ſe praeſtitiſſe negari nulle
quit: ſed genius is fuit ſaeculi illius.
ſine difficili negotio diſcernere poſſu
cula atque veritatem. Ruinartus i
alia Gregorii ſcripta hiſtoriam Franco
nii eius poſtremum foetum exiſtimat.
latam vero eſſe eam negat atque pe
Cointii argumentis in contrarium alla
Annales eccleſ. T. II. a. 595, nr. 42 ſq
dere fuſe nititur. Diligentia igitur ſ
quirendis codicibus Gregorianae hiſt
gritatem aſſeruit; notas addidit in ma
varias exhibent lectiones, tempora re
rum indicant, locorum ſitus deſcribe
narum notitiam ſuppeditant. Quid
fuſiores aliquot notas ad voluminis c
cit, quibus nonnulla antiquitatis mo
illuſtrandum Gregorium idonea
Praeterea vitam ex eius ſcriptis, ab O
bate, ut putat, Cluniacenſi, collecta
tos codices antiquos contulit, eique v
luſtrium de Gregorio teſtimonia atte
haec ſubſequuntur annales Francici,
rum auctorum, qui Gregorium pra
loca, et monimenta alia, in quibus Fr
Francorum mentio occurrit, ſecun
nem chronologicum diſpoſita, quae ſ
v. b. Baluzio liberaliter communicata l
indicare omittit manu ſcriptos codic
felici cum ſucceſſu hoc in opere u
Praeter Fredegarium, de quo poſtea
cem addidit, varia antiqua moniment
tem, quae collegit ex vetuſtis auctori

ſtoriarum collectionibus, quas aut a Gre-
audari, aut multum ad opera eiusdem il-
la prodeſſe ſenſit. Quin immo et bre-
onaſterii S. Germani a Pratis hiſtoriam at-
ideo quod illuſtriſſimum id pietatis ac
entiae Childeberti regis documentum,
in eius baſilica cum regibus nonnullis
um adeptus ſit. Aeri quoque incidi cu-
onem tumuli Fredegundis reginae, atque
ius aevi reliquias, quas multum ad hiſto-
orum temporum dilucidandam conferre
perſuaſum ſibi habuit.

urnal des Savans. a. 1699. Jun.
rod. a. 1700. p. 437—443.
ICII Bibl. Lat. med. et inf. aet. T. III. p. 292 ſqq.
ter. de la France T. III. p. 372 ſqq.
ARTENII *Nachrichten von merkwürdigen Bü-*
n T. II. p. 543 ſqq.
RGERI *Nachr. von den vornehmſten Schriftſtel-*
T. III. p. 443 ſqq.
NTETTE T II. p. 85 ſqq.

Gregorii vitiis cf. FRANC. PAGI in Diſſ. de
o, adnexa tomo IV Breviarii Pontif. Ro-
§ 25. defendit eundem LAUNOJUS in Opp.
II. p. 131 ſq.

ONII DADINI ALTESERRAE, *U. J. D.* († de Haute-ſerre ſ. Alteſerra.
Notae et obſervationes in decem libros Hi-
Francorum beati Gregorii, Turonenſis
i, et Supplementum Fredegarii. *Toloſae*
. — Illuſtrat auctor non ſolum Grego-
ationes, ſed etiam varios antiquos ritus,
geſtas, a Gregorio commemoratas qui-
ed non ſatis explicitas.

erpta ex GREGORII TURONENSIS opuſcu- Gregorius Turon.
Bouqueti Collectione T. II. p. 465 ſqq.
. hiſt. Vol. VI. P. II. p. 283.

Gregorii

P. M. T. Gregorii Turonenſis Chronologia, tis *P. M. T.* (PETRUS MENARDUS ſ. MI *Turonenſis*): in *Appendice de l'Hiſtoire de* *Tours par Maan* (Auguſtae Turonum p. 213 ſqq.

le Cointe. Examen Chronologiae Gregorii ſis; auctore CAROLO LE COINTE; in T. IV. ad a. 681. nr. 9 58.

Bulteau. Annales Francici (*Bultellani* dicti) rum omnium auctorum, qui Gregoriu nenſem praeceſſerunt, loca et alia ant numenta, in quibus Franciae et Francor tio occurrit, ſecundum ordinem ch cum diſpoſita et collecta a CAROLO B Regi a Secretis; poſt Ruinarti praefati Gregorii opera. V. paullo ante. Annal degarii Chronicon eiusque continuatio reſpicientes, inde ab a. 255 poſt Chr. ad a. 768 deducuntur.

Bonamy. *Sur un Paſſage de Gregoire de Tou avoit pretendu la leçon fautive, dans une des l'Academie; par M.* BONAMY; in *Hiſt. de Inſcriptt.* T. XXI. p. 96 – 100.

Leveſque. *Nouvelle Vie de St. Grégoire, Evêque premier Hiſtorien des François; par M.* DE LA RAVALIERE; ibid. *Mém.* T. XXV 637.

Lebeuf. *Examen d'un Paſſage de Gregoire de le temps, où l'on a commencé d'enterrer les les cités; par M. l'Abbé* LEBEUF; ibid. p. 156 – 179.

Fredegarius. FREDEGARII, *Scholaſtici*, Chronico ille iubente Childebrando Comite, Pi patruo, ſcripſit, et a fine hiſtoriae Epiſcopi Turonenſis, usque ad Pip conſecrationem perdu , hactenusqu

Appendicis ad eundem Gregorium additae vulgatum eſt. Subiungitur et appendix altera, a Pippini regis conſecratione ad annum usque 768, auctoritate viris illuſtris Nibelungi Comitis, Childebrandi filii, ſcripta. Omnia tandem accurate emendata, et plerisque in locis auctiora facta ſubſidio duorum Codicum manu ſcriptorum. — Ita inſcribitur opus, Gregorium quaſi continuans magnique aeſtimandum, parum licet politum, a *Duchesnio*, qui illud nobis tradidit in Collectionis ſuae T. I. p. 740 — 779. Auctor ipſe, cuius ne nomen quidem certum, patria tamen Burgundio habetur a Valeſio, Cointio, Ruinarto, aliis *). Scripſit autem Chronicon iſtud ab orbe terrarum condito usque ad annum ſecundum Chlodovaei II ſ. an. Chr. 641 libris quinque, quorum priores tres MSti ſine auctoris nomine in bibliotheca Viennenſi aulica, ab Adamo narrationem deducunt usque ad tempora Iuſtiniani et Beliſarii mortem, h. e. ad a. 561. Praefationem ex codice iſto edidit *Lambecius* in Catal. Bibl. Caeſ. T. II. p. 850, et poſtremum caput libri tertii p. 851 ſq. unde patet, eosdem eſſe tres libros, quos ſub titulo *Collectionis hiſtoriae chronographicae* edidit Caniſius tomo II Antiquarum lectionum p. 569 (editionis Basnagianae T. II. p. 154 — 194). Liber primus ex Iulio Africano (vel Hippolyto potius) extat etiam emendatior in Labbei Bibl. nova MSS. T. I. p. 298 ſqq. Secundum et tertium ex Idatio magnam partem mutuari ſe auctor profitetur. Liber quartus [illegible] et ſupplementum eſt librorum ſex primorum

*) Cf. Papillon in Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne T. I. p. 220.

monum Gregorii Turonenſis et in mor
perici deſiiſt h. e. in a. Chr. 584. Pr
Freheri Scriptt. rer. Francic P. I. p. 90
Collectione Ducheſniana T. I p. 722 ſqq
parti Gregorio Tur. p. 541 ſqq. et in n
tione Lectionum Caniſii T. II. p. 195
Liber quintus a Fredegario Gregorii I
continuandae adiunctus eandem perſeq
a. 584 ad 641; editus cum Gregorio e
zarii Laureacenſi codice a Flacio (Baſil. 1
deinde in Bibliothecis Patrum T. XV. p.
edit. Lugd. et a Frehero P. I. p. 117 —
Ducheſnio T. I. p. 740 ſqq. et a Ruinart
ſqq. Ex capitibus CXVIII, quae Ruina
hibet, ſola XC priora in indice, quem
praemiſit Freherus et in Codice Sirm
Fredegarii eſſe iudicantur; pro qua
pugnat etiam Henſchenius in S. Sigeb
T. I. Actorum Sanctorum Febr. p. 214
ter *primam* a cap. 91 *Continuationem* a
ſcriptoris ab a. 641 ad 680, aliae tres ib
Continuationes auctoribus diverſis et ign
cunda a cap. 97 ab a. 680 ad 735, *terti*
109 circa medium, ab a. 736 ad 752;
auctore Anonymo *Auſtraſio*, qui iuſſu
brandi Comitis ſcripſit. *Quarta* denique
118 ab a. 752 ad 768, auctore Anony
iuſſu Nibelungi, Childebrandi filii, ſcr
profitetur. Ea, quae poſt cap. 110 apu
rum et in Ducheſnio T. I. p. 772 leguntur
bis: *Chiltrudis quoque filia eius, faciente e
fratro n vertat ſuae etc.* primus ediderat Ca
II. p. 708: Jacobus vero Basnagius in
editione T. II. p. 219 — 226 exhibet fi
libri ſexti Chronici Fredegariani. Omni
nus recenſita in unum collecta non ant

novum videntur Ruinarto. Ex huius editione Fredegarium cum continuatoribus repetiit in Collectionis ſuae T. II. p. 391 — 464. ſupra Vol. VI. P. II. p. 28. Francogallice Fredegarium cum Gregorio Tur. reddidit Michael Pariſ. 1668. 8. Circa res aliarum nationum Fredegarium frequenter hallucinari, notavit Carolus le Cointe in Annal. T. II. p. 577, atque etiam alii.

Cf. FABRICIUS l. c. T. II. p. 603 ſqq.
Hiſt. litteraire de France T. III. p. 586 ſqq.
l. c. T. III. p. 591 ſqq.
T. II. p. 88 ſqq.

De Fredegario eiusque operibus, Diſſertatio Valeſius.
VALESII; in eius Geſtis Francorum p. 443 ſqq. Cf. Praefatio ad hunc to-

Fredegario eiusque operibus, auctore Ruinart.
THEODERICO RUINARTO; in eius praefatione ad Gregorii opera.

Cf. Acta Erud. a. 1700. p. 443.

Apologie de l'Hiſtoire de Frédégaire, qui con- Vertot.
l'Hiſtoire de France; par M. DE VERTOT; in *de l'Acad. des Inſcriptt.* T. I. p. 302 ſqq. 1736.)

Obſervations ſur un ancien Manuſcrit, qui con- de Bre-
un Recueil des Chroniques attribué communé- quigny.
à Frédégaire; par M. DE BREQUIGNY; ibid. T. XXXVI. p. 119 ſqq.

AYMONII *), *Monachi Benedictini*, differti et Aimoinus.
dici, et quorundam aliorum venerabilium professionis Patrum, de Regum, Proque Francorum origine geſtisque clariſſi-

 mis

*) Sic, ſed falſo, Aimoinus in hac editione principe vocatur.

mis usque ad Philippi Augusti nativitatem
bri quinque. *Parisiis*, apud Jodocum B
Aſcenſium 1514. fol. — Deinde hac inſcri
ne: AIMOINI *Monachi*, qui antea ANNONI
nunc editus eſt, Hiſtoriae Francorum li
Ex veteris. exemplaribus multo emenda
Cum indice locupletiſſimo, qui etiam loc
communium ac epitomes vices ſupplet. *P*
apud Wechel. 1567. 8. (Haec editio vul
dit *Nicotiana*, quia *Joannes Nicotius*, libel
ſupplicum magiſter regius, Wechelio co
MS. in uſum huius editionis tradidit).
cum aliis ſcriptis hac epigraphe: AIMOINI
nachi inclyti Coenobii D. Germani a Pra
Libri quinque de geſtis Francorum. *E*
Aimoini libri duo de inventione et transl
corporis S. Vincentii, et Martyris, nun
antea impreſſi. *Abbonis*, diſcipuli Aimoini
duo de obſeſſa a Nortmannis Lutetia. Cl
con Caſinenſe *Leonis Marſicani*. Inventio
corporum Placidi Abbatis, liber hactenus
typographico ignotus. Benedictina a *Be*
Papa XII nomen ſortita, et alia plura. C
autem ſtudio et opera Fratris *Jacobi du Breu*
calcem eſt index rerum et verborum locupl
mus. *Pariſiis*, apud A. et H. Drouart 16
mutato titulo *ibid.* 1603. fol. — Et in *Jo*
Boſco Floriacenſi vetere Bibliotheca Bened
(*Lugduni* 1605). 8. — Usque ad cap. 41
IV in Corpore hiſt. Francicae *Freheri* P. II
ſqq. Inter Scriptt. Francic. Ducheſnii T.
1 ſqq. Et apud *Bouquet*. T. III. p. 21 ſqq.
hac editione recentiſſima cf. Bibl. hiſt. Vo
P. II. p. 290). — *Aimoinus*, ſive *Haimo*,
Pe

*) Melius recte, ut ex contextu noſtro intelligatur.

...icus Aquitanus, a librariis modo in Ai-
...inum, Amonius vel Annonius, transformatus,
monachus ab a. 970 coenobii Floriacenſis ſ. S.
Benedicti ad Ligerim, libros IV Hiſtoriae Fran-
corum ad Pipini regis inaugurationem a. 752 de-
ducere voluit: ſed ſubſtitit in origine monaſterii
Floriacenſis circa a. 650 vel 660. Caetera igi-
tur a libri quarti capite 42, et liber quintus us-
que ad a. 1165, addita a Monacho quodam S.
Germani Pariſ. aliisque. Ipſe, ſi eum cum con-
temporibus comparamus, eleganter ſcripſit;
...im ſtilo barbaro vix tolerabili uſi ſunt.
... peccatorum hiſtoricorum ac geogra-
phicorum copiam Aimoinus commiſit, quae a
...ibus recentioribus ſedulo notata ſunt.

Le Cointe in Annal. eccleſ. T. I. p. 781. 849. T.
II. p. 705. T. III. p. 401. 753. T. IV. p. 117.
...cius l. c. T. I. p. 82 ſqq.
Hiſt. litter. de la France T. VII. p. 216.
Bamberger l. c. T. III. p. 710 ſqq.
de Fontette T. II. p. 90 ſq.

Qui ſint eius Francicae hiſtoriae auctores, Ranchin.
qui Aimoini nomine circumferuntur, Obſerva-
tio Gulielmi Ranchini, in ſchola Monſpe-
lienſis Antecceſſoris, et in Subſidiorum Curia
...ana Regii Patroni; in eiusdem Variis Lectio-
nibus (Pariſ. 1597. 4.) L. I. cap. XV; et in fron-
te collectionis Freherianae hiſtoricorum Franci-
corum, nec non in Joh. Herm. Schminckii Syn-
tagmate critico (Marpurgi Cattorum 1717. 4).
...inus ſtatuit, Francicae hiſtoriae, quae
Aimoini nomine exſtat, quinque eſſe au-

De Aimonio Monacho Jacobi du Breul, Be- du Breul.
...cini, Judicium; in praefatione editionis eius

operum Aimoini, et in fronte collectioı
herianae.

Labbe. PHILIPPI LABBE Diatriba de Aimoino
riae Francicae auctore eiusque continu
interpolatore Anonymo Monacho S. G
Pariſienſis; in *eius* Diſſ. de ſcriptoribus
(*Pariſ.* 1660. 4) T. II p. 830 ſqq.

Geſta Regum Francorum. Geſta Regum Francorum epitomata,
e Gregorii, Turonenſis Epiſcopi, comm
(cuius et nomen in vetuſtiſſimis codicib
ferunt) partim aliunde, neque ſatis conſt
deſumpta; ab auctore quidem perantiquo
fidem etiam Aimoini nomine notus cor
In plerisque verbotenus ſecutus eſt; e
ſcriptis diverſis optimae notae ſumma fic
ligentia nunc primum edita, in *Freheri* C
Hiſt. Franc. P I p. 57 ſqq. Poſtea hac
phe: Geſta Regum Francorum partim e
rii, Turonenſis Epiſcopi, Hiſtoria, c
nomen in vetuſtiſſimis codicibus pra
partim aliunde deſumpta, et usque ad
Theodericum II perducta; auctore ince
qui eiusdem Theoderici tempore vixit.
Marquardi Freheri collata cum diverſis
bus manuſcriptis, et Appendice etiam
num usque Regem nunc primum au
iecta eſt quoque Geſtorum eorundem c
tio cum alia Hiſtoria ſcriptoris, ut videt
tiquioris, utpote qui in Chramno, Ch
filio, definit: ex pervetuſto exemplari,
lectione *Du Cheſnii* T. I p. 690. Denuo a
MSS. exacta in *Bouquet* Collectione T II
571. — Auctor ignotus hiſtoriam in
ortu monarchiae Francicae in Galliis,
deducit ad Theodoricum IV, mortuum
Appendix, a Ducheſnio addita, contin.

chronicon [illegible] 752 atque ab alio con-ſcripta videtur. Auctorem Geſtorum Henſchenius antiquiorem Aimo[illegible] et Sigeberto exiſtimat. Verſus operis fi[illegible]n, ſi modo huius auctor fuerit, nimis brevem [illegible] negligentem ſe exhibet; nam ſex paginis hiſtoriam centum et quadraginta annorum, ab obitu Childerici regis a. 584 usque ad regnum Theodorici IV, abſolvit. Caeterum hic chronico[illegible]m conditor tam plenus eſt fabularum, ut quoq[illegible] illa, quae vera eſſe poſſint, ſuſpecta videantur; unde et Anonymus fabuloſus vulgo audit. Nihilo minus Aimoini continuator inde a capite XXXV usque ad finem eundem exſcribere haud dedignatus eſt. Ademarus etiam illum preſſo pede ſecutus eſt inde ab initio usque ad a. 720. Appendix, a Ducheſnio addita, nil fere, niſi apographum continuationis quartae Fredegarii ſiſtit.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 93 ſq.

De Chronicis S. PROSPERI et TIRONIS PROSPERI AQUITANI ſupra egimus Vol. I. P. I. p. 61. S. Proſper et Tiro Proſper Aquit.

Geſta Francorum, ab ipſius gentis origine ad obitum usque Chlodovaei I Regis libris IV; auctore RORICONE quodam Monacho; apud *Du Cheſne* T. I. p. 799 ſqq. et cum notis apud *Bouquet* T. III. p. 1 ſqq. — Auctor, Monachus Moiſſiacenſis in regione Cadurcenſi, poſtea prior monaſterii S. Dionyſii in urbe Ambiana, ſeculo XI, ut ex dictione iudicatur, florens, ſtilo utitur rudi fabularumque eſt pleniſſimus. Geſta regum Francorum epitomata, modo recenſita, potiſſimum ſecutus eſt. Rorico.

Cf. SCHOETTGENIUS in Fabricii Bibl. med. et inf. Lat. T. VI. p. 352 ſq.
DE FONT[illegible]TE T. II. p. 82.

Lebeuf. *Recherches critiques ſur le temps où vivoit l'… rien Roricon, et ſur l'autorité que doit avoi… Fervain; par M. l'Abbé* LEBEUF; in *Mém. de l… des Inſcript.* T. XVII. p. 228 ſqq.

Saint-Aubin. *D…on de M. le Marquis* DE SAINT-A… *ſur le temps et l'authenticité de Roricon*; in *M… de France* a. … 41. Octob.

Fragmenta etc. Fragmenta de veterum Francorum mo… et rebus geſtis a Conſtantino M. usque ad … dovaeum I eiusque liberos: ex CONSTA… Ipſius conſtitutione, … NIO Sophiſta, P… Rhetore, … DE, PROCOPIO, AGATHIA… … protectore et aliis; apud *Duchesn.* … p. 2… ſqq. (v. ſupra Vol. VI. P. II. p. 21… apud *Bouquet* T. I. et II. Usque ad a. 561 fragmenta … continentur.

Fragmenta etc. Fragmenta de regum Francorum reb… geſtis a Chlodovaeo I usque ad Dagob… … Chlotarii II filium, excerpta ex l… … ſeu Vitis Sanctorum, qui eorundem t… tempore claruerunt; apud *Du Cheſne* T. I. … ſqq. Longe ampliora exhibentur in colle… *Bouquetiana* T. III p. 3… 670. Cf. ſupra VI. P. II. p. 291 ſq.

Marius Aventic. MARII *Aventicenſis ſeu Lauſannenſis E…* Chronicon, a tempore, quo Proſper A… nus deſiit, usque ad annum Chriſti 581. … ſupra Vol. I. P. I. p. 61 ſq.

Frecul phus FRECULPHI, *Epiſcopi Lexovienſis*, Chro… rum libros duos, huc etiam maxime ſpect… ſupra commemoravimus Vol. I. P. I. p. 65…

Erchembertus ERCHAMBERTI Fragmentum, ex Bre… Regum Francorum et Majorum Domus; in … pore Hiſt. Franc. *Freheri* T. I. p. 1… ſqq. *Du Cheſne* T. I. p. 1… ſqq. Cum Gregorii … ruinarti p. 1352 ſqq. Apud *Bouquet* T.

— q , Ca-
Martellus Maior I in-
a. 613 et definit a. 737.

Chronicon breviſſimum, a Theodorico I usque ad Childericum, cui ſucceſſit Pipi- apud *Du Cheſne* T. I. p. 81; apud *Bouquet* II. p. 691 et in Collectione veterum ſcriptt. et Durandi T. V. p. . . . Chronicon ni- breve ab a. 678 usque ad a. 753 perpauca orat. Chronicon etc.

Fragmentum hiſtori oris i, a rto I usque ad P K : ex Fragmento, q u Chronico praefixum t, et L it (a. 631—752); *L Che* T. I. apud *Bouquet* T. II. p. 692. F plenum!

Francorum Regum proſapia ad Dagobertum iorem, filium Childeberti II; in *Dacherii* Spi- T. II. p. 800 et apud *Bouquet* T. II. p. 697. Francor. reg. proſapia.

Genealogia Regum Francorum a Pharamun- ad Pipinum. Alia a Merovaeo usque ad onem Pipini. — Utraque exſtat ap. *Du* T. I. p. 793 et 794. Prior ob errores et nullius fere uſus. Genealogia etc.

Hiſtorica quaedam excerpta ex veteri ſtem- genealogico Regum Franciae. — Genea- Regum Francorum primae ſtirpis; ex Ma- Bibliothecae regiae num. 4593; apud T. I. p. 331 et ap. *Bouquet* T. II. p. 665 Hiſtoria excerpta.

etiam faciunt ex parte fontes nonnulli periodi

B. Scriptores generales.

Epitome etc. Epitome in primam regiam Francorum pem. *Pariſiis* 1575. 12.

Boucher. AEGIDII BUCHERII, *Societatis Jeſu* († Annotatio de Chronologia Regum Franc Merovaeadum; in *Jacobi de Chapeauville* S rerum Leodienſium (*Auguſtae Eburonum* 16 T. I. — Primus, Labbeo affirmante, fu cherius, qui Chronologiae iſti lucem cert affundere ſtuduit.

Tereault. *Annales de France, avec les Alliances, G gies, Conqueſtes, Fondations eccleſiaſtiques et de ſes Roys, depuis Pharamond jusqu' à la d de Childeric.* Tome I. *Par* JEAN ETIENNE RAULT, *Jeſuite* † 1638). à Paris 1635. f Hoc volumen ſpiſſum alterum minime co habuit. Nec mirum! Eſt enim compilatio indigeſtaque.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 95.

Henſchen. Francorum Regum chronologia expli GODOFREDO HENSCHENIO; in *Actis San* Februar. T. I. in vita S. Sigeberti § 7—12

Eiusdem Exegeſis de genealogico ſtem Regum Francorum primae ſtirpis, per tre gobertos deducendo; *ibid.* in fronte tomi menſis Martii p. XXIV ſqq.

Valois. HADRIANI VALESII (*Hiſtoriographi regii* † Geſta Francorum, ſeu rerum Francicarum mus I, a primordiis gentis, usque ad Chl ſenioris mortem. *Pariſiis* 1646. — Tom a Chlotarii ſenioris morte ad Chlotarii iu monarchiam. *ibid.* 1658. — Tomus III, a tarii iunioris monarchia ad Childerici deſti nem *ibid. eod.* fol. — Haec hiſtoria, longe ſtantior multis aliis, incipit cum anno 25

atum, ubi Francorum prima facta eſt men-
ſcriptoribus Romanis, atque abſolvitur
752. Sanioris criticae adminiculo auctor
xegit aere perennius. Conſtituerat enim
, nihil ponere, quod non auctoritate te-
fide dignorum probar : poſſet; loca aucto-
orrupta vel codicibus manuſcriptis in uſum
is, vel coniecturis ſa ibus ſanare ſtuduit,
ologiae et geograph rationem habuit
em; dictione uſus eſt vere Romana. Gre-
Turonenſi explicando atque illuſtrando
m dedit indefeſſam, non ſubſiſtens in edi-
huius ſcriptoris Ducheſniana, eo tempore
a, ſed plures, ubi opus fuerit, codices
s conſulens. Offendens errores manife-
minus librariorum culpa quam auctoris
negligentia ortos, alios ſcriptores ſedulo
ſilium vocavit. Cuius modi exempla plu-
Gregorio obvia expromſit in praefatione
ſecundi, rationes ſubiungens, ob quas eius
iones repudiaverit. Idem ſtudium adhi-
n Fredegario aliisque. Quam ob cauſſam
Valeſiani tomus ſecundus commentarius
perpetuus atque egregius Gregorii atque
garii aeſtimandus vi t Continuatio-
operis a multis op m Valeſius anxio
ſu declinavit, quoniam, ut nonnulli vo-
difficultates in aetat : C olingica vix ſibi
abiles offenderit; cui n aſſerto nos ac-
e nolumus. Tomo praemiſſa eſt
a chronologica rerum memorabilium a
s geſtarum inde ab imperio Valeriani us-
ad Juſtiniani annum viceſimum quintum,
cta notitia urbium et provinciarum Galli-
a. Tomus tertius in fine habet *Diſcepta-*
de Baſilic , s primi Francorum reges con-
diderunt,

diderunt, an ab origine monachos habuerint? ſeorſum quoque *Pariſiis* 1658 in 8 prodiit terrogatus nempe ab amicis, quamnam ol ſam Eccleſiam ſive Baſilicam S. Vincentii, deberto rege conditam, in opere ſuo, loquimur, Monaſterium appellaverit, lice gorius Turonenſis ac Fredegarius Eccleſi Baſilicam id vocaverint? hanc diſſerta compoſuit eaque probare ſtuduit, Ecc illam inde ab origine ſua fuiſſe Monaſteriu conſilium adhibens litteras fundationis

Launoy Adverſarium nactus eſt JOANNEM LAUNOIU edidit: *Judicium e Hadriani Valeſii diſcep quae de Baſilicis inſcribitur.* Pariſiis 1658. 8 eius Operibus T. II. P. I. p. 723 ſqq. *D nem diſſertationis de Baſilicis adverſus Jo. Lau dicinis et de tribus Parisiis Baſilicis Lutetiae Libr* lucem prodire iuſſit VALESIUS, Pariſ. 16 Qua non ſolum ſententiam ſuam contra noium firmius fulcire ſtudet, ſed etiam huius libellum, ad idem argumentum per tem, ſub examen vocat.

Cf. LE GENDRE l. l. p. 6 ſq.
NICERON T. IV. p. 17 ſq. ſec. verſ. Theot.
LENGLET T. XII. p. 158 ſq.
Melanges de l'histoire et de litterature par VIGNEUL-MARVILLE (a Rotterdam 1702, p. 13.
FREYTAGII Anal. liter. p. 1022 ſqq.
Nouv. Dictionaire par DE CHAUFFEPIE T. 540 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 95.

le Cointe. Tabula chronologica Regum Francor anno 417 ad annum 625; auctore CARO COINTI. — Secunda tabula ab anno 692 num 749. — Reges Francorum ab anno ſti primo ad annum 829; in *eiusdem* Annal

ſub anno 685. n. 49. T. V ſub anno 744.
T. VII in fronte.
emma genealogicum poſteriorum Regum Henſchen.
eadorum; editum a GODEFRIDO HENSCHE-
omo III menſis Martii Actorum Sancto-
— Idem ab eodem editum T. III menſis
. — Idem editum a *Carolo le Cointe* in
Eccl. Franc. T. II. III. IV et V.
ires de France et origine de la Maiſon Royale; Jourdan.
IES JOURDAN, *Jeſuite* († 1692). à Paris
III Voll. in 4. — Auctor hiſtoriam per-
nde ab antiquiſſimis Francorum tempori-
que ad annum 752. Infelici auſu initium
Francicorum ducit a fabuloſis originibus
is; varias ſimul digreſſiones ſaepe parum
ſeruit; nec dictio placet.
urnal des Savans a. 1679. Febr. et Dec.
NDRE l. c. p. 4 ſqq.
LET T. XII. p. 122.
ONTETTE T. II. p. 96.

RADI SAMUELIS SCHURZFLEISCHII Diſſert. Schurz-
e regno Auſtraſiae. *Vitebergae* 1693. 4. et fleiſch.
in Opp. hiſt. polit. (*Berolini* 1699. 4) p.
269. — Ineſt hiſtoria regum Merovin-
n ſuccincta.

oires concernant ce qu'il s'eſt paſſé de plus de S. Remy
ble en France depuis le commencement de la Mo- ſ. potius
narchie juſqu' à préſent. Tome I, qui comprend les de la Lan-
s de la première Race. à la Haye 1701. 12. delle.
ditio hac inſcriptione: *Mémoires de M.*
NT-REMY (ſive nomine natalitio: JOH.
TA DE LA LANDELLE), *contenant ce qu'il*
ſſé de plus memorable en France depuis l'établiſ-
le la Monarchie, tant par rapport au Gouver-
qu' à la Religion, avec une Préface du même
ſur les principaux Hiſtoriens de France. Ibid.
1716.

1716. 12. — Ineſt ſolummodo hiſtori
regiae ſtirpis usque ad a. 752. Laudan
tur auctoris voluntas; praetereaque nihi

Cf. *Journal des Savans* a. 1702. Nov.
Republ. des Lettres DE BERNARD a. 1701. J
Mém. DE TREVOUX a. 1703. Jul.
DE FONTETTE T. II. p. 96.

Gebhardi. Reges F um Merovingici Doc
rum auctori : aſſerti a JOH. LUD. LEV.
DI (*Pr f* *demiae equeſtris Luneb*
1764). Lu i 1736. 4. — Tabu
que totum itur opuſculum: unica
tem annexae ſunt aſſertio
na R continet Francorum
rov um, quor n priores, Pharamun
tece ites, inter duces potius colloca
auctor in aſſertionibus monet, qui ſimu
tutius evitaret quaevis vel fabuloſa, v
incerta, de origine tam gentis, quam
Francorum legumque Salicarum natali ſ
epocha, nulli ſententiae accedens,
medio relinquit. Tabula ſecunda Mer
eiusque patrem, cognatos et poſteros
dovaci I liberis, Theodorico, Chlod
Childeberto, exhibet. In tabula tertia
rius I, Chlodovaci I filius, qui monar
nium Francorum, exſtinctis fratribus e
filiis, evalit, eiusque poſteri, excepto
rico filio, conſpiciuntur. Ipſe Chilperi
qui ex illius provenerunt ſtirpe, in qua
tinentur tabula, praeter abnepotem
vaeum II, cuius progenies quinta
agmen claudit. Auctoris diligentia in
vandis teſtibus fide dignis, acumen in di
da veritate a fabulis, ſtis in diffi

ab aliis, pr...t... *Eccardo*, qui ipſi ſaepius vapulat, ubique elucent.

Cf. Nova Acta Erud. a. 1738. p. 364 ſq.

Diſſertation ſur la Chronologie des Rois Merovingiens, depuis la mort de D... bert I jusqu' au ſacre de Pepin; avec des reponſes ... critiques de quelques articles de deux autres diſſer..., données par le même en 1743 et 1744, et des éclairciſſemens ſur le Roi des Ribauds; par M. GOUYE DE LONGUEMARE, *Avocat au Parlement et Greffier au Bailliage Royal de Verſailles.* à Paris 1748. 12. ibid. 1756. 12. — Eſt primo diſſertatio, quam titulus innuit quaeque ab Academia Sueſſionenſi a. 1746 praemio ornata fuit. Auctor in ea initium ac finem regnorum ſingulorum regum primae ſtirpis inde a Sigeberto III, rege Auſtraſiae, Dagoberti filio, a. 654, usque ad initium regni Pipini, a. 752, accuratius, quam antea, definire nititur. Quae cura non ſolum ad reges Auſtraſiae, ſed etiam Neuſtriae atque Burgundiae, ſpectat. Veritatis ſtudio unice ductus atque adminiculis adiutus optimis, Henſchenium, Cointium, Valeſium ac Mabillonum adeo meliora paſſim docere poterat. Epiſtola diſſertationi ſubiuncta prima, ad editores Mercurii Francici, illuſtrat ceſſionem Athalarici regis atque Leudes ſic dictos, contra Feleium potiſſimum, qui Leudes, apud Gregorium occurrentes, alia prorſus ratione explicuerat. Epiſtolae ſecundae auctor eſt LEBEUF, illuſtratque ſitum loci, qui *Truccia* vel *Trucciago* vocatur, ac propter proelium in hiſtoria Francica haud ignobilis. Cui Longuemarius in alia ſubnexa epiſtola modeſte reſpondit. Appendicis loco addidit diſquiſitionem ſuper officio ac dignitate admini... regii, qui *Roi des Ribauds* vocabatur. de Longuemare.

batur. Contra Tilletum oſtenditur, eiu hominem minime dignitatis fuiſſe eminent ſed primum inter ianitores regios in iudicii xiine publicis.

Cf. *Mém.* DE TREVOUX a. 1748. Sept. a. 174 a. 1753. Jan. Vol. I. p. 1221.
Journal des Savans a. 1748. Nov.
Zuverläſſige Nachrichten von dem Zuſtande de ... *ſenſch.* P. CXXVII. p. 533—542.
DE FONTETTE T. II. p. 64 ſq.

Extrait etc. *Extrait de la Lettre d'un Bénédiſtin de Pr à un autre Bénédictin, touchant une Diſſertati M. Gouye de Longuemare ſur la Chronologie de Merovingiens) qui a été couronnée à l'Acadé Soiſſons*; in *Mercure de France* a. 1748. Dec

de Longuemare. *Lettre de M.* GOUYE DE LONGUEMARE *à ... mond de Saint-Albine, pour répondre à celle de tendu Bénédiſtin*: ibid. 1749. Maii.

Schöpflin. Reges Auſtraſiae; auctore J. D. SCHOEPFLI NO; in eiusdem *Alſatia illuſtrata* T. I. p ſqq. — Obſervationes nonnullae minime ſuper regibus primae ſtirpis, eorum chrono maxime, exhibentur.

(Merpezzi) Reflexions etc. *Reflexions ſur l'Hiſtoire de France (des Roi première Race); par M. l'Abbé* CL. GASPARD NEZIA, *Chanoine de Lyon.* à Paris 1705 Opuſculum coeptum, minime finitum.

Lorenz. JOH. MICHAELIS LORENZ Annales brev gum Merovaeorum, a Francici regni pr diis ad A. C. 7 2. *Argentorati* 17 2. 4. — dem modo eademque forma elaborata diſpu ut eiusdem auctoris Epitomae rerum Gallic ſupra laudatae. Haeckelius quidam in fronte auctor quidem exhibetur: ſed ver praeſes doctiſſimus, Lorenzius. Tabula r iſtorum genealogica calci eſt ſubiecta.

C. S

C. *Scriptores ſpeciales.*

J. D. SCHOEPFLINI illuſtres de Francica hiſto- Schöpflin.
a controverſiae. *Argentorati* 1737. 4. et in *eius*-
m Commentationibus hiſtoricis p. 367-374. —
e Pharamundo, quem auctor ex ſerie regum
ancicorum expungit, ac de Clodione, qui
mam in Belgicae Galliae partibus ſedem pri-
s fixit, diſputatur. Examinatur deinde atque
ellitur Chifletii aliorumque aſſertio, qua
mma Carolidarum a Merovingis per Blitildem
andam, quam regis Clotarii filiam fuiſſe pu-
t, deducitur. Adduntur nonnulla de Bruni-
le, Sigeberti Auſtraſiorum regis uxore, cu-
innocentiam, ab aliis iactatam, auctor mini-
e agnoſcit.

✧ ✧ ✧

Pharamond, ou Hiſtoire de France. à Paris 1641- Pharamond etc.
1663. X Voll. in 8. *ibid.* 1654. X Voll. in 8. *ibid.*
1661. X Voll. in 8. *à Amſterdam* 1664. XII Voll.
8. — Ne forte quis, titulo inductus, cre-
at, veram ineſſe hiſtoriam, huius fabulae Ro-
manenſis, a GUALTHERO DE LA CALPRENÈDE per
 priores tomos diductae et poſt eius obi-
m a PETRO DE VAUMORIERE ad decimum uſ-
e dilatatae, meminiſſe debemus.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 79 ſq.

La pompe funebre de l' Auteur de Pharamond. à La pompe etc.
Paris 1663. 12.

Abrégé de Pharamond; par Mr. de S....; à Pa- Abrégé etc.
ris 1755. III Voll. in 12. — Eſt epitome fabu-
lae Romanenſis, modo commemoratae.

✧ ✧ ✧

Nouvelles Découvertes ſur Clodion et les Fran- (de Mandajors)
çois; (par LOUIS DES OURS DE MANDAJORS). . . . Découvertes etc.

 4. —

4. — Ridicula dicuntur haec inventa ſiv ſervata.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 80. T. IV. p. 38

◆ ◆ ◆

F. H. M. *Merovée, fils de France: Nouvelle hiſtoriqu* F. H. M. à Paris 1678. 12. *à la Haye* 1679. Et in hoc libro veritas hiſtorica vitiata a figmentis.

Tripault. *Hiſtoire du ſiége d'Orleans par Attila* (ci 450); *par* TRIPAULT. à Orleans 1635. 8.

◆ ◆ ◆

de Longuerue. LUDOVICI DUFOUR DE LONGUERUE D ſitio de annis Childerici I, Francorum I in *Bouqueti* collectione T. III. p. 681 ſqq.

Daniel. *Diſſertation ſur la déposition de Childeric, ſ Clovis, et l'élévation du Comte Gilles, Géné l'Armée Romaine, pour être mis en ſa place ſur ne des François; par* GABRIEL DANIEL; in *Hiſtoire de France* (1697 ſqq.) v. ſupra ſect. B RONI diſſertationem (a. 1738 editam), in q nielis aſſerta examinantur, ſupra ſectione D davimus.

Chiflet. Anaſtaſis Childerici I, Francorum I ſive Theſaurus ſepulcralis Tornaci Nervi effoſſus et commentariis illuſtratus; a JOANNE JACOBO CHIFLETIO, Doctore M Equite aurato. *Antverpiae* 1655. 4. — No hiſtoria ſepulcri ac theſauri illius, a. 165 perti, atque a Chifletio, iuſſu Leopoldi G mi, Archiducis Auſtriaci, tum temporis G natoris Belgii Hiſpanici, cuius archiater primum deſcripti atque illuſtrati. Capite memoratu digna eſt tabula aenea, a Chi ex antiquo codice membran o Bruxelli

in qua nonnulli reges Francici antiquio-
i, veſtimentis ſuis conſpicui, repraeſen-
et ab editore illuſtrantur. Cap. II hi-
heſauri reperti copioſe narratur omnia-
ſepulcro detecta enumerantur. Cap. III
tratur, antiqui fuiſſe moris, huiusmodi
tioſas in ſepulcris regiis ponendi. Cap.
nbratur Childerici I vita. Cap. V demon-
hunc regem non ritu Romano, ſed ritu,
ocant, Barbarico ſepultum, hoc eſt, non
ltum fuiſſe. Cap. VI auctor exponit, quo
adavera veterum Romanorum veſtimen-
ioſis ornata fuerint. Cap. VII delineati et
ti ſunt annuli, regis nomine inſigniti.
III agit de Wiomado, Childericiani ſigilli
t, atque de more cum mortuis ſigilla co-
peliendi. Cap. IX explicat picturam anti-
qua exhibetur Carolus M. in medio ſe-
cum eius Cancellario in dextra et Comite
o in ſiniſtra parte. Cap. X habet caput
m, in eodem ſepulcro repertum, aeri in-
illudque Childerici idolum fuiſſe proba-
Cap. XI diſſerit de CCC figuris aureis,
uctor apes repraeſentare ornamentoque
gii inſerviiſſe ſtatuit. Cap. XII ulterius
litur, apes fuiſſe Francica ſymbola re-
tuſtorum, easque divini quid prae ſe tu-
nia ex cadavere bovis, quem Aegyptii
oluerint, generatae fuerint. Cap. XIII
t thecam regis ſcriptoriam; cap. XIV en-
um reliquis armis; cap. XV equum bella-
cum domino, ut et eius agaſone, ſepul-
. XVI caeteras res pretioſas, in ſepulcro
s; cap. XVII explanat duodecim numos
; cap. XVIII argenteos. Cap. XIX ſiſtit
m ſuper quatuor numis argenteis, a. 1635

T 2 prope

prope urbem Trevirorum in urna quad:
ventis. Cap. XX auctor ſententiam ſuan
fert, qua Tornacum merito urbs regia ſit
landa. Cap XXI inquiritur in Childeri. i
nologiam; cap. XXII denique offert ſpici
de apibus, antea commemoratis.

Cf. LE COINTE Annal. T. III. p. 656.
Hamburgiſche Bibl. hiſt. Cent. X. p. 304—31
DE FONTETTE T. II. p. 81.

Audigier. Hoc loco non omittenda videtur ſe
AUDIGIERII in eius *Origine des François* p.
520, de quo libro ſupra retulimus ſectio
ille enim ſtatuit, ſepulcrum illud refer
potius eſſe ad Childericum, Chlotarii I
le Gendre. Eandem ſententiam non ſolum fovet LE G
DE S. AUBIN in *Antiquités etc.* p. 535 ſqq. ſ
dem quoque novo argumento fulcire ſtud

Schulz. ERNESTI AUGUSTI SCHULZII Exercit
capite taurino in monumento Childerici r
antiquiſſimo Francorum inſigni; in *eius* I
tatt. philol. N. VI. — Originem huius
auctor detexiſſe putat in ipſa Francorum a
brorum religione, qua in bellis ſuis tauru
neum ſecum ferebant; per eum iuraba
Addit, caput taurinum exhibere numos c
res, in viſceribus terrae Megalopolitana
tos; immo illud ipſum caput, ad hodiern
que diem, clariſſimum Wagriae ac Meg
tani Ducatus inſigne eſſe, veteris Maurir
patriae Francorum; in ipſa igitur Germ
Francorum natali ſolo tauri religiones q
das videri.

(Ribaud de la Chapelle.) Le Dissert. *Diſſertation ſur le tombeau de Childeri*
Diſſertations ſur l'origine des Francs (par
RIBAUD DE LA CHAPELLE) p. 73—103, de

s ſectione IX. In hac diſſertatione auctor a Audigierium affirmat, ſepulcrum iſtud e fuiſſe Childerici I; caput taurinum ido- regis minime fuiſſe, nec idem Apidem ptiacum denotare potuiſſe; figuras iſtas non eſſe apes, ſed potius lilia. Animad- ines ſuper nonnullis aliis rebus in ſepulcro pertis etiam lectu haud ſunt indignae.

cdotes de la Cour de Childeric; (par M. HA- (Hamil-
os). à Paris 1736. II Voll. in 12. — Liber ton)
s Romanenſibus accenſendus. Anecdotes.

◆ ◆ ◆

CIMI AVITI, *Epiſcopi Viennenſis*, Epiſtola Avitus.
odovaeum, de ſuſcepta ab eo Chriſti fide ſimo; apud *Du Cheſne* T. I. p. 835. Am- doctumque commentarium in hanc epiſto- xhibuit *le Cointe* in Annal. eccl. T. I.

ASTASII II, Papae, Epiſtola Clodoveo, Anaſtaſius.
Francorum, quod Chriſto nomen dedit, 2. C. 497; in *Dacherii* Spicilegio T. V.

ſervations ſur le Baptême de Clovis, les anciens Obſerva-
ures, l'ancienne forme du Baptême et Confir- tions etc.
, la ſainte Ampoule; in *le Cointii* Annal. T. I. ſqq.

vita di Clodoveo, Rè di Francia; per GIO- Botero.
BOTERO; in parte prima operis illius, nſcribitur: *Le vite de Principi Criſtiani.* In o 1601. 4.

la ſainteté du Roi Clovis, avec les preuves et Savaror
vités, et un Abrégé de ſa Vie; par JEAN SA- , *Lieutenant-Général de Clermont* († 1622); one Annalium *Belleforeſt;* quae prodiit 1621. fol. Separatim *ibid.* 1622. 4. Et in *l'Hiſtoire de la Monarchie Françoiſe, par M.*

Lenglet T. I in fine. — Liber rarus, au:tor, miraculorum aſſecla, omnia Cl vaci facinora defendere eumque iuſtiſſim ſanctiſſimum fuiſſe regem demonſtrare ſtu

Cf. LENGLET T. XII. p. 118.

DE FONTETTE. T. II. p. 82.

Desmareſt. *Clovis, ou la France Chretienne; Poëme* de JEAN DESMARETS, *Sieur de Saint-Sorl l'Academie Françoiſe* († 1676). à Paris 165 *Leyde* 1657. 12. *à Paris* 1666. 12. *Troiſième augmentée*: ibid. 1673. 8. — Fabula ſat fi

de Marolles *Conſiderations* DE MICHEL MAROLLES, *Pellision, ſur le Poeme epique de Clovis*, in ci *liminaires ſur les Oeuvres de Virgile, traduits* (à Paris 1673. 4) p. 129 ſqq.

Modeſte *Vie de Clovis par* MODESTE *de Saint Am* eiusdem *Monarchie ſainte* (à Clermont 167 T. I. p. 1 ſqq.

Jaenichen. PETRI JAENICHII D Clodoveo M. pri ter Francos rege Chriſtiano. *Vitemb.* 1704 Complexus eſt auctor hiſtoriam huius re cem paragraphis, quibus ſingulis eruditas tationes ſubtexuit.

(Limojon de S. Di dier.) *Clovis, Poeme dédié au Roi;* (*par M.* LI DE SAINT-DIDIER). à Paris 1725. 8.

Lettre etc. *Lettre ſur le nouveau Poëme de Clovis; pa* V. D. G. (MAGDALAINE POISSON, VEUVE MEZ). à Paris 1725. 8.

Lebeuf *Diſſertation ſur pluſieurs circonſtances du de Clovis, et en particulier ſur l'antiquité des M de nos Rois et de celles qui portent le nom de S laquelle a remporté le prix dans l'Académie F de Soiſſons en l'année* 1738. *Par M.* LEBEU *noine et Sous-Chantre d'Auxerre.* à Paris 12. — Demonſtrare ſtudet auctor, C vaeum in urbe Sueſſionenſi ſedem tenuiſſe

m 507, poſt proelium cum Alarico com-
; ab eo tempore vero eundem Pariſiis
e; in civitate Remorum ob baptiſma ſo-
lo per breve tempus fuiſſe; eundem par-
lliae a ſe occupatam eodem modo, quo
as Francicas, rexiſſe, libera ab impe-
nano poteſtate; Gallos Chlodovaeo ea-
buta ſolviſſe, quae antea fiſco imperiali
it; mite Chlodovaei in Gallos imperium
que nomine ſolum barbaros fuiſſe; eos-
s tributa ſeu vectigalia ſolviſſe; numos
aei eiusque anteceſſorum genuinos non
illos potius numis Romanis fuiſſe uſos;
el Childerici ſepulcrum comprobet; nu-
eos, Chlodovaei nomine inſignitos, ad
raeum II vel III eſſe referendos; nomen
heudemeri in numis quibusdam aureis
rum, non pertinere ad Theodemerum,
i filium, ſed ad regem Suevicum huius
in Gallicia, qui ſaeculo ſexto magnam
rgenti vim ad ſepulcrum S. Martini Tu-
miſerit. In fine libri diſſeritur de mo-
n quibus vocabulum SUESSIONIS vel
ONIS legitur, atque oſtenditur, eas poſt
vaei tempora, barbarie magis invaleſcen-
ſſione re vera a monetario, cui nomen
cuſas fuiſſe; alias, eiusdem monetarii
verbisque EXONA FICI inſignitas, non
prope Corbeiam, ſed Vici ad Axonam
Aisne) cuſas fuiſſe.

ournal de Verdun a. 1739. Febr.
al des Savans a. 1739. Jun.
gel. Zeitungen a. 1739. p. 319 ſqq.

). SCHOEPFLINI Illuſtres ex Chlodovaei Schöpflin.
hiſtoria controverſiae; in *eius* Commen-
. p. 375-384. — Diſputatur de nomine

Chlodovaei, de eius patre Childerico, [illegible]
ubi Chlodovaeus Alemannos vicit, de [illegible]
Rhemenſi, de auri flamma, vexillo nob[illegible]
de ſcuto liliato fabuloſo, de clamore
Mont-joye S. Denys, de titulo Regis Chri[illegible]
mi, de corona aurea, quam Chlodova[illegible]
Chriſtianorum ſacra transgreſſus, Ho[illegible]
Pontifici miſiſſe dicitur, de ſervitute, [illegible]
Alemanni a Chlodovaeo devicti reda[illegible]
gentinam eodem tempore, fortaſſe au[illegible]
Childerico regnante, Francico adiect[illegible]
regno, de finibus eius per Chlodovaeu[illegible]
menter dilatatis, de honoribus huius [illegible]
Anaſtaſio Imperatore acceptis, de Ch[illegible]
moribus atque obitu.

Ribaud de Rochefort. *Diſſertations ſur le Règne de Clovis* : p[illegible] BAUD DE ROCHEFORT. à Paris 1741. 8.

Cf. *Journal des Savans.* a. 1742. Mart.
Mem. de Trevoux a. 1742. Maii.
Obſervations ſur les Ecriv. modernes. Lettre

de Nivernois. *Mémoire ſur la politique de Clovis par* [illegible] DE NIVERNOIS; in *Mém. de l'Acad. des* [illegible] T. XX p. 147 ſqq. --- Ingenio ſagaciſſi[illegible] dovaeum praeditum eumque artes belli[illegible] ac civiles probe calluiſſe, easque in uſu[illegible] pientiſſime convertiſſe, auctor ingeni[illegible] bat. Hau! male ſibi conſulent, qui ha[illegible] tationem cum libro IV et V operis Du [illegible] cum Danielis hiſtoria conferre velint.

Walch. CHRISTIANI GUILIELMI FRANC. [illegible] [illegible] ri a de Chlodovaeo M[illegible] [illegible] [illegible] Christiano. Jenae [illegible] [illegible] diſſertationis doctae parte [illegible] [illegible] recitantur hiſtoric[illegible] tranſitu Chlodovaei ad chriſtiana ſac[illegible] giones. [illegible] illi primum, dua[illegible]

...nam chriſtianam, Chlotildem; eam ad con-
...dum maritum omnem quidem adhibuiſſe
...ram, nihil tamen effeciſſe. Deinde comme-
...t, Chlodovaeum intuliſſe bellum Aleman-
...et in prœlio ſpopondiſſe, Chriſto nomen ſe
...rum eſſe; finito prœlio, ſuſcepiſſe religio-
...chriſtianam ac baptiſmi ritu initiatum eſſe;
... praetermittuntur temporis rationes, quae
...te definiuntur. Parte ſecunda nonnulla
...feruntur, quae ad cauſſas, cur Chlodovaeus
... mutaverit, perſpiciendas faciunt, quippe
...eius indoles, immanis eius crudelitas, cu-
...mina etiam edidit, et exigua rerum divi-
...m ac dogmatum chriſtianorum cognitio.
... pars rationes politicas ipſas exponit. No-
... conſilia Chlodovaei de occupanda tota
..., et artes, quibus ad conſequendum pro-
... uſus eſt; atque ex his conficitur, Chlo-
...aeum Chriſtianorum coetui ſeſe adiunxiſſe,
ut conciliaret ſibi Gallorum benevolentiam eos-
que poteſtati ſuae ſubiiceret.

— *Clovis, Poëme heroïcomique, avec des Remarques;* par M. LE JEUNE. à Paris 1763. III Voll. in 12. le Jeune.

— *Clovis le Grand, premier Roi Chrétien, fondateur de la Monarchie françoiſe; ſa vie, précédée de l'Hiſtoire des Francs avant ſa naiſſance, avec les vies des principaux perſonnages, qui ont concouru à la gloire de ſon règne, tels que Sainte Geneviève, Sainte Clotilde et Saint Remi; par M.* VIALLON, *Chanoine régulier et Bibliothécaire de l'Abbaye de S. Geneviève.* à Paris 1788. 12. — In tres partes liber dividitur, quarum prima usque ad p. 188 de rebus Francorum veterum diſſerit; de quibus auctor meliora doctioraque exhibuiſſe, ſi quae in Germania de iis diſputata fuerunt, ſciviſſet. Pars ſecunda usque ad p. 497 ſiſtit Chlodovaei vitam haud Viallon.

T 5 male

male compoſitam. Populares, v. c. Mi
Daniel, Velly, hoc in negotio auctori mi
tisfaciunt; utpote qui, ex eius ſententia,
dovaeum multorum vitiorum falſo accuſa
quae ipſe ab eodem, quantum fieri pot
ſtergere ſtudet. Praeter alia potiſſimum
tia explicare ac demonſtrare nititur: 1
Salici diu ante Chlodovaei tempora in l
ripas Scaldis circa Tornacum ſedes h
fixas; 2) ex eo loco, non vero inde a
ringica et trans Rhenum veniens Ch
Syagrium adortus eſt atque vicit,
Sueſſionem, Remos aliasque urb
3) poſt multa alia geſta urbes Neuſtr
deratas poteſtati ſuae ſubiecit; 4) ea
tatem Conſulis Romani et Patricii a
to magis confirmavit ac dilatavit;
quos devicit, non incolae fuerun
Germanicae, ſed terrarum Tung
Theodemirum ac Pharamundum
eundemque, auctor credit. Ter
(65) continet Annales Francici
quis ſcriptoribus congeſtos a 1
et Eccardo; item ex antiquo N
novefae, cui quidem nativita
quam vulgo crediderunt, vind
mo ſtudio nititur. Vita S. R
... facit libro.

Viallon; in *Eſpr. des Journ.* a. 1789. Jul.
—268. — Sex inſunt obſervationes,
rem Lutetiam Pariſiorum ſpectantes.

✦ ✦ ✦

du bien-heureux Childebert Roi de France; par Modeſte.
TE, *de S. Amable;* in eius *Monarchie ſainte*
p. 62 ſqq.

✦ ✦ ✦

oire et Chronique de Clotaire I, Roy de Fran- Bouchet.
de ſainte Radegonde, ſon Epouſe, Fondatrice
aſtère de Sainte-Croix de Poitiers; par JEAN
ET, *Procureur à Poitiers.* à Poitiers 1524.
Finis auctoris primarius ſpectat ad vitam
degundis conſcribendam; quae enim de
rio addit, ad eundem finem pertinent.
um et hunc ſententia inepta de origine
rum Troiana inceſſit. Libris quatuor
t de Radegundis ortu, de pia vitae ratio-
oſt nuptias inita, de introitu in monaſte-
oſt mariti mortem, ac de miraculis, quae
ac poſt obitum patraſſe dicitur. Adiecta
ratio de rebus geſtis liberorum Chlotarii
DE FONTETTE T. II. p. 84.

toire de la Vie et des Ecrits de Chilperic I; par Rivet.
NTOINE RIVET, *Bénédictin;* in *Hiſt. littérai.*
France T. III. p. 338 — 343.

✦ ✦ ✦

ſtolae ſancti GERMANI, Pariſienſis Epiſco- S. Germa-
Brunichildem Reginam, ut Sigibertum I nus.
revocet a conſilio belli, quod (Childe-
fratri ſuo inferebat; in *Labbei* Collectione
iorum T. V. p. 923; in *Harduini* Collectio-
III. Append. p. 2083; et in aliis Concilio-
llectionibus.

Diſſer-

Lebeuf. *Diſſertation ſur pluſieurs points de l'Hiſt. Enfans de Clovis I, et ſur quelques uſages de qui a remporté le prix dans l'Academie Franç Soiſſons en 1741; par M. l'Abbé* LEBEUF; i dem *Diſſertations ſur l'Hiſt. de Paris* T. III. 72. — In ſectione huius diſſertationis p mae prima auctor diſquirit, numne Chlo filii ipſi regnaverint? numneque leges de Principum impuberum, de gubernatione uſque ad eorum pubertatem ac de finibus pubertatis extiterint? Secunda quaeſtione vit, numne fratres Chlodomiri eius terra eadem liberorum illius occupaverint? e anno? Tertia agit de iure filiorum ſucc patri. Quarta, de comis veterum Franco

Tenelier le Longuemare. *Diſſertations ſur pluſieurs points de l'Hiſt fils de Clovis I; par M. l'Abbé* (J. B. PASCHAL NEI *et M.* GOUYE DE LONGUEMARE, *qui ont porté le premier et le ſecond prix à l'Academie de Soiſſons en* 1743. à Paris 1744 12 mai. U diſſertatio etiam ſeparatim proſtat, et prio dem hac inſcriptione: *Diſſertation ſur la de la Bourgogne par les fils de Clovis Premier; les accroiſſemens que reçut le Royaume de Soiſſ Clotaire Pr ... ier. ... quoi l'on a joint des re ſur la ... que Juſtinien donna aux Francs de la ... leur avoient faits les O ... ther: Et ſur ... ques autres points de l'Hiſt premiers ... du grand Clovis. Ouvrag remporté le pre... prix, au jugement de l'Acad Soiſſons en 1743; par M. l'Abbé* FENEL, C *de l'Egliſe Metropolitaine de Sens.* à Paris 17 ... mai. — Auctor ... imum, ratione coniu nis Burgundiae c ... m regno Francico, bellum a. 532 a C ... to et Chlotario c Burgundiones ſuſce ... luiſſe, ſine Theo

uxilio; hunc vero poſtea arma ſua iis mortuumque eſſe ante Burgundiae ex- nem; regnum hocce inter Childeber- hlotarium eorumque nepotem Theode- diviſum fuiſſe ſic, ut poſtremus accipe- partem, quae Italiae fuit confinis, no- dioeceſin Vindoniſſam; porro, bellum anno 534 fuiſſe finitum. Additur ex- erum memorabilium huius belli. Diſ- deinde, qui fuerint Gregorii Turonen- , a quibus Theodebertus contra Chil- n et Chlotarium, regnum illi auferre , eſt defenſus? Poſt haec oſtenditur, am provinciis atque locis regnum Sueſ- ſucceſſu temporis auctum fuerit; atque itus illius fuerit, dum rex eius Chlota- um imperium Francicum nanciſceretur. oſtremo probatur, Juſtinianum impera- regibus Francicis non omnem Galliam, inciam ſolummodo, diplomate ceſſiſſe. — tio poſterior ſic inſcribitur: *Diſſertation éclairciſſement à pluſieurs points de l'hiſtoire u de Clovis I; qui a remporté le ſeconde prix* L GOUYE DE LONGUEMARE ibid. eod. 12

Hic quidem in plurimis cum Fenelio t: tamen nonnulla ſibi propria expro- igna certe examine ſunt, quae contra um monet, quae de Leudibus diſſerit, e a Fenelio diſſentire videtur, et quae tum monarchiae Francicae regnante o I ſpectant.

Zuverläſſige Nachr. von dem Zuſtande der Wiſſenſch. CV. p. 532—544. Ineſt excurſus doctus ſu- ceſſione Provinciae, a Juſtiniano Imp. peracta.

Clodomiro et Theodorico, filiis Clo- Theodeberto et Theodebaldo nepoti- bus; le Cointe

bus; auctore CAROLO LE COINTE; in e *nal. eccleſ.* T. I. p. 849 ſqq.

◆ ◆ ◆

de Longuemare. *Divers Eclairciſſements ſur l' Hiſtoire des de Clotaire I; par M.* GOUYE DE LONGUEM eius *Diſſertation ſur l' état du Soiſſonnois.* 1745. 12.

Res geſtae etc. Res geſtae a Sancto Guntramno, I diae Rege; ex Hiſtoria eccleſiaſtica Epiſcopi Turonenſis, cum Commentar vio in *Actis Sanctorum* die XXI Martii.

Modeſte. *Vie de ſaint Guntran; par* MODESTE *de ble;* in eius *Monarchie ſainte* p. 127 ſqq.

Giry. *Vie de ſaint Guntran; par* FRANÇOIS G eius *Recueil des Vies des Saints* die XXVIII

Baillet. *Vie de ſaint Guntran; par Adrien* BAIL eiusdem *Recueil des Vies des Saints*, eoder

Rivet. *Hiſtoire de la Vie et des Reglements de par Dom* RIVET; in *Hiſt. litter. de la Fran* p. 368.

◆ ◆ ◆

Hiſtoire de Childebert II; par Dom RIVE p. 397 ſq.

Hiſtoire de Clotaire II; par Dom RIVI p. 541 ſq.

◆ ◆ ◆

Geſta Dagoberti I. Geſta Domni Dagoberti, Regis Fra filii Clotarii II; ſcripta a Monacho ſancti ſii anonymo quidem, ſed contempora collectione *Duchesniana* T. I p. 572 ſ dem, ex Codice manuſcripto Bibliothec nae; cum obſervationibus hiſtoricis *Gottholfii Struvii;* in huius Actis litteraru 1702. 8) p. 45 ſqq. Eadem collata cum Struviana et cum Cod. MS. Monaſterii S

gii Remenſis; ap. *Bouquet* T. II. p. 578 - 596. — Non ſolum in his Geſtis exponitur vita Dagoberti I, ſed etiam Chlodovaei II, eius filii. Auctor ignotus, rerum mirabilium ac fabularum affecta, atque hanc ob cauſſam circumſpecte conſulendus, ſecundum Petrum de Marca, vixit regnante Chlodovaeo II, quia hiſtoriam ſuam cum morte huius regis a. 656 abſolvit. Felibienus illum a. 780 floruiſſe credit. Valeſius eundem in ſaeculum nonum relegat. Carolus le Cointe probare ſtudet, eum ſcripſiſſe ſub Carolo M. ſive ſub Ludovico Pio, ante Hilduinum, Abbatem San - Dionyſianum. Struvius ſolummodo exiſtimat, hunc anonymum aetate Dagoberti I longe inferiorem eſſe. Idem addidit editioni ſuae obſervationes, in quibus varia illuſtrantur, quatum ad hiſtoriam vel geographiam, tum ad antiquitates Francicas ſpectant, quum vix quidquam, quod ſingulare ſit, vel ad vitam Dagoberti, vel ad mores Francorum faciens, fuerit additum.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 92.

De Geſtorum Dagoberti auctore iudicium GODEFRIDI HENSCHENII; in *Actis* Sanctorum mensis Februarii p. 215. nr. 46. Henſchen.

Fragmenta de rebus geſtis Dagoberti I, ex Hiſtoriis ſeu Vitis Sanctorum Pontificum, Abbatum, et aliorum, qui tunc praecipue in Palatio, et aliis regni partibus floruerunt; apud *Du Cheſne* T. I. p. 627 ſqq. et ap. *Bouquet* T. II. p. . . Fragmenta etc.

Vie de Dagobert I, Roi de France, par MODESTE de S. *Amable*; in eius *Monarchie ſainte* p. 30 ſqq. Modeſte.

Hiſtoire de Dagobert I; par Dom RIVET; in *Hiſt. litter. de la France* T. III. p. 554 ſq. Rivet.

Obſerv-

Obſervations etc. *Obſervations ſur une Medaille d'or de l trouvée à Marſeille;* in *Mercure de Fran* Mai.

Launoy. De loco ſepulturae Dagoberti I; a ANNE LAUNOIO; in *eiusdem* Judicio de Diſceptatione, quae de Baſilicis inſcri *riſ.* 1657. 8) p. 84 ſqq.

Chifflet. Bedae Presbyteri et Fredegarii S concordia, ad ſenioris Dagoberti de Monarchiae periodum, atque ad prir Regum Francorum ſtirpis chronolog liendam etc. Auctore PETRO FRANC FLETIO, Societatis Jeſu Presbytero *Pariſiis* 1681. 4. — Etſi ex Fredegari no atque aliis certo conſtat, Dagoberti regni ſui decimo ſexto extinctum: n quo poſt Chriſti nativitatem anno obie liquet; aliis in annum 638, aliis in a tem eius referentibus. Nempe quum tus vivo adhuc patre Chlotario Auſ gnum iam a. 622 adierit, dubium eſt decimi illi regni Dagobertini anni a m Chlotarii, quae in annum 628 inci randi ſint, an ab exordio potius reg ſienſis, ſuperſtite adhuc patre ſuſcepti. priore hypotheſi ſequitur, ineunte 644: ex poſteriore, iam a. 638 Dag vivis exceſſiſſe. Et prior quidem ſente munis fuit omniumque ſcriptorum ce calculo, donec primus in eam *Va* XVIII rerum Francicarum inſurrexit, que poſt illum *le Cointe* in Annal. eccl II, III et IV, nec non *Mabillonius* in p tomi II Sanctorum ordinis S. Bene praefatione ſeculi quarti Benedicti tunt, ac in primis *Hermannus Contracti*

[illegible]ctoris, quam Caniſius T. I. Antiq. Lection.
[illegible]dit, auctoritate ſubnixi, reiecta priore, po-
[illegible]iorem hypotheſin adſtruere ſuſtinuerunt. Ea
[illegible]ur res tanti viſa auctori fuit, ut ſententiam
[illegible]munem excutiendam curatius et adverſus
[illegible]mviros illos peculiari diſſertatione pro-
[illegible]ndam cenſuerit. Qua ipſa Fredegarium
[illegible]um, quo male intellecto Hermannum in er-
[illegible]m olim lapſum viroſque illos praecipites ſe-
[illegible]eqiſſe contendit, ſic explicat, ut vulgarem
[illegible]theſin firmare potius quam labefactare vi-
[illegible]ur; eandemque porro et aliorum auctoritate
[illegible]gumentis quam plurimis, tum ex geſtis
[illegible] temporis, tum ex ſecutorum temporum
[illegible]tu depromtis comprobare nititur. Qua
[illegible]one, inſerta etiam diſſertationi *Vita S. Ba-*
[illegible]uctore anonymo, quam mutilam primo
[illegible]ionis ſuae tomo Ducheſnius ediderat, ac
[illegible] illuſtrata, id agit auctor, ut totius prope
[illegible] a Chriſto nato ſaeculi chronologiam,
[illegible]ſſimam utique in Francica hiſtoria ac
[illegible]imam, expediat ſtabiliatque. Denique
[illegible]cem de S. Dionyſio Areopagita et S.
[illegible]ia, Pariſiorum patronis, ſubiunxit, et
[illegible] vitam S. Genovefae, auctore anonymo,
[illegible] ter ſenis ab eius obitu annis ſcripſiſſe di-
[illegible], ex pervetuſto codice, notis ſuis illuſtra-
[illegible], non alio inſtituto, quam ut Genovefae
[illegible]o ſuum Pariſienſibus Areopagitam aſſe-
[illegible]; tenax nimirum ſententiae, quam de uno
[illegible]yſio, primum Areopagita et Epiſcopo
[illegible]enſi, tum deinde Pariſienſium Apoſtolo
[illegible] Martyre, cum aliis, adverſus Sirmondum et
[illegible]num, qui Dionyſium Areopagitam Athe-
[illegible]um Epiſcopum, a Dionyſio Pariſienſium
[illegible] longe diverſum fuiſſe, eruditis ſcriptis

 docue-

docuerunt, defendendam peculiari diſſer
eui vero mox a Lamoio reſponſum eſt,
rat. — Ceterum quum in hac diſ
Bedae, Presbyteri, quam venerabilem
appellan la ſubinde auctoritas eſſet, eius
Fredegario concordia circa hoc negoti
monſtranda: in Chifletii vero manus
illius eccleſiaſti. ae gentis Anglorum tum
MSS. alii, tum vetuſtiſſimus S. Maximi
virenſis perveniſſent; novam hiſtoriae e
tionem adornandam ſibi, et diſſertation
nis Dagoberti praemittendam cenſuit.
ea, una cum *praemiſſa diſſertatione de B*
qua aetate ac … *anni*, nec non *Ca*
Caturcianni Epiſtola, ex qua a. 763 eum
conſtat, primam huius operis partem e
Cf. Acta Erud. a. 1652. p. 325 ſq.

Mabillon. JOANNIS MABILLONII Diſſertatio hiſt
anno mortis Dagoberti I. et Chlodovae
ris Regum Francorum. - *Eadem* …
de anno et die ordinationis, itemque ob
ſiderii, Epiſcopi Cadurcenſis, ex quibu
bertina epocha denuo comprobatur; i
veteribus Analectis (*Par.* 1682. 8) T. II
et 428. In diſſertatione priore ex …
ne quadam e MSCto Foſſatenſis eccleſiae
octingentos annos ſuperante omnem e
goberti annos difficultatem tolli poſſe ar
atque Dagoberti annum emortualem …
demonſtrat; quum praeſertim hanc de
berti epocham ſententiam etiam altera de
rio Caturcenſi diſſertatio confirmet.

Valeſ. HADRIANI VALESII Obſervationes d
Dagoberti, Francorum Regis, adverſ
Franc. Chifletii diſſertationem Deten
Par. 1684. 8. — Auctor hoc libro re

adverſariis, Chiſletio, Mabillonio, ac
onio. In parte prima probat contra Chi-
n, ſedecim iſtos annos regni Dagobertini
obitu Chlotarii patris computandos eſſe,
riceſimo nono regni eiusdem, quo nempe
egnum Auſtraſiae tradiderat, i. e. anno
Quod potiſſimum Fredegarii teſtimonio
t. Docet deinde, Theodoricum III, Da-
ti I nepotem filii aque Chlodovaei II, non,
iſletius vult, tribus diverſis vicibus, ſed
s ſolum, thronum occupaſſe, nimirum
nortem Clotarii III, eius fratris, ac poſt
n Chilperici, alterius fratris. Simul plu-
nſchenii et Chifletii errores, circa regnum
erti II, Sigeberti filii, et circa vitam S.
vſae commiſſi, arguuntur. Capite huius
tertio reſpondetur obſervationibus Mabil-
s, modo memoratis. Pars altera exami-
ermonii diſſertationem de palatiis villisque
, in qua Valeſii notitia Galliarum atque
tatio de Baſilicis paſſim carpuntur. Dictio-
a ac lucida quidem auctor uſus eſt, verum
mordace.

DE FONTENETTE T. II. p. 66 ſq.

iſputatio de annis Dagoberti, auctore GE- Du Bois.
D DU BOIS, Oratorii Presbytero; in *hiſt*
ia eccleſiae Pariſienſis (*Pariſ.* 1690. fol.)
V. — Valeſio hic calculum ſuum adiicit.
ertum ob recens extructam S. Dionyſii
am praecipue extollit: tametſi Mabillo-
tam tantummodo ab hoc ornatam dota-
e afferat, cui ideo nonnulla argumenta
opponit.

a ſancti Sigeberti III. Regis Auſtraſiae, Vita Sige-
uctor (SIGEBERTUS, *Monachus Gemblacenſis*) berti III.

etſi contemporaneus non fuit, eam tamer teribus Hiſtoricis et Vitis Sanctorum ſe cc teſtatur; apud *Du Cheſne* T. I. p. 591 ſq dem locupletior et caſtigatior; in L. *Su* Sanctorum de I Febr. Eadem, cum a Sigeberti nomine et cum Commentario GODEFRIDI HENSCHENII; in *Actis Sanct.* *verp.* d. I Febr. Et apud *Bouquet* T. II p 602. — Bouquetus primum obſervavit regis Sigeberti, quam vulgaverat Cheſn auctoris, qui etiam Sigebertus audivit, i eandem eſſe, quam Henſchenius in luc dit, licet multis in locis interpolatam. Iſte monachus Sigebertus vitam regis Si mortui a. 656, ſaeculo undecimo He diſſertatio continet illuſtrationes haud pa ſtoriae periodi Merovingicae, praecipue genealogiae regum ac diviſionum regn ſarum.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 91.

Aubery. *La Vie de S. Sigebert, écrite par Sigeberl bl... traduite en François, avec une de ſcription de la Lorraine et de la Ville de Nan Généalogie de la Maiſon de Lenoncourt; par* AUBERY, *Secretaire de Charles de Lorraine.* cy 1616. 8.

Hiſtoria en. Hiſtoria translationis ſancti Sigeber e Gallico in Latinum verſa a *Gregorio Ab Actis Sanctorum Antverp.* d. I Febr.

Baillet. *Vie de Saint Sigebert; par* ADRIEN BAII cius *Recueil des Vies des Saints* d. 1. Febr.

Vincent *Hiſtoire de la Vie de S. Sigebert, XII R ... avec un Abrégé de ... par le P.* VINCENT *... Tiers-Ordre de S. François* cy 1702. 8. — Lenglетus (T. XII p

ſcriptor ſubſequens verum auctorem fuiſſe HUGONEM, Canonicum regularem Nanceienſem, perhibent.

Vie de Saint Sigebert III, Roi d'Auſtraſie, par NICOLAS FRISON. à Nancy 1726. 12. Friſon.

*Lettre écrite à M*** ſur l'Hiſtoire de Saint Sigebert III, Roi d'Auſtraſie (par le Père* BENOIT DE TOUL, *Capucin).* S. l. et a. 12. (Benoit de Toul) Lettre etc.

Replique à la Réponſe aux deux Lettres écrites ſur l'Hiſtoire de S. Sigebert, troiſième du nom, XIIe *Roi d'Auſtraſie.* S. l. et a. 12. Replique etc.

◆ ◆ ◆

Diſſertatio chronologica de principio et exitu regni regumque Franciae primae familiae, maxime Clotarii III, Childerici II et Theoderici, eorum fratris; auctore AEGIDIO LACARRY; Societatis Jeſu; in *eiusdem* Hiſtoria coloniarum (*Claromontii* 1677. 4) L. V. cap. VII. Lacarry.

◆ ◆ ◆

HADRIANI VALESII de Dagoberto II, Sigeberti III filio, Epiſtola; apud *Bouquet* T. II. p. 727 ſqq. Valois.

Vie de Dagobert, Roi de France et Martyr; par ADRIEN BAILLET; in eius *Recueil des Vies des Saints* d. 23 Dec. Baillet.

Acta Sancti Dagoberti, Francorum Regis et Martyris, cum Notis ALEXANDRI WILTHEMII, Societatis Jeſu. *Molshemii* 1623. 4. Eadem aucta a JULIANO FLONCEL, Doctore. *Lucemburgi* 1653. 4. — Haec Acta Dagoberti III, mortui a. 715, parvi ſeu nihili fere aeſtimantur, quia plena ſunt fabularum et anachroniſmorum. Auctor fuit Monachus ſaeculi duodecimi. In praefatione profitetur, ſe nihil, quod de hoc Sancto litte- Acta S. Dagoberti.

 ris

ris conſignatum eſſet, inveniſſe, eiusque me-
riam in oblivionem tranſmiſſe. Confun[illegible] ita
S. Dagobertum, Stenaci mortuum, cum Da-
berto III, Franciae Rege.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 93.

le Cointe — Examen Actorum S Dagoberti, Regis
CAROLO LE COINTE; in eius Annal. eccl. T.
a. 715. nr. 3 [illegible] 14.

Eclairciſſement etc. — *Eclairciſſement ſur le lieu de la mort du Roi Dagobert II:* in *Journ. de Verdun* a. 1728 Iun.

Vita Leodegarii. — Vita S Leodegarii, Auguſtodunenſis Epiſcopi et Maioris Domus Franciae, in qua plurimae res ſub Childerico et Theoderico Regibus, Clodovaei II filiis, fideliter deſcribuntur; apud *Cheſne* T. I. p. 600 [illegible] 616. In *Actis Sanctorum Ordinis S. Benedicti* T. II. p. 679 ſqq cum Mabillonii obſervationibus. Apud *Bouquet* T. II 609 [illegible] 626. Auctor huius vitae S Leodegarii, occiſi a. 678, ſcripſit a. 687.

Urſinus — Vita S Leodegarii, auctore URSINO, [illegible] aequali; in *Surii* Actis Sanctorum die II Oct. Curatius eandem edidit *Duchesne* T. I. p. [illegible] Longe vero melius et correctius [illegible] Actis SS Ord. S Benedicti T. II. p. 695 ſqq. ex his *Bouquet* T. II p. [illegible] 633. (Cf. [illegible] V. [illegible] VI. P. II [illegible]) *[illegible] a Robert [illegible]*, in eius *Recueil des [illegible]* *illuſtres* (à Paris [illegible] fol.) p. 367 ſqq.

Cf. DE FONTETTE T. I p. 578, [illegible] ſcriptiones Leodegarii indicantur. Add. T. II. p. [illegible]

Fragmenta etc. — Fragmenta de rebus pie geſtis Clotarii, Childerici, et Theoderici III, filiorum Clodovei II Regis: ex Vitis Sanctorum; apud

Ch[illegible]

Cheſne T. I. p. 670 ſqq. et apud *Bouquet* T. II. p. 572 ſqq.

◆ ◆

Vie du bien-heureux (*ert Roy de France; Modeſte.* MODESTE *de S. Amab* in eius *Monarchie ſainte* T. I. p. 62 ſq.

Childeberti III, Francorum Regis, Placitum Placitum etc. no 711; apud *Bouquet* T. VIII. p. 876.

◆ ◆ ◆

De tribus Dagobertis, Fr ; in qua horum R um et , tempus, acta i r, et Sigeberti filio, Reg edita a GODOFRE HE ENIO, e Jeſu. *Molshemii* 1623. *pias* 1655. 4. — I gus ctus: ſed ſunt cauſſae, q d ia cont onem priorem nobis move t. Primo enim alia bibliotheca vel index vel catalogus, s conſulere licuit, eandem nobis oſtendunt. nde notum eſt, et duumviri illi ipſi hoc nar, Valeſium in praefatione ad tomum ſecun Hiſtoriae ſuae Francicae queſtum eſſe, Henſchenius tres in hiſtoria Francogal Dagobertos primum ſe detegiſſe iactaverit, ipſe iam a. 1647 Dagobertum II, Sigeberti , ex hiſtoria quaſi elapſum, reſtituerit. gitur ratione Valeſius Henſchenio id quaſi exprobrare potuiſſet, ſi hic iam a. 1623, o vitae annos XXIII demum peregerat, reſti onem Dagoberti II perfeciſſet? Quidquid dem illud ſit, in diatriba Henſcheniana copio e explorate demonſtratur, tres in Francia ſſe Dagobertos; et primum quidem fuiſſe

 filium

filium Chlotarii II, mortuum a. 663; C
dum, Maiorem Domus Sigeberti II, Da
tum II clam in Hiberniam transportari
hunc vero, circa a. 670 reversum, in A
cum Childerico II regnaſſe. E[illegible]lenſchen
tentia hic Dagobertus circa a. 687 obiit, v
quidem, ut videtur, morte. Differit ſi
eius filiabus. Tertius denique Dagobert
ceſſit patri, Childeberto III, a. 711, mor
715. Vita trium horum regum tres in
eſt diviſa. In calce tertiae auctor examin
nionem, qua S. Dagobertus, cuius paul
meminimus, unus ex illis tribus Dagobe
gibus fuerit; ipſeque hoc negat, eumq
tummodo Confeſſorem ſeu Martyrem ſu
tuit. Quartus adiectus liber recenſet et
nat Concilia et Epiſcopos Francogallicos
rum fit mentio per regna trium Dagober
Ineſt eidem diſſertatio, qua auctor proba
dionem prioresque reges Francicos ſede
mariam tenuiſſe in terra Ultrajectina,
Diſpargum fuiſſe credit. Operi hiſtori
quae Francogallicae utiliſſimo finem imp
dex chronologicus.

Cf. [illegible] T. II. p. 63. ſq.

Eiusdem Appendix apologetica pro I
de tribus Dagobertis, Francorum Regi
eorumdem genealogico ſtemmate; in *A*
Er[illegible] T. III menſis Martii p. 22 ſqq. —
ſci[illegible] potiſſimum contra Valeſium re
nem trium Dagobertorum ſibi vindicare

Ca[illegible] Genealogia Regum Francorum a Da
I ad Childericum III in opinione Godefr.
Schenii: Eadem ex antiquiſſimis ac prob
clorib[illegible] Auctore CAROLO LE COINTE;
Annal. eccleſ. T. V. ſub a. 743. nr. 77 e

DEFR. HENSCHENII Exegeſis innovans ac ens Diatribam de tribus Dagobertis; in Sanctorum ſub initio tomi III menſis Apri- Et haec diſſertatio, ut Diatriba, habet quatuor; in quorum primo auctor exhi- itomen chronologicam ſyſtematis ſui, ra- sque, quibus motus epochas nonnullas verit. In ſecundo mortem Dagoberti I, antea a. 644 vel 647 factam eſſe crediderat, no 658 ponit, examinatque teſtimonia, qui- hanc ſententiam confirmavit. Tertium ſiſtit rum exilii, reditus in Galliam, reſtitutio- n imperium, mortis ac martyrii Dagoberti Et hac quidem in diſſertatione exiſtimat, eſſe eundem Sanctum, qui Sathanaci ſeu colitur. Capite quarto examinatur tem- regni Theodorici III eiusque ſucceſſorum. Henſchen.

LE FONTETTE T. II. p. 631.

Mémoires hiſtoriques ſur le Regne des trois Dago-, au ſujet des fondations de pluſieurs Egliſes de , faites par le Saint Roi Dagobert II, et fauſ- attribuées à Dagobert I, et particulièrement de dation de l'Egliſe Collegiale d'Haſlach; avec un de la Vie de S. Florent ſon patron, Evêque de bourg, et une Diſſertation critique ſur ſa Chaſſe; PIERRE MARTIN BERAIN, *Chanoine et Cuſtos Egliſe d'Haſlach* † 1758). à Strasbourg 1717. Berain) Mémoires etc.

— Secundum huius ſcriptoris ſententiam bertus I natus eſt a. 602, mortuus a. 638; bertus II natus a. 651, in Hiberniam trans- a. 655, reſtitutus in regnum a. 673, occi- 679: Dagobertus autem III regnare coe- 711 mortuusque eſt a. 715, anno aetatis no ſeptimo, relinquens filium, Theodori- , patrem Childerici III, ultimi regis Me- gici.

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 605. T. II. p. 93

◆ ◆ ◆

de Boiſſat. Martellus (ſeu Poema de Carolo Mar auctore PETRO DE BOISSAT; in eandem ctione operum Latinorum, libro rariſſim tamen non tantae raritatis, ut unicum folio exemplum typis expreſſum ſuperſtes *Niceronus* (T. XIII. p. 382 ſqq.), *Freytag* Analectis litter. p. 137; aliique ſtatuerunt. diendus hanc in rem *Dartigny* in *Nouveaux res d'hiſtoire etc.* (à Paris 1749) T. II. p. ubi etiam affirmatur, carmen iſtud epicu libros ſex diviſum, minime eſſe tanti pre vulgo credebatur: languidum eſſe potius q ue fere omni poëtico carere. Collectio 1649 in folio typis impreſſa dicitur.

de Sainte-Garde. *Childebrand, ou les Sarrazins chaſſés de l Poëme heroïque, par* JACQUES CHARLES, SI SAINTE-GARDE, *Aumônier du Roi.* à Paris 166 Deinde hac epigraphe: *Charles Martel, Sarrazins chaſſés de France, Poëme heroïque* DE SAINT-GARDE, *Aumônier du Roi.* ibid. 12. — Hildebrandus iſte Caroli Martelli fuit. Carmen ipſum iam Boilavius merit ſit. Inſeruit auctor tabulam genealogicam familiam ſui temporis regiam Francicam c ētit cum Hildebrando iſto per eumque Clodione et Pharamundo.

Cf. *Nouv. Mem. d'hiſtoire par M. d'*ARTIGNY p. 353.

D. Scriptores varii argumenti.

Gibert. *Mémoire ſur le nom des Mérovingiens, donn première Race de nos Rois p* M^{as} GIBERT (1 in *Mém. de l'Acad. des Inſcr.* t. T. XX p 52-

A

ſententiae vulgari obſtrepit, qua prima
egia in Gallia nomen a rege Merovaeo
it: ſtabilire potius nititur, in Germania
guſti Imperatoris tempore floruiſſe re-
endam, *Merwe* ſive *Merobodum* dictum,
mine deſignetur familia regia, cuius prin-
fuerit; populum Germanicum adeo in-
ita fuiſſe appellatum; inde exiiſſe Fran-
il, in Gallias devenientes, hanc regum
appellationem uſurpare continuaverint.

ervations ſur le nom de Mérovingiens; par M. Freret.
(1746); *ibid.* p. 63 ſqq. — Giberto
tradicit, atque contendit, vocabulum
eadum verſus finem huius ſtirpis regiae
ortum fuiſſe, et quidem ex Merovaei
, quia ab hoc inde rege demum genealo-
um primae ſtirpis certior evaſerit. Gi-
ntentiam fundamento carere hiſtorico,
ſtenditur; atque in fine enumerantur po-
erovaei tempore Germaniam incolentes.
minus Gibertus coniecturas ſuas defen-
ratus eſt diſſertatione ampliore, quae in-
r:

moire ſur les Mérovingiens; par M. GIBERT Gibert.
; ibid. T. XXX. p. 567—586. — Cu-
leſuire ſtudet tempus, quo nomen Mero-
m uſitatum fuerit; examinat deinde vo-
n, unde hoc nomen ortum; additque ob-
nes ſuper origine Francorum.

ſertation de RENÉ D'AUBER DE VERTOT, de Vertot.
*quelle il prouve que les derniers Rois de la pre-
Race ne doivent point être appellés fainéans ni
, comme ils ont été appellés par les Auteurs
écrit ſous la ſeconde Race;* ibid. T. IV. p.
4

LIRON

L ron LIRON *ſur la queſtion: Si les Seigneurs ſe ſaiſ... la guerre ſous les Rois de la premiè...* in eius *Singularités hiſtoriques* T. III. p. 119 Auctor contra Altelerram et Ducangium ... ſtionem illam negat.

W... d... M. GOTTLIEB WERNSDORFFII, *Fac p... Academia Wittenbergenſi Aſſeſſoris (poſtea in ... Gedanenſi Profeſſoris publici* Commentatio ... rica de Regibus crinitis Francorum Mer... cae ſtirpis, qua ſimul probatur, numo... vulgo Gothicos appellamus, ad hosce re... ferendos videri. *Vittembergae* 1742. 4. – ... mo auctor declarat, regibus Gothorum, ... cum ac Parthorum uſitatum fuiſſe caeſari... trire: plebem Francicam retro detonſam ... ſolis ornamentum capillitii reliquiſſe; dubi... num hicce mos introductus fuerit, quum ... Thuringiam habitarent, an poſtquam ... in Gallia quaeſiverunt; olim multos ſim... crinitos pagis praefuiſſe iure haereditari... nes crinitos fuiſſe, quod probatur de ... pluribus ſingulis, in primis ex monimen... morum regum ſuperſtitibus; ſolos Mer... hunc ornatum adamaſſe, a Carolingis r... tum: Gothicos, quos vulgo dicimus, ... barbaros, neque Hiſpanicos eſſe neque ... cos, nec ſimiles Anglicis, Danicis, Fr... Chriſtianorum: ſed veroſimiliter a Mer... adhuc paganis, cuſos fuiſſe. Inter primi... diorum, quibus periculum fecit auctor p... di ingenii, hanc maxime commentatione... probavit: quanquam ipſe non negabat, ... eandem multis locis emendari atque auge...

D... *Diſſertation hiſtorique et critique, pour l'Hiſtoire des premiers tems de la Monarchie Fr...* à Colmar 1754. II Partes 12; et in ...

…ques etc. (à Paris 1768 12.) T. I. p. 1 ſqq. — …or nobis ignotus declarare ſtudet formam …nis in monarchia Francica ſub regibus pri… ſtirpis; ſimul eiusdem originem atque indo… explicare, opinionesque praeiudicatas illius …ae, potiſſimum ex Comitis Boulainvillierii …ntiis temerariis oriundas, deſtruere.

Lettre importante ſur l'Hiſtoire de France de la …re Race, du 2 Juillet 1755; (*par M.* GOUYE … ONGUEMARE). …. 12. — Vellius potiſſi… et Henaultus in hac epiſtola errorum chro… …gicorum arguuntur. (de Longuemare) Lettre etc.

SECTIO XII.

…ores de rebus geſtis ſub regibus ſe…cundae ſive Carolingicae ſtirpis.

A. *Fontes huius periodi generales.*

Annales Francici breves ab a. 707 usque ad …, in Monaſterio S. Nazarii iuxta Rhenum …, unde NAZARIANI dicti; in Corpore hi… …ae Francicae *Freheri* P. I. p. 86 ſqq. Apud *Cheſne* T. II. p. 3 ſqq. Pleniores ex Codice …othecae Guelferbytanae, beneficio J. G. …rdi, a *Burcardo Gotthelf Struvio*, in nova edi… …e ſcriptor. Germ. Freheri T. I. p. 77 ſqq. …d *Bouquet* T. II. p. 639 et T. V. p. 10 ſqq. — …rpti videntur hi annales ex maiore opere …dam. Chronicorum ſcriptores in monaſte… …eos ſaepe fundamenti loco poſuerunt, dilata… …t, annos addiderunt. Per ſe enim breviſſi… …ſunt, resque geſtas pauciſſimis verbis notant. Annales Nazariani.

Annales Francorum, ab anno 7?6 ad annum …; in *Labbei* Bibl. MSS. T. II. ſect. 4. n. 6. p. ſqq. Annales Labbeani.

Anna-

adhuc auctiores et emendatiores, cum
parallelis a Struvio, Lambecianis collat
uſo, in nova editione ſcriptorum Freheri
T. I. p. 1 ſqq. Et apud *Bouquet* T. II. p.
V. p. 326. T. VI p. 206. T. VII. p. 209.
p. 38. Emendationes et ſupplementum
Annalium ab a. 882 usque ad a. 887 e
Lambecii Comment. de Bibl. Caeſ. Vindo
p. 345 ſqq. et in *Kollarii* Analectis Vindo
p. 51 ſqq. Alia lacuna a b a. 894 et 89
codice Vindobonensi expleta, in *Murator*
rer. Ital. T. II. P. II. p. 119, et in *Kollar*
Vind. T. I. p. 523. Aliud Supplemen
Leibnitii Scriptt. rer. Brunſvic. T. I. p. 19
rundem Annalium emendationes e Cod
J. F. Chriſtii Noctibus academicis Spec
190 221. Spec. IV. p. 300 ſqq. 336
Horum annalium non unum eſſe auctor
dubium do nemini, atque per ſe patet.
illud, praeter res diverſum ſcriptas, et
verſus; nec orthographia per totum lib
dem. Qui inchoavit annales, maiore a
linguae Romanae nitore ſcripſit, et melio
cio fuit uſus, quam qui perrexere.
quaedam ſtili diverſitas emergere videtur
a. 878; deinde alia poſt a. 882 Frehe
dem primum Fuldenſes eos appellavit,
rum Fuldenſium et Moguntinarum prae
ligens annotatio in coenobio Fuldenſi Be
no ſcriptos et pertextos arguat. Sed
fieri non putamus. Sunt enim de coen
nec nimis multa, nec ea in his annalib
tata, quae tam celebris coenobii fama
cuivis hiſtorico non potuiſſet ex re.
ſcribitur de coenobio Fuldenſi, quaſi
nachus illius fuerit, ut in aliis chronic

let; ubi auctores utuntur verbis hisce: *in noſtro coenobio, fratres noſtri*, aut ſimi- ſed ita fere: *Abbas Fuldenſis coenobii; mona- uldenſi Abbas datus eſt caet.* De eo dubium t, antiquiſſimum eſſe librum, atque au- eius teſtatos de ſui temporis rebus. In- rolo Martello conſpirant annales manife- a chronico Hildesheimenſi. Maxime ve- o tempore epitomen annalium Metenſium e ferre, ſeu potius eundem auctorem; ſcriptor annalium Metenſium ante oculos , ſequi videntur, forte Regionem. Ex ae ad a. 857 notantur, apparet, auctorem m temporis fuiſſe. Ab eo tempore, for- am ab a. 840, novus auctor annales con- t, non amplius conſentiens cum annali- etenſibus. Et in hac continuatione potiſ- referuntur res geſtae, alibi vix obviae, ae ſine illa ex hiſtoria evanuiſſent.

e FONTETTE T. II. p. 121.

Annales Fuldenſes ſ. Laurishamenſes.

nales Francorum *Fuldenſes* dicti, ſive *Lau- nſes*, ab a. 714 ad Ludovici Pii quartum , auctore anonymo, qui utitur ſupputa- temporis ſecundum annos regni Franco- ex vetuſtiſſimo codice hoc tempore non compoſito; verum eodem etiam tempore a auctoris manu litteris Gothicis exarato; *becii* Comment. de Bibl Caeſ. Vindob. T. 66 ſqq in *Kollarii* Analectis T. I. p. 549 ſqq. *ratorii* Scriptt. rer. Ital. T. II. P. II. p. 98 ſqq. d *Bouquet* T. II. p. 645. T. V. p. 63. — or horum annalium, ab aliis auctorum at- uatorum, teſtatur, ſe cum in coenobio ſi, tum Laurishamenſi, vixiſſe. Ab initio rat cum annalibus Fuldenſibus prioribus memoratis.

Cf. *Hiſt. litter. de France* T. IV. p. 424 ſq.

Annales Vedaſtini Annales Vedaſtini, e codice biblioth Bertini, cum annotationibus; apud *Bou* VIII. p. 79 — 92. Cf praefatio huius to a. 824 usque ad a. 900 hi annales contin Dicti Vedaſtini ab Abbatia S. Vedaſti (S in urbe Atrebatenſi.

Lebeuf. *Notice raiſonnée des Annales Vedaſtines ſcript du X. ſiècle, où ſont renfermées des d rieux ſur l'Hiſtoire de France de la fin du I. par M. l'Abbé* LEBEUF; in *Mém. de l'Acad ſcript* T. XXIV. p. 687 — 736.

Chronicon Moiſſiacenſe. Excerpta Chronici veteris, ab initi Francorum ad annum 818, ſeu Chronic *ſiacenſe*, ex codice eius dem coenobii exſc apud *Du Cheſne* T. III. p 130 — 147, et lacuna ab a. 717 usque ad a. 776 e Codi apud *Bouquet* T. II. p. 648 — 656. Cf. Collectio ampliſſ. T. V. p. 887 ſqq. — vulgaris utilitatis haec ſunt excerpta, e bus, ut videtur, chronicis collecta. E locis apparet, auctorem non in Fran ſcripſiſſe, ſed in Germania.

Annales Ratiſpon. Breves Annales *Ratiſponenſes* (ab a. 7 820); in *Mabill* ni Veter. Analect. T. IV ſqq. et p. 507 ſqq. ſecundum novam ed Pariſ. 1723. fol.

Annales Adelmi | Eginharti | Laurishamenses Annales Regum Francorum, Pipini, et Ludovici, collecti, ſecundum *Hermann narium*, per quendam Benedictinae religio nachum, vel ſecundum *Reuberum*, aucto aetatis *Aſtronomi*, et Ludovici Regis dor vel, ex ſententia *Freheri*, ab ADELMO ſe MAKO, Benedictino; vel, ex mente *Du Mi cei* et *Lambecii*, ab EGINHARTO; vel, dum *Ca ... le Cointe*, a Monacho *Lauri*

poſt Eginharti Vitam Caroli M. ab *Herman-* omite *Nuenario*, Coloniae 1521. 4. ibid. 12. Lipſ. 1616. 4. Inſerti porro a *Juſto* o tomo uno veter. ſcriptorum p. 15 ſqq. et a editione, adſcriptis lectionibus varianti- MS. Caſſellano p. 27 ſqq. Inter ſcriptores p. 1 ſqq. In Corpore hiſt. Franc. *Freheri* ſqq. Apud *Du Cheſne* T. II. p. 233—273. um usque ad a. 829. In fine eiusdem tomi ſubiiciuntur horum annalium emendatio- Cod. MS. quem Peireſcius poſt eorundem ſionem iam completam Lutetiam miſit). iptoribus rerum Germ. *Heineccii* et *Leuck-* ecundum editionem Nuenariam, at ſine mentione, quaſi primum hoc loco vul- ur, p. 144—176. Et correctiores apud r T. V. p. 196—215. T. VI. p. 174—189. gallice a *Ludovico Couſin*; in *Hiſtoire de l'Em- Occident* à Paris 168 .. 12) T. I. — *Caro-* ... atque *Mabillonius* contra *Du Cheſnium* artum horum annalium auctorem haud eſſe, comprobant ex eo, quod nonnulla us hiſtorici vita Caroli M. exponantur, nnalibus hisce contra dicant. Quae ab usque ad a. 714 traduntur, ad verbum Annalibus Tilianis conſpirant.

R FONTETTE T. II. p. 110.

ronicon Monaſterii ſancti Michaelis in Virdunenſi; in *Mabillonii* Analectis T. II. ſqq. — Inſervit hoc chronicon, cum adiectis, hiſtoriae Caroli M. et Ludo- i. Chron. Monaſt. S Michaelis.

nales veteres Francorum ex Manuſcripto thecae Regiae: in *Martenii* et *Durandi* Col- e veterum Scriptt. T. V. p. 883 ſq. Ab usque ad a. 840 procurrunt. Annales veteres Franc.

Adreval dus. Fragmenta de Regum Francorum re
ſtis, a Carolo Martello anno 738 ad ann
auctore ADREVALDO, Monacho Floriace
cerpta ex libro eiusdem de miraculis S
dicti in Gallia patratis poſt translation
Actis *Sanctorum Ordinis S. Benedicti* T. I
ſqq. — Auctor a. 890 adhuc in vivis,
moratu dignas de rebus Pipini, Caroli
dovici Pii, Caroli Calvi et Ludovici Ba
tumido exponit.

Chronica Tiliana. Chronica (*Tiliana*) Regum Francoru
ter digeſta, a primo Francorum eorumd
usque ad Ludovici Pii Imperatoris fili
ad annum 855; auctore anonymo, qui ſ
Carolo Calvo ſcribebat ante menſem
bri anni 855, quo Lotharius Imperat
mae obiit: ex Codice *Joannis Tilii*, a
Cheſne T. I. p. 797 ſqq. In *Labbei* Bibl.
I. p. 330 ſqq. Apud *Bouquet* T. II. p.
V. p. 17.

Ado. ADONIS, *Viennenſis Archiepiſcopi*, Bre
Chronicorum de ſex aetatibus mundi,
condito ad annum Chriſti 879. Cuius
titiam ſupra Vol. I. P. I. p. 66 iam inter
res hiſtoriae univerſalis exhibuimus;
eius contenta potiſſimum hiſtoriae Fran
cae inſerviunt, hic quoque eius mentio
petere liceat. Conferantur etiam, qu
Iunglius ad Joecherum congeſſit ſ. v. Ado

Annales Bertiniani. Annales Regum Francorum, a tempo
Carolo Martello defuncto, Carolom
Pipinus, fratres, regnum adepti ſunt, a
882; ex vetuſto Codice Monaſterii ſancti
(unde *Bertiniani* dicti). Apud *Du Cheſne*
p. 150 261. In *Muratorii* Scriptt. rer.
II. P. I p. 491 ſqq. (Cum ſupplemento

ab a. 883 usque ad a. 900.) Apud *Bouquet*
I. p. 192 — 203. T. VII. p. 57 — 124. T.
p. 26 — 37. (Quae editio auctior et cor-
r reddita iuxta exemplar, quod eſt in Bi-
eca ſancti Bertini, differens aliquantulum
weidano, quo Ducheſnius uſus eſt). *Fran-*
ce à Ludovico Couſin; in *Hiſtoire de l' Empire*
ident T. I. — Annales Loiſelianos paſſim
ſunt auctores annalium Bertinianorum.
o viciſſim ex ſe emendari poſſunt; quod
nſtravit SEMLERUS in *Verſuch, den Gebrauch*
uellen in der Geſchichte der mittlern Zeiten zu
tern p. 69 ſqq.

tice raiſonnée d'un Manuſcrit des Annales de S. Lebeuf.
, que Du Cheſne n'a pas connu; par M. l' Abbé
r; in *Hiſt. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XVIII.
4 ſqq. — Deſcribitur codex, qua Bou-
s uſus eſt in ſua horum annalium editione.

oute propoſé aux Sçavans, au ſujet des Auteurs (Levêque de la Ravalière.)
nales des Rois de France, connues ſous le nom
Bertin; (par M. Leveque DE LA RAVALIERE);
ercure de France a. 1736. Decemb. — Au-
n priore huius diſſertationis parte demon-
ſtudet, annalium iſtorum partem, quae
830 usque ad a. 860 decurrit, auctorem
e *S. Prudentium*, Epiſcopum Trecenſem:
riore autem, continuatos eodem videri ab
maro.

ettre touchant le Doute précédent; ibid. a. 1737. Lettre etc.
p. 837 — 840.

éponſe à l'Auteur de la ſuite de la différence de Réponſe etc.
ſe de Troyes (à Paris 1738) *ſur ce qu'il a écrit*
l'Auteur du Doute précédent; ibid. a. 1738.
h.

xamen critique des trois dernières parties des An- Lebeuf.
de S. Bertin avec les preuves demonſtratives que

 Prudence

Duchesne T II. p. 590 — 623 et p. 626 ſqq. *Bouquet* T. VIII. p. 176 — 214. — Hoc Chronicon licet Flodoardo non audet certo tri Pithoeus, tamen egregiam lucem praeteri temporibus non diffitetur. Certe ſine regnis Caroli Simplicis, Ludovici V, magna parte regni Lotharii perpauca ſciremus. doardus ille fuit cuſtos tabularii eccleſiae, Canonicus erat.

Cf FABRICII Bibl. med. et inf. Latin. T. II. p. 5 *Hist. litter de la France* T. VI. p. 313 ſqq. HAMBERGERI *Nachrichten* T. III. p. 693 ſqq.

Chronicon Engolism. Chronicon *Engoliſmenſe*, ab anno 814 num 991; in *Labbei* Bibl. MSS. T. I. p. 31 Apud *Bouquet* T. VII. p. 222. T. VIII. p. 2

Chronicon Rhemenſe Chronicon *Rhemenſe* breviſſimum ab 830 ad annum 999; in *Labbei* Bibl. MSS. T 362 ſqq. Apud *Bouquet* T. IX. p. 39 ſq. p. 118.

Chronicon Auct. incerti Chronicon breve Auctoris incerti ab 638 ad annum 1015, ex vetuſto codice Petavii; apud *Du Chesne* T. III. p. 349 — 35

Ademarus. Chronicon ADEMARI ſeu ADELMI, Ca*ſis*, *deinde S. Eparchii Engoliſmenſis Monachi* (ca a. 1030) a principio monarchiae Franc praecipue ab anno 829 ad annum 1029. pars deſumta eſt ex Codice Valeſii, cum di aliis collato, in cuius calce legitur: Ex Chronicon Ademari in annorum quidem tione confuſum, ſed optimum in his, q Aquitanicas res ſpectant In *Labbei* Bibl. T. II p 151 ſqq. editor omiſit initium Chronici usque ad a. 720, exceptis fragm nonnullis ex capitibus XII, XVIII, XXXIII, XL, et LI; quia illud iam a Pi et Ducheſnio ſub titulo: *Geſta Regum Fra*

cpu

a, typis n um fuerat. Reſcidit quo-
am Caroli Magni, a Pithoeo et Ducheſnio
hibitam. Ex vita Ludovici Pii tantum-
elegit, quae minus nota viderentur et ad
uitanicas inprimis ſpectent. Membratim
hronicon collectioni ſuae inſeruit *Bouque-*
VI. VII. VIII. X.

a pars huius Chronici (ſeu) Fragmentum
e Aquitanicae ab anno 877 ad annum
cum altera appendice; inter *Pithoei* Scriptt.
eos XII. p. 517 ſqq. et inter *eiusdem* Hiſt.
Scriptt. vett. XI. p. 79 ſqq. Emendatius
Du Cheſne T. II. p. 632. T. IV. p. 80—83.
sdem Chronici Epitome a Faramundo
ad annum 1029, cum continuatione us-
annum 1652; per PETRUM A S. ROMUAL-
ulienſem. *Pariſiis* 1652, II Voll. 12. *Fran-*
ab auctore ipſo, *ibid.* eod. II Voll. in 12.
n huius auctoris natalitium fuit GUILLE-
obiit a. 1667.

FABRICII Bibl. med. et inf. Lat. T. I. p. 35 ſqq.
QUETI Praef. ad collectionis T. VI. p. XII. T. X.
XXIV, et in hoc volumine ipſo p. 144.
BERGERI *Nachrichten* T. III. p. 731 ſq.
ONTETTE T. II. p. 126.

gmenta plurima de Regibus Francorum, Fragmenta etc.
um circa Sanctos et Eccleſiam et cultum
ſtis, a Carolo Martello, Regis Pipini pa-
que ad Robertum, Hugonis Capeti filium;
toriis ſeu Vitis et Miraculis Sanctorum,
diverſis imperii Francici partibus florue-
apud *Du Cheſne* T. III. p. 374—438; et
Bouquet T. V. p. 424—482. T. VI. p. 272—
T. VII. p. 323—382. T. VIII. p. 106 ſqq.
hronicon breve *Lemovicenſe*, ad Cyclos Pa- Chron. Lemovicenſe.
s, ab anno ad annum 1060; in *Labbei*

 Bibl.

Bibl nova MSS. T. II. p. 332 ſqq. In *A*
Theſauro anecdot. T. III. p. 1297 ſqq. e
Bouquet T. I. p. 611, et in ſequentibus
paſſim.

Excerpta Chron. Monaſt. S. Vincent. — Excerpta Chronici Monaſterii ſancti V tii prope Vulturnum fluvium in provinc pana, ab anno 727 ad annum 1071; ap *Caſine* T. III. p. 672 — 702.

◆ ◆ ◆

Carmen incerti auctoris. — De origine atque primordiis gentis F rum (ſtirpis Carolinae) Carmen authoris (i ſed) qui Caroli Calvi, cui inſcriptum eſt, te vixit; (nunc primum prodiit) cum notis riciis (in quibus e veteribus monimentis illuſtrandae, tum civili, tum eccleſia Francorum hiſtoriae opportuna eruuntur.) ceſſit Diſſertatio (de Aritiitenſis Epiſcopat mine etc. Opera et ſtudio) THOMAE AQUI a *Sancto Joſeph*, Carmelitae excalceati. 1644. 4. Idem Carmen, quod ex codic vetuſto manuſcripto COLUMBANO cuidam bitur ſub Carolo Calvo; in *Preuves de la origine de la Maiſon de France par* Bouchet (à 1646. fol.) p. 32 ſqq. In *Chifletii* Vindiciis H cap. I Appendicis ad Lumina nova de mat nio Ansberti (*Antverp.* 1650. fol); et apu *quet* T. III p. 677. — Auctor, quem C tius nec S. Columbanum, nec Henricum, nachum Autiſſiodorenſem, ſed LOTHARIUM conum quendam, credit, celebrare volui carmine originem regum ſtirpis ſecundae, ab Ansberto et Blitilde repetit. Editor p varias adiecit annotationes.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 632.

B. S

B. *Scriptores huius periodi generales.*

…iceat nobis hoc loco libros quosdam ge-
…gicos, qui rationibus diverſis hiſtoriam
…li Carolingicae potiſſimum illuſtrant, re-
…e. Ortum ſuum debent liti, a Boucheto
… ſaeculo ſuperiore motae, qua diſputatur,
… reges Francogallici ſtirpis ſecundae ao
… deſcenderint a nuptiis Ansberti, Ducis
…ici a Ferreolo quodam, Praefecto Praeto-
…lliarum ſub Honorio Imp. oriundi, et Bli-
…, filiae Chlotarii II Regis. Ex his nuptiis
… dicitur Arnaldus, Comes Palatinus; cuius
…ldi filius S. Arnulphus, Dux et Maior-Do-
… Dagoberti I, fertur, cuius abnepos fuit Ca-
… Martellus caet. Ita vero, quantum nos
…us, ſcriptores ſuper hac re ſeſe excipiunt.

La poſterité de Ferreolus, premier de ce nom, Pré- Du Bouchet.
… Prétoire des Gaules, ſous l'Empereur Hono-
… tige de la ſeconde et troiſième Lignée de la Mai-
… France jusqu' à Louis V, dernier Roy de la
… de Charlemagne, avec une Table généalogi-
par JEAN DU BOUCHET; in eius *Veritable ori-*
… la Maiſon de France (à Paris 1646. fol.) P. I,
… p. 45 ſqq. tres diſſertationes ſunt inſertae
…nſcriptionibus: *Ansbert, Senateur Romain,*
… en Auſtraſie, ſous les Roys Theodebert et Clotaire
… Arnoul, premier du nom, Duc en Auſtraſie,
… les Roys Sigebert et Childebert, père et fils, et
Evéque de Metz — Saint Arnoul, Evéque de
… en Auſtraſie, ſous les Roys Theodebert II, Clo-
… II, et Dagobert I.

…des de ce qui eſt contenu au Traité de Ferreolus Cholus.
… Ansbert, desquels ſont deſcendus nos Roys de la
… et troiſième Race; compoſé par JACQUES CHO-
… Avocat au Parlement. à Paris 1647. 4. Nec
…rem, nec eius librum novimus.

Diſcours

Chanтеreau le Fevre *Diſcours hiſtorique, c... nt le Mariag bert et de Blitilde, prétendue fille de Clotai* LOUIS CHANTEREAU LE FEVRE, *Conſeille* († 1658). à Paris 1647. 4. — Hic con chetum demonſtrare ſtudet, nuptias iſt berti et Blitildis carere fundamento hi conſentit tamen cum eo ratione genealo de a S. Arnulpho. In praefatione con *Blondello*, auctori *Aſſertoris Gallici*, atque ſtrat, illum neſciviſſe diſcrimen, quod gem Salicam et antiquas Francorum con nes intercedit. Aiunt, Bouchetum ha tatione lecta ſententiam ſuam deſeruiſſe, que Cantarello dediſſe manus. Fratres S thani in hiſtoria genealogica domus Fr regiae Cantarellum ſunt ſecuti.

P. L. J. (Labbe) *Diſcours hiſtorique du* P. L. J. (*Pere* LAB *ſuite*) *touchant le mariage d'Ansbert le Sena de Blitilde, fille de Clotaire I, Roy de Fran de S. Arnoul, duquel ſont deſcendues la ſecond ſième Lignée de nos Roys.* à Paris 1647. 4. — beus contra Cantarellum pugnat. Trib tibus probare nititur, extitiſſe cum Ans tum Blitildem, nuptiasque harum perſ eſſe factas; licet enim nonnullae res g tis traditae incertae ſint atque fabuloſae: ideo non omnes eſſe reiiciendas; et qu huius generis reliqua.

Chiflet. De matrimonio Ansberti et Blitildis, ſus Fabrum (ſeu adverſus Ludovici C Fabri hiſtoricam diſſertationem); auctor NE JACOBO CHIFLETIO; in eius libro, qu bitur: Ad vindicias Hiſpanicas Lumin (Antverp. 1647. *ibid.* 1650. fol.) cap. I pra Vol. VI. P. I. p. 383.

A

nsberti fa...... rediviva, contra Ludovici Dominicy.
relli Fabri et Joannis Jacobi Chifletii ob-
nes vindicata, ſive linea ſuperior et infe-
emmatis ſancti Arnulphi. *Pars prima*, ſeu
tatio diſſertationis Ludovici Cantarelli Fa-
: nuptiis commentitiis Ansberti cum Blitil-
Clotarii Regis filia. *Pars altera*, ſive ger-
m Hugonis Capeti ſtemma illuſtratum, ad-
s Joannem Jacobum Chifletum; auctore
o ANTONIO DOMINICY, *Cadurcenſi, ſacri*
orii Conſiliario, Regiisque Hiſtorico († 1650).
ſi 1648. 4. — Partes Bucheti hic tuetur
a Cantarellum, ſimulque genealogiam do-
regiae Francogallicae usque ad Ferreolum,
diximus, deducere conatur. Pars libri
a contra Chifletum dirigitur. Dominicus
m cum eodem convenit, Caroli M. poſte-
m cum Ludovico V a. 987 deſiiſſe: ſed ſi-
egat, familiam regiam cum hoc rege peni-
extinctam fuiſſe; Hugonem Capetum qui-
ſolummodo per lineam foemininam iunctum,
ndem directe deſcendiſſe ab Hildebrando,
e Caroli Martelli, qui per patrem Pipinum
um Anſegiſum ortum traxerint inde ab Ar-
. Inſunt aliae bene multae diſquiſitiones
logicae, quas hoc loco praeterire fas eſt.

M vindicias Hiſpanicas Lampades hiſtoricae Chiflet.
a novas M. A. Dominicy cavillationes in
iva Ansberti familia; auctore JO. JAC. CHI-
IO. *Antverp.* 1649. fol.

AVIDIS BLONDELLI Animadverſiones ad- Blondell.
s Lampades hiſtoricas Jo. Jac. Chifletii; in
e Aſſertione genealogiae Franc. (*Amſtelod.*
. fol.) praef. apologet. p. XIX ſqq.

De

ſuerit Childericum Regem et creari ſuffer
num (ſcripta a. 1670); in *eius* Epiſtolis (C
gias 1689 fol.) P. VII. Ep. 8. — Scripta
ſellendum Bellarminum de poteſtate ſumm
tificis L. II. cap. 17.

le Cointe. De Pipini ad ſolium regium elevatione
unctione; auctore CAROLO LE COINTE;
Annal. eccleſ. T. V. ſub anno 752. Nr. 2.

Alexander. NATALIS ALEXANDRI de translatione
Francorum a Childerico Rege ad Pipinum
iorem Domus, Diſſertatio; in *eiusdem* S
hiſtoriae eccleſ. capitibus (*Pariſ.* 1680. 8
VII. Diſſ. II. — Auctor confirmat, qu
iam rectiſſime docuerunt. Childerici III
tionem a ſolio regio et Pipini promotio
illud minime auctoritate Pontificum Ro
rum factam, ſed in concilio Gallo-Fran
univerſali illum more ſolito proclamatum
Simul defendit poſteriores reges Mer
cos contra incuſationem pigritiae et i
litatis.

Du Bois De Pipini electione in Regem Francor
eius ſacra unctione; auctore GERARDO D
Congregationis Oratorii Presbytero; in
Hiſtoria Eccleſiae Pariſienſis. (Paris 169
L. V. cap. 1.

Diſſertation etc. *Diſſertation touchant la part qu'eut le P*
charie à la depoſition de Childeric III; in *Rec*
pièces d'hiſt. et de litt. (à Paris 1731. 12.
Nr. VI.

de Rival *Deux Diſſertations ſur la queſtion, ſi le P*
chaire dépoſa Childeric III et oit Pipin en
etc. par M. DE RIVAL; in eius *Diſſertatio*
ques (à Amſterd. 1726. 12) T. I Diſſ. II e

le Cointe *De la Donation faite par Pepin au ſain*
ſur ce qu'elle comprenoit, et ſur ce qu'y ajouta

iana demonſ[illegible]avit, diſſertationis ſuae duas partes, in quarum priore docet, Pontifi. omanum an[illegible] Pipini donationem nullum um nec Ron[illegible], nec in Italia, nec in ullo co exercuiſſe: in poſteriore autem, Pipi- t Carolum M. iure poſſediſſe, quae Ponti- mano donaverint, nec Imperatores Orien- ullo in eadem eſſe gaviſas.

§ II.

REGNUM CAROLI MAGNI *)

a. 768 — 814.

A. *Fontes.*

nceps rerum Caroli M. hiſtoricus audit ac ur EGINHARTUS, EGINHARDUS; AINAR- INARTUS, EYNARDUS, AGENARDUS, AE- DUS; EGUINARDUS, EINCHARDUS; EM- US, HEINARDUS, EGINERIUS. Fuit Ger- manus Eginhartus.

*) loco enumerantur potiſſimum ſcriptores de rebus, quae rolo M. et ſub eius regno, ratione Francogalliae, ge- ſunt. Conſuluimus in hac paragrapho conſcribenda [illegible] Feinarrum aliosque, indices ſcriptorum de rebus Magni, quos contexuerunt FABRICIUS (in Bibl. med. Latin. Vol. I. p. 959—975) atque HUMELIUS (in [illegible] und *Verbeſſerungen zu der Bibliothek teutſcher Alter-* [illegible] p. 137—164.)

manus et quidem O...nwaldenſis, co[illegible]
manis, praeſertim Francis orientalibus,
quod omnium Germanicorum hiſtorici
vetuſtiſſimus. Carolo Magno, a. 814 d
cuius Archicapellanus, Cancellarius e
regalis Notarius fuit, per multos anno
ſtes, Lotharium, Ludovici Pii filium, i
variasque adminiſtravit Abbatias, Blandi
Fontanellenſem, S. Joannis Ticinenſis
denſem, aliasque. Fuit etiam inſpecto
ciorum palatii Aquisgranenſis exſtruen
Saecularem ac ſplendidam vitam cum m
et humili tandem commutavit, monachu
Benedictinus, et Abbas primus coenob
lenheimenſis, ab ipſomet aedificati, quo
Seligenſtadienſe dictum. Atque in eo e
vere deſiit anno 839. Caroli M be
a deoque amicitia, non vero, ut olim vu
ditum, affinitate ornatus, eius vitam co
re auſu felici aggreſſus eſt; in quam, ip
mante, ita operam impendit, ut de h
ad ſuam notitiam pervenerint, nihil o
Edita primum in lucem eſt dicataque C
Imperatori a Comite *Hermanno a Nuenar*
ſcriptione: *Vita et geſta Karoli cognomen*
Francorum r [illegible] *i fortiſ. et Germaniae ſuae*
rus, aut [illegible] *mariti, per* Eginh
illius quando [illegible] *, atque ſcriban*
Germanum. Ann [illegible] *regum Francorum Pi*
roli, Ludovici, ab [illegible] *o poſt Chriſtum natum D*
usque ad LXXXVIII. collecti per quendam B
nae religionis mona [illegible] *, qui ipſas res geſtas*
ter accurate [illegible] *ſcriptis commendavit. At illa*
quia hactenus nobis exploratum non fuit, Lect.
Hiſtoriae veritatem remittendi [illegible] *. que*
re vel integram fidem facile [illegible] *trahit.* C

. Fuerunt i, v. c. Voſſius et Frehe-
i Comitem Nuenarium Eginharti elabo-
n floridiore exornaſſe ſtilo tradiderint:
Ieſſelius et Schminckius ex libris MSS.
confutarunt opinionem. Prodiit hinc
tus in collectione antiquiſſima hiſtorico-
rvagiana, Baſileae 1532. fol. (p. 107—125).
ditione titulus ſic ſe habet: *Vita et geſta*
lagni, Francorum Regis fortiſſimi, et Ger-
iae illuſtratoris Imperatorisque optime meriti,
hardum, *ſive ut alii habent*, Alcuinum
a. Fuerunt enim nonnulli, qui hanc
vitam Eginharto abiudicarent, et Alcui-
ierent, ut MStum Cajogonvillenſe, Al-
monachus ad a. 770, Blondus, Petrar-
d in errorem deducti videntur, quod et
is res geſtas Caroli conſcripſerit: at tot
codices manu ſcripti, qui Eginharti no-
aeferunt, tot ſcriptores, qui in rebus
eum *κατα πόδα* ſequuntur et auctorem
nt, ut nullum de genuino huius libelli
relinquatur dubium. Idem Ducheſnius
ditione ſummopere confirmat. Quibus
Lupus, Abbas Ferrarienſis, teſtis omni
ne maior, qui in epiſtola ſua prima ad
tum quam certiſſime librum hunc vero
ori vindicat. Ab eo tempore Eginhar-
um ſubiectus praelis cum *Beati Rhenani*
I rerum Germanicarum *Baſil.* 1551. fol.
Anonymi Benedictini Annalibus regum
um Pipini, Caroli M. et Ludovici Pii ab
d 829, *Coloniae* 1561. 12. *ibid.* 1562. 12.
n in limine ſcriptorum de rebus Germa-
itorum a *Juſto Reubero, Francofurti* 1584.
ſqq.) recuſorumque *Hanoviae* 1619, et
Chriſtiano curante, qui Reube-

rianam ſyllogen variis auctariis ornavit, et
harto ex Schminckiana varias lectiones a
Francof. 1726. fol. (p. 1 ſqq). Porro in
Corpore Francicae hiſtoriae (*Hanov.* 161
p. 43 ſqq. Cum Annalibus Eginharto
tributis et praefatione Comitis Nuenarii
1616. 4. *Christophorus Helwich*, Vicariu
guntinus, Eginhartum *Francof.* 1631 in
diſſe dicitur. (Miramur, hoc dubium nc
a bibliographis ſublatum fuiſſe). Inter S
Franc *Ducheſnii*, collata cum vetuſtiſſimis
que codicibus, T. II. p. 93 — 106. Cum
Johannis Bollandi in Actis Sanctorum (A
1643. fol.) d. 28 Januarii T. II. p. 877 ſqq
latis duobus codd. MStis et variis editio
Johannes etiam *Joachimus Frantzius*, Arge
tenſis, hiſtoriae Caroli M. Eginhartum, ſ
notis, addidit p. 97 ſqq. *Argentinae* 16
Praecipue vero laudandum ſtudium *Johan*
derici Beſſelii, Tilſena-Pruſſi, qui ſub diſp
nis academicae forma Eginhartum edidit h
graphe: *Eginhartus de vita Caroli Magni*, *c*
verſionibus illuſtratus; quas praeſide M Fri
Beſſelio *publicae eruditorum cenſurae expon*
Frid. Reinhardus. *Helmſtadii* 1667. 4. Po
ter Scriptt. rer. Germ *Joh. Mich. Heinecii* e
Ge. Leuckfeldii (*Francof.* 1707. fol.) p. 123 –
Optimam autem editionem debemus *Johan*
manno Schminckio, excuſam *Trajecti ad Rhen*
4. Hic quidem editor non id ſolum oper
dit, ut ipſe Eginharti liber prodiret emen
mus, quem in finem eum et cum aliis ed
bus et cum quatuor MSS. codicibus co
verum etiam uberrimas eruditionisque pl
mas annotationes adiecit. Beſſelii enim
mentarium verbis Eginharti ſubiecit int

Bollandi notis potiores ſelegit, ſuas deni-
ipſius animadverſiones addidit. Seorſum
ue in fine adiunxit Goldaſti in Eginhartum
tas, et cum ob copiam tum ob doctrinam
digniſſimas obſervationes. Quid? quod
nenti affinitate ſuadente annexuit etiam Fre-
... de ſtatura Caroli Magni, a Thu-
nio illuſtratum; item Nuenarii brevem nar-
nem de origine et ſedibus priſcorum Fran-
m; variis Eginharti lectionibus, ex Codd.
excerptis, univerſum opus concludenti-
Ipſe Schminckius praemiſit Eginharto diſ-
tionem de vita eius et ſcriptis, praetereaque
rum doctorum de eo iudicia, nec non indi-
editionum Eginharti, cum tabula aenea,
li M. imaginem et numos aliquot repraeſen-
Ex editione Ducheſniana Eginhartum
it *Bouquetus* in collectione ſua T. V. p. 88-
ſed denuo collatum cum novem Codd.
Paucis locis etiam Schminckianarum et
ſianarum lectionum fit mentio. Notulas
ue adſperſit. Editio recentiſſima ſic inſcri-
: *Eginharti* de vita Caroli M. Commenta-
cum annotationibus *Gerardi Nicolai Heer-*
Groningae 1755. 8. Editor, arti medicae
tus, operam etiam haud vulgarem dedit
oeticae atque hiſtoricae. Eginharto, an-
onibus hiſtoricis illuſtrato, praefixit eius
. — *Francogallice* ab *Elia Vinet*, *à Poitiers*
81 a *Leonardo Pournas*, *à Paris* 1614. 12.
Luderico Cousin, in eius *Hiſtoire de l'Empire*.
T. I. *Theotiſce*, cum annotationibus
, a *Johanne Auguſtino Egenolf*, Lipſiae
12.

ſaubonus aliique obſervarunt, Eginhar-
to Caroli vita deſcribenda Suetonium

 exemplo

exemplo ſibi ſumſiſſe. Non ſolum enim,
biographiam in duas dividit partes, quar
tera bella aliaque acta publica, altera vitam
riorem ſive domeſticam, eodemque ordi
rat; ſed etiam dictione ſimili, naturali,
ac concinna, utitur. Quid? quod in
imitator fere fit ineptus, ut vel ex conte
capitis XXII cum Suetonii Caeſ. XLV e
LXXIX apparet. Quare et integri ac lo
ſcriptoris fidem haud inde ſuſpectam r
quod, quum in conſectandis Suetonii lo
bus et in effigie Carolina Auguſtae cong
depingenda nimium prae ſe ferat induſtri
tonii loca non rebus a ſe declarandis,
Suetonianis loquendi formulis accom
aliquando videatur. Ad ſtili vero quan
quod attinet, preſſum dicendi genus, S
proprium, parum adſequitur Eginhart
propius ad Rhodiam Cornelii Nepotis di
accedere videtur, quocum et Noſter diſſ
interdum periodos format, atque extra
tis hiſtoricae gyrum evagatur latius Sed
ſideremus latinitatem, quae verbis et lo
bus vere Romanis abſolvitur, Eginhartu
poris ſui barbarie quaſi abreptus, haud
elegantia Latii norma declinaſſe luculen
tet. — A partium ſtudio et adulation
hartus minime eſt immunis, ideoque cau
pandus. Tacet ſive excuſat nonnulla, q
ſtimationem erga Carolum turbare poſſu
tamen ab aliis ſine fuco traduntur. U
narrationes eius rerum geſtarum ſerie
Caroli in ſoli non ſatis conveniunt, ſeu
teſtimoniis ſat claris contra dicunt, fid
rica indignus eſt cenſendus. — Anna
chronicorum conditores medii aevi Egi

haud raro [illegible]ſo ſecutos fuiſſe eumque ad verbum exſcripſiſſe, notum eſt cuique, qui monimenta iſta ſaepius uſurpat, multisque inſuper exemplis *Semlerus* docuit in *Verſuch den Gebrauch der Quellen in der Geſchichte der mittlern Zeiten zu erleichtern* p. 54 ſqq.

Cf. FABRICII Bibl. med[illegible] Latin. Vol. II. p. 254-261.
HAMBERGER l. c. T. III. p. 569 — 573.
BAYLE in *Dict. hiſt. et crit.* ſ. v. Eginhart.
Hiſt. litter. de la France T. IV. p. 550 — 567.
Acta Erud. a. 1711. p. 529 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 104 ſq.
HEGEWISCH in *Charactere und Sittengemälde aus der teutſchen Geſchichte des Mittelalters* (Leipz. 1786. 8) p. 1 — 16.

Praeter hos ſcriptores ac praeter diſſertationes FREHERI, DUCHESNII, FRANTZII, SCHMINCKII et HEERKENSII, iam commemoratas, huc etiam ſequentes pertinent:

NIC. HIERONYMI GUNDLINGII *Reflexion über Eginharts Leben Carl des Großen;* in *eius* Otiis (Francof. et Lipſ. 1706. 8) P. II. p. 102 — 122. — Probatur maxime, Eginhartum verum eſſe auctorem biographiae Caroli M. idem vero affirmari haud poſſe de annalibus Caroli M. eidem a nonnullis adſcriptis. Gundling.

Varia de Eginharto compilavit, nec tamen ſemper cum iudicio, JOANNES WEINCKENS, Abbatiae Seligenſtadienſis Profeſſus Sacerdos, Theologus, Protonotarius Apoſtolicus et Poëta laureatus Caeſareus, libro, cui haec inſcriptio: *Vir ſuus ſuper aethera notus Eginhartus quondam Caroli M. Cancellarius, dein antiquiſſimae et regalis noſtrae abbatiae Seligenſtadienſis fundator, ſub patrocinio ſanctorum Martyrum Marcellini et Petri, nunc autem illuſtratus et co[illegible] authores vindicatus.* Francof. Weinckens.

 cof.

coſ. ad Moenum 1714. fol. In fi[illegible] adiectae ſu[illegible] Eginharti Epiſtolae et quaedam Diplomata. in in *Nazarenia Seligenſtadiana* ſive Hiſtoria huius [illegible] batiae epico carmine complexa (*Francof. ad Moe.* 171[illegible]. fol.) Eginhartum primum Abbatem [illegible] dat: ſed nihil memorabile affert.

Cf. *Teutſche* Acta Erud. P. XXVII. p. 210—216.

Eckhard. TOBIAE ECKHARDI Vita Alberti Stadenſis. Additae ſunt variantes lectiones ad vitam Ca[illegible] M. ex Eginharto ab eodem deſcriptam. *Goe[illegible]* 1726. 4. Variae iſtae lectiones exhibentu[illegible] 54—59.

a Seelen. JOH. HENRICI A SEELEN Hypomnemata Eginharti vitam Caroli M. occaſione celeb[illegible] dorum Carolo VI Caeſari parentalium edita, *becae* 1740. 4. Et in *Schroetteri* Collectione [...] ſertationum hiſt. Imp. Rom. Germ. illuſtrant (*Viennae et Lipſ.* 1777. 8) T. II p. 169—18[illegible] Egregias hoc opuſculum obſervationes con[illegible] Praecipue auctor in eo eſt, ut Caroli pie[illegible] et multum religionis fervorem in debellanda [illegible] te Saxonica contra aliorum accuſationes [...] fendat.

Schnee-ſaſs. JUSTINUS SCHNEEGASS de Latinitate E[illegible] harti *Jenae* 1759. 4.

Hofacker. *Abhandlung über die hiſtoriſche Glaubwürdi[illegible] Eginharts, des Verfaſſers der Lebensbeſchrei[illegible] Carls des Groſſen, in einer Verſammlung des hi[illegible] ſchen Inſtituts den 10 Dec. 1768 vorgetragen von* CHRISTOPH HOFACKER; in Gatterer Allgem[illegible] B.[illegible] T. XIV. p. 3—18. — Animadver[illegible] potiſſimum in Eginharti partium ſtudium [illegible] ulationem et errores nonnullos in rebus [illegible] exponendis commiſſos.

Frag

gmenta veterum ſcriptorum de Pipino et Fragmen-
M. Francorum regibus (ab a. 742 usque ta.
90); apud Du Cheſne T. II. p. 185 ſq. et ap.
T. V. paſſim.
gmentum de rebus P l et Caroli M. in Paulus
eſtis usque ad annum 774, ex libro ſexto Diaconus.
ae Langobardicae PAULI DIACONI; cum
dice auctoris incogn ti ab anno 776 ad
825; in Freheri colle ctione p. 179; apud
ſne T. II. p. 205; et apud Bouquet T. V.

E FONTETTE T. II. p. 99.

nales Francorum Lambeciani ab anno 790 Annales
um 803; ex codice Caeſareo in principio Lambecia-
, ſed Caroli M tempore manu exarato; ni.
Lambecio in Comment. de biblioth. Vin-
. II. p. 377 ſqq. Cum Commentariis Joh.
Gentilotti in Muratorii Scriptt. rer. Ital.
P. II. p. 110 ſqq Apud Bouquet T. II. p.
q. et T. V. p. 6 , ſqq. et in Kollarii Analectis
b. T. I. p. 571 ſqq
agmenta annalium ab anno 769 ad annum Fragmenta
apud Du Cheſne T. II. p. 21 ſqq. et apud annalium.
et T. V. p. 26 ſqq.
ERCHEMPERTI, Caſſinenſis Monachi, Hiſto- Erchem-
ngobardorum (a. 781 — 793); apud Bou- pertus.
T. V. p. 324 ſq. Integrum chronicon edidit
torius inter Scriptt. rer. Ital. T. II.
agmenta de rebus Pipini et Caroli M. in Anaſtaſius.
geſtis; ex Hiſtoria Pontif. Rom. ANASTA-
Bibliothecarii (ab a. 742 ad a. 795); apud Du
ne T. II. p. 208 — 219.
xcerpta ex Vitis Sanctorum de Pipino et Excerpta
lo Magno; apud Bouquet T. V. p. 424 ſqq. etc.

Theophanes. De rebus Caroli Magni cum Imperator
ſtantinopolitano, ab anno 776 ad annum
ex Chronographia THEOPHANIS; apud *Du*
T. II. p. 198 et apud *Bouquet* T. V. p. 187.

Carolus M. Epiſtola CAROLI MAGNI, Francorum
ad Faſtradam Reginam, de victoria Ava
791; apud *Du Cheſne* T. II. p. 187, et apu
quet T. V. p. 623.

Charta diviſionis etc. Charta diviſionis imperii Francorum,
Carolus M. fecit pro pace inter filios ſuo
ſervanda; in *Pithoei* Scriptt. XII coaetan. p
988. Apud *Du Cheſne* T. II. p. 88 ſq. —
no 806 haec charta ſcripta dicitur. Pi
eam ſuppoſititiam credit. Baronius in A
bus eccleſ. genuinam aſſerit, quia ſomnii
de poteſtate Pontificis Romani ſavet; et c
tientem habuit Carolum le Cointe.

Fragmentum etc. Fragmentum de rebus Caroli M. Regi
Hunnis et Slavis anno 798, ex Hiſtoria co
ſionis Boiorum et Carentanorum ad fidem
ſtianam, quae circa a. 858 ſcripta eſt; apu
Cheſne T. II. p. 220 ſq.

Monachus S. Galli de geſtis Caroli M. De geſtis Caroli M. Libri II ad Carolum
ſum Imp. eiusdem Caroli pronepotem ſcr
quodam *S. Galli Monacho* (quem nonnulli NO
KERUM BALBULUM fuiſſe putant), ex relatio
Adelberti militis patris, qui Hunico Saxo
que et Slavico Caroli bello interfuit, et W
berti, ſacerdotis, filii eius; in *Caniſii* Lect
bus antiquis T. I. p. 358 ſqq. et correcti
nova editione T. II. P. III p. 57 ſqq. Cum C
MSS Moiſſiacenſis coenobii diligenter coll
Ducheſnii collectione T. II. p. 107 — 135.
variis lectionibus et annotationibus apud Bo
T. V. p. 106 — 135. Ad vetuſtum codi
Obrechti reviſi et emendati, in *S. F. Hahn*

lect

e monumentorum (*Brunſvigae* 1726. 8.)
. 584 ſqq.

INI HILPERICI, *Monachi Seligenſtadienſis*, Hilpericus.
greſſu Caroli Magni et Leonis Papae (a.
erſibus Hexametris; cum animadverſio-
Melchioris Goldaſti, varias Francorum et
norum antiquitates continentibus. *Gene-*
o. 4. — Primus hoc carmen, 536 ver-
onſtans, ediderat *Caniſius*, in Antiquis
T. VI. p. 519 ſqq. ſive T. II editionis Baſ-
ae p. 188 ſqq. Deinde *Du Cheſne* ſub AL-
nomine T. II. p. 188—197 hac inſcriptio-
Carolo M. Rege et Leonis Papae ad eun-
lventu, Poema, quod videtur eſſe maio-
ris fragmentum et forſitan ipſius Caroli
ae, quam ad *Alcuino* ſcriptam nonnulli ve-
adnotarunt. Et ſub *Alcuini* nomine in
us Alcuini p. 1747 ſqq.

ABRICII Bibl. med. et inf. Lat. Vol. I. p. 962.

rebus geſtis Caroli M. cum Anglorum Re- Aſſer Menevenſis.
ex vita Aelfredi, quam ſcripſit ASSER *Me-*
(† 909); apud *Du Cheſne* T. II. p. 221 ſq.
d *Bouquet* T. V. p. 358 ſq.

agmentum de Caroli M. Francorum Regis Willelmus Malmesb.
ex Libro primo de geſtis Regum Anglo-
WILLELMI MALMESBURIENSIS, Monachi;
Du Cheſne T. II. p. 222 ſq.

ronici Novalicienſis Excerptum de expe- Chronicon Noval.
e Caroli M. adverſus Langobardos, et de
iusdem in Italia geſtis apud *Du Cheſne* T. II.
—238.

nalium de geſtis Caroli M. Imp. Lib. V. Annales auctoris incerti ſ. PoëtaSaxo.
auctoris quidem incerti, ſed Saxonis, et
ici poetae antiquiſſimi, id eſt, Arnolfo
aequalis, n[illegible] primum evulgatum ex illuſtr.

Wolf-

Wolffenbuttel. bibliotheca. Acceſſit Gal
Langi de capta a Turcis Conſtantinopoli r
tio, et ipſa iam primum in lucem emiſſa.
dita et opera REINERI REINECCII, *Stein*
Helmaeſtadii 1594. 4. Apud *Du Cheſne*
p 170 — 184. In Collectione Boeclero-K
tio-Schilteriana p. 3 — 44. Ex codice au
tico emendatiores in *Leibnitii* Script. r
Brunſvic. T. I p. 120 — 170 Et apud *Ra*
cum annotationibus Reineccii et variis lect
ratu, T. II. p. 136 — 183. — Auctor
Poeta Saxo audit, fuitque Monachus Pade
nenſis. Cecinit res Caroli geſtas, potiſſi
Saxonicas inde ab a. 771 usque ad a. 814.
tor praemiſit introductionem de originibus
cicis, de regiis Merovingorum et Caroli
rum familiis, et de mutationibus utrasqu
cutis.

Cf. (BAUMGARTENII) *Nachrichten von einer Bibl* T. VI. p. 58.
DE FONTETTE T. II. p. 105 ſq. (ubi tamen p nonnulla committuntur. P. 107 idem opu quam diverſum ita laudatur, quaſi Reineccius eius fuerit).

Karoli M. Vita. Karoli M. — Vita ex annalibus plebeiis Loiſelianis ab incerto quidem auctore, ſed taneo, ut videtur, compoſita, nunc vero mum ex vet. Cod. MS. bibl. Thuanae edita *Du Cheſne* T. II. p. 50 67. — Paucis tis incertus ille ſcriptor annales Bertiniano Loiſelianos deſcripſit, vitiisque pluribus lab Cf. *Semlerus* l. c. p. 49 ſqq.

Karoli M. Vita alia. Karoli M. — Vita alia, deſcripta, ut tur, magna ex parte a Monacho coenobii E liſmenſis S Eparchii, ex vita et annalibus bero et ruſtico ſermone c ſitis, nomn

latis, quibusdam etiam additis; nunc
c codice MS. Thuano Chronici Ademari,
hi S. Eparchii; inter *Pithoei* Scriptt. XII.
— 282. Recognita et variis in locis
ta ad fidem vetuſtiſſimi MS. Codicis, qui
ibl. Thuana; apud *Du Cheſne* T. II. p. 68-
i collectione Boeclero-Kulpiſio-Schilte-
45—66. Excerpta dedit *Bouquet* T. V.
ſqq. — Omnia fere ex annalibus iam
moratis, praecipue Loiſelianis et Tilia-
nsſcripta, additis nonnullis rebus mona-
ecclefiaſticis. Cf. *Semlerus* l. c. p. 53 ſq.
ce d'un Manuſcrit intitulé: Vita Caroli de Sainte-Palaye.
par M. DE LA CURNE DE SAINTE-PA-
in *Hiſt. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. II. p.

nealogia Caroli Magni, ſcripta ab Ano- Genealogia etc.
nno 867; apud *Caniſium* T. V. p. 687; in
ti *Preuves de la veritable origine de la Maiſon*
ce p. 373; et in *Chifletii* Appendice ad lu-
ova cap. I. Cantarellus putat, auctorem
genealogiae eſſe inventorem fabulae de
a nuptiis.
nealogia, de qua ortus eſt Carolus Ma- Genealogia etc.
item quomodo disiunctum ſit regnum a
gia Caroli M. in *Dacherii* Spicil. T. II. p.

gmentum de Caroli M. maioribus et libe- Paulus Warnefridus.
dem; ex libro PAULI WARNEFRIDI de
is Metenſibus; apud *Du Cheſne* T. II.

IANNIS TURPINI aut TULPINI ſeu TILPE- Turpin.
rchiepiſcopi Remenſis*, Hiſtoria de vita Ca-
agni et Rolandi, eius nepotis; inter
Chro-

Chronographos IV *Schardii* (... *uof.* 1566.
apud *Reuberum* p. 67 ſqq. et in nova editione
ſupplementis Lambecianis ex cod. biblioth.
et annotatiunculis *G. C. Joannis* p. 97 ſqq.
plementa Lambeciana exſtant in Commen
Bibl. Vind. L. II. p. 354 ſqq. et in *Kollarii* An
Vindob. T. I. p. 479 ſqq *Francogallice* ha
graphe: *La C* ... *ou Hiſtoire faite par le*
rend Pere en ... TURPIN, *Archeveſque de*
l'un des Pairs de ... *e, contenant les prou*
Charlemagne et de ſ ... *veu Rolland, traduite*
tin en François ... Robert Gaguin, *par or*
Roy Charles VIII. à Paris f. a. 4. ibid. 15
Alia verſio hanc habet inſcriptionem: *La*
nique de Turpin Archeveſque et Duc de Reims
duite par Mikius (i. e. Michael) de Harne
... *Philippe Auguſte.* à Lyon 1583. 8.
pino illi, ex Monacho S. Dionyſii a. 77
chiepiſcopo Remenſi adſcribebatur olim
etiam a Trithemio c. 275, liber de geſtis C
M. ac Rolandi, multique cum in Francog
tum in Hiſpaniae rebus eius auctoritate us
tur. Quid? quod Calixtus II Papa, teſte a
re magni Chronici Belgici ad a. 1122. p.
ſtatuit, *hiſtoriam S. Caroli deſcriptam a B. Tu*
Remenſi Archiepiſcopo ... *authenticam;* quam
ritatem non mirum eſt deinceps ſecutos S
dum Miſnenſem, Gobelinum Perſonam,
centium Bellovacenſem, innumerosque a
et in codicibus MSS. conſtanter nomen Tu
Archiepiſcopi praefigi. At enim non Egin
tus, non Hincmarus, Lupus, Flodoardus
ex tot aliis eius ac ſequentis aetatis ſcriptor
illarum ullus quisquiliarum naeniarumque
tionem facit. Et fabuloſum eſſe hunc ſcr
rem, pluribus demonſtravit *Jo. Gryphiand*
W

ehbildis Saxonicis Cap. XIII — XV, et *Pe-*
Mantuanus Animadverſſ. Lib. IV, cap. 2.
n diu aetatem Calixti II praeceſſerit fabulo-
ie ſcriptor, accurate dici nequit: veriſimilis
n eſt coniectura *Schminckii* p. 81 ad Eginhar-
coniectantis, circa annum 1100 Pſeudo-
inum prodiiſſe; quo tempore expeditiones
atae in Palaeſtinam inſtitui coeperant, ut
ravis auctoris nomine propinaretur vulgo
de Carolo Magno, loca Palaeſtinae ſancta
nte, quae exſtat apud hunc ſcriptorem cap.
Nec abludit ab hac coniectura *Guil. Allar-*
qui in Bibliotheca Delphinatus p. 224 au-
n facit Monachum S. Andreae Viennenſis
2. Nam poſt a. 1000 eſſe ab imperito ali-
ppoſitum, non dubitabat etiam *Ludovicus*
r de Longuerue.

ABRICII Bibl. med. et inf. Latin. T. IV. p. 471 ſqq.
Litter. de la France T. IV. p. 205 — 216.
EBERGER l. c. T. III. p. 540.
FONTETTE T. II. p. 100.

[...]en critique des trois Hiſtoires fabuleuſes, Lebeuf.
harlemagne eſt le ſujet (1. Hiſtoire du prétendu
e de Charlemagne dans la Terre ſainte; par un
ne: 2. Hiſtoire d'une expedition en Eſpagne,
de long-temps à Turpin, Archevêque de Reims:
man de Philomena, ſur les Sièges de Narbonne
Carcaſſone), par M. l'Abbé LEBEUF; in *Hiſt.*
Acad. des Inſcript. T. XXI. p. 136 ſqq.
[...]e de la Tradition hiſtorique touchant le de Fonce-
e de Charlemagne à Jéruſalem; par M. DE FON- magne.
[...]E; ibid. p. 49 ſqq.
Verſus de Carolo Magno; ex libro Evange- Verſus etc.
[...], quod iuſſu eiusdem Caroli ſcripſit Go-
[...]lcus a. 788; apud *Du Cheſne* T. II. p. 186;
d *Bouquet* cum aliis verſibus p. 388 ſqq.

De

De Carolo M. verſus Domini Magi Aula; apud *Du Cheſne* T. II. p. 645.

Alcuinus et Theodulphus. ALCUINI Abbatis, et THEODULPHI, A nenſis Epiſcopi, Carmina; apud *Bouquet* p. 410 et 415. Varia hiſtorica illius te his carminibus inſeruntur.

B. *Scriptores generales.*

Acciajuoli. DONATI ACCIAIOLI, *Florentini* (*Hiſtori kologi* et *Philoſophi* † 1478) de Vita Caroli Commentarius; cum nonnullis editioni tarum Plutarchi parallelarum, Latine r rum; v. c. *Romae* 1470; in *Gregorii* H ... giologio (*Mogunt.* 1541. fol.) p. 178 ſqq vero ex ſingulari ignorantia, cuius Wi accuſare vix poſſumus, haec Caroli vita cho adſcribitur); in *Freheri* Scriptt. rerum T. II. p. 542 ſqq et in *Menckenii* Scripi Germ. et Saxon. T. I. p. 813 ſqq — S eleganti ac ſuavi Caroli vita deſcribitur, quidem ex parte Eginharto duce, ita tam auctor plagii minime argui poſſit. Nimi roli laudator, ut Eginhartus, videtur.

Cf FABRICII Bibl. med. et inf. Latin. T. I. ſecundum edit. Manſianam.
MAZZUCHELLI *Scrittori d' Italia* Vol. I. P. I.
DE FONTETTE T. II. p. 106.

Secreta Hiſtoria. *Secreta alcuna Hiſtoria breve del Rè Karlo ... tore, per deſnaſcimento et opere di queſto ... Cavalieri nominato Guerino e prenominato ...* In Padoa 1473. fol. *In Venetia* 1477. fo 1481. fol.

Hiſtoria. *Hiſtoria del Emperador Carlo Magno, en ... ſe trata de las grandes proezas y hazañas de ... Pares de Francia.* In Barcelona ſ. a. in 4.

addit, niſi: *ancienne Edition.* P*anzerus* . typograph. Vol. I. p. 134 huius libri ninit; numne fortaſſe is prodiit ſaeculo exto?

aits et Geſtes de Charlemagne, Rolland et ...rs Gaulois contre les Infideles, decrits en ...çois fort anciens. (à Paris) ſ. a. à *Troyes.* Les Faits etc.

ti di Carlo magno, et de ſuoi Paladini, rima; per LUIGI PULCI. In Venetia Pulci.

riumphe des neuf Preux (Joſue, David, ...cab. Alexander M. Hector, J. Ceſar, Ar... us M. Godefridus Bouillon) contenant leurs ...roueſſes, avec l'Hiſtoire de Bertrand du ... Abbeville 1479. fol. *ibid.* 1487. fol. Le Triumphe etc.

...toria e Real di Franzia, que tratta de fatti ...i, e di Carlo Magno, in ſei Libri. Mu... fol. Hiſtoria e Real etc.

...INI DE IBARRA Caroleidos libri IV car... ...ICO. *Barcinone* 1516. 4. de Ibarra.

...queſte que fit le Grand Roy Charlemaigne ...s Eſpaignes; avec les faits et Geſtes des ...de France, et du grand Fier-à-bras; et le ...t par lui contre le petit Olivier, lequel le ...t des trois freres qui firent les neuf epées, ...à bras en avoit trois pour combattre ſes en... ...aris ſ. a. à *Lyon* 1530. 4. Eſt fabula ...ſis equeſtris. La conqueſte etc.

...udio della ſtirpe di Carlo Magno e di Carlo ...peratore: per PIETRO MARENI, *Dottore*. In Venetia 1545. 8. Mareni.

...e de Charlemagne; par FRANÇOIS DE BELLEFOREST ...ain eius *Hiſtoire des neuf Charles, Roys* ... à Paris 1568. fol. de Belleforest.

Wagner. MARCI WAGNERS Frumariensis Thu *Ausserlesenes Chronicon von den herrlichen, wu chen und großen Thaten Caroli M.* Magdeburg 4. Verſio Latina quoque exſtare dicitur. ... ctor vulgaribus quandoque obſervationib... rioſas immiſcet. Ita Bibl. hiſt. Struvio-riana p. 894.

Ubaldini. *La Vita di Carlo Magno Imperatore, scr* PETRUCIO UBALDINI, *Fiorentino.* In L 1581. 4.

a Daſſel. HARDUVICI A DASSEL Panegyrici III, ... bus Magnis, Conſtantino, Carolo, et O... *Aug. Vindel.* 1589. 4.

Schleuſer. Caroli Magni, Imperatoris, Regis et P... pis, Vitae togatae liber primus; auctore A... DO SCHLEUFER *). Bremae **) 1590.

Stuck. JOH. GUIL. STUCKII Carolus M. redi... h. e. Caroli M. Romanorum, Gallorum, ... rum, et aliarum gentium Monarchae pos... mi, cum Henrico M. Gallorum et Nava... rege, comparatio: utriusque Regis hiſt... breviter complectens. *Tiguri* 1592. 4.

Lindenbruch. ERPOLDI LINDENBRUCHS *Newe vermehrte ... gro... ... erſten teutſchen ... Carolo ... , ... Wandel, und ... vat. ... S... ſo er unter den ... täglich ... fuhret, und ſeinen Herr... Leblich ... gr... Thaten, wie auch ... Kriegen, ... alten und newen glaub... Geſchicht... Fuße zuſammengetragen.* ... burg 1593. 4. C... figuris ligno inciſ...

*) Lenglet... et Fontan... habent ... ; ſed ... tei nec Schleuſer, nec eorum liber nobis ...

**) Lenglet... *Fabricius Saxonum, Fontanus* ... nam.

... quidem multam industriam, vetera et recentiora scripta excerpendo, comprobavit: Pseudo-Turpini tamen fabulas parum cautus quandoque ... , nec semper curate citavit testes, ex memoria forte ad eos provocans, apud quos tamen ..., quae inde expromere voluit, uti observarunt eruditi viri, haud exstant; Saxoniae inferioris tamen multas antiquitates data occasione ... iscet.

JOHANNIS LETZNERI (Theologi et Historici ... ubenhagensis † 1613) Historia Caroli Magni, ... Grossmächtigsten Christlichen, Römischen und Teutschen Kaysers. Hildesheimii 1603. 4. Et in Julii ... meieri Braunschweig-Lüneburgischen Chronik. ... nschw. 1722. fol.) — Auctor, tot scriptorum historicorum compilatione notus, multa fabulas immiscuit veris historiis: meliores ... observationes de quorundam locorum ... oris Saxoniae rebus, ex Codicibus MSCtis ... exhibuit, licet passim ineptis glossis foe...

Der dreyer Christlicher Römischer Kaiser. Nem... Constantini, Caroli, Ottonis Magni Ankunfft, Ge... , Regierung, Kriege und Siege, große Thaten, ... Leben und seliges Ende. Aus den be... Geschichtschreibern trewlich zusammengezogen und in die teutsche Sprache vbersetzt durch HAINRICH RAETLIN, *den Eltern.* Goerlitz ... 4.

PETRI A BEECK Commentationes de Carolo M. Imperatoris, Regis et Principis vita togata, ... de eius rebus gestis; in *eiusdem* Aquisgrano ... historica narratione de civitatis Aquisgranensis origine et progressu. *Aquisgrani* 1620. 4. — ... maxime sequitur.

Z 2 Historia

Frantz et Boecler. Hiſtoria Caroli Magni, Im ratoris Ro ex praecipuis ſcriptoribus eorum temp concinnata; cum Eginharti Carolo; jo JOACHIMO FRANTZIO, edita a JO. HENR. CLERO. Argentinae 1644. 4. Et in huius cleri Operibus ſine Frantzii nomine (*ibid.* 4) T. II. p. 138 — 246. In hac editione tita omittitur Eginhartus. — Auctor, temporis iuvenis, conſilio et auſpiciis Bo praeceptoris ſui, hanc Caroli vitam ſpeci hiſtorici cauſſa XCIX capitibus haud ine ter concinnavit ex Eginharto, Gaguino ciaiolo, Cuſpiniano, aliisque; quos inter e pinus ille conſpicitur. In calce notae nc lae ſubiiciuntur. Ipſe BOECLERUS poſtea (M. vitam intexuit *Commentario ſuo de rebus a Chriſto nato IX et X per ſeriem Germanicoru ſarum.* (Argentinae 1656. 4), repetito po mortem in Operibus l. c. T. III. p. 2 — 41 memorabilia in primis videntur, quae de imperii Carolini differuntur.

Cf. JO. FABRICII Hiſt. Bibl. Fabricianae T. 169 ſq.

Sagittarius. JOH. CHRISTFRIDI SAGITTARII Diſſ de Carolo Magno. *Jenae* 1650. 4; et cu *eiusdem* diſſertationibus *Altenburgi* 1670. 1695. 4.

Ott. CHRISTOPHORI OTTI (*Jeſuitae*) Laur rolina de geſtis Caroli M. et Caeſarum C gorum. *Ingolſtadii* 1654. 4.

Rugierus. SIMONIS RUGIERI Carolus Magnus, mate Italico. *Romae* 1655. 12.

Paſtorius. JOHANNIS AUGUSTINI PASTORII Tacitu manico-Belgicus, ſive de origine et geſ rolorum Magni, A Quinti, ali

Germaniae et Belgii principum. *Coloniae* . 8. — Levis momenti!

OTTLIEB BALDUINI Diſſertatio hiſtorica de o Magno. *Wittebergae* 1663. 4; et in *Schroet-* ollectione diſſertatt. hiſt. Imp. Rom. Germ. antium (*Viennae et Lipſ.* 1777. 8) T. II. p. 6. — Breviſſimam vitae Caroli delinea- m comprehendit. Balduin.

harlemagne, *Poëme héroïque de* LOUIS LE LA- EUR, *Bailly du Duché de Montmorency* († 1679). is 1664. 8. *ibid.* 1666. 12. *ibid.* 1687. 12. — ſunt libri carminis non abſoluti. le Laboureur.

harlemagne ou le retabliſſement de l'Empire Ro- ; Poëme heroïque de NICOLAS COURTIN. à Pa- 666. 12. Courtin.

Optimus Imperator Carolus M. ſtilo oratorio catus a JUN. HERM. RIEDESEL IN EISEN- . *Marpurgi Cattorum* 1671. fol. de Riedeſel.

Vie de Charlemagne par MODESTE DE S. AMA- in eius *Monarchie ſainte* T. II. p. 468 ſqq. Modeſte.

OH. CHRISTIANI HETZERI Diſſertatio ex- s ſpecimen obſervationum hiſtorico-criti- n (*de erroribus in hiſtoria Caroli M. et Ludovici*) *Jenae* 1674. 4. Hetzeri.

HRISTIANI WEISII Diſcurſus politicus de o Magno, quatenus vitam eius deſcribunt lus Fauchet et Johannes Serres, Galli. *ſelſae* 1674. 4. — Tribus capitibus agi- Caroli M. parente et maioribus, de rebus geſtis, ac de honoribus ab eodem acqui- Adduntur corollaria duobus capitibus. ulum proletarium, a quo certe res Caroli nt repetendae. Weiſe.

e de S. Charlemagne; par FRANÇOIS GIRY; *Recueil des Vies de Saints* die 20 Jan. Giry.

Schaten. NICOLAI SCHATEN (*Jeſuitae*) Diſcurſus hi rico-politico-morales libris IV diſtincti de Caroli M. Romanor. Imp. et Francorum Du cui acceſſit Labyrinthus Praedicantium, n nullis huius temporis novatoribus oppoſi *Fr m of.* 1700. 4. — Opus hoc ſpiſſum m: mam partem dirigitur contra Niſanium, de poſtea Auctor eius magis reſpexit ad defen nem Religionis Romano-Catholicae et ad v peria alit r ſententium, quam ad Carolum, cuius religione Romano-Catholica nullo m dubitat.

Baillet. *Vie de S. Charlemagne; par* ADRIEN BAILL in eius *Recueil des Vies des Saints* d. 20 Jan.

Krauſe. *M.* JOH. HENRICI KRAUSE Dubia vexata d Caroli Magni hiſtoriam *Lipſ.* 1706. 4. Et Collectione *Schoettgeriana* T. II. p. 215 — 261 Leviter auctor, praeter alia, de patria Ca de tempore eius nativitatis, de loco ſepulcri, dignitate imperatoria, quam non habuerit a pa, licet ab eo coronatus fuerit, de bello co Saxones caet.

Turk. Faſti Carolini, ſeu rerum a Carolo M. I geſtarum ſeries; qua non ſolum conſtitutio eiusdem ſacrae civilesque ac bella ordine e cantur, ac antiquitates Weſtphalo-Rhena evolvuntur, ſed et praecipue de Epiſcopatu Saxo Weſtphalicorum fundationibus agitur, difficiliores eius aevi quaeſtiones chronolog deciduntur. Excer ex opere manuſcri Annalium Weſtph -Rhenanorum R. P. RICI TURKII, e S te Jeſu. Ex Muſeo *radi Bertholdi* , (Doctoris Medici). *cof. ad Moen.* 1707. 4. et [illegible] Script. Germ. p. 1 — 65. — Ex [illegible] patet,

re

Carolo i. Germania geſtis potiſſimum em eſſe.

mtsbeſchreibung des erſt … *Ca-* Lebensbeſchreibung etc.
Großen, vorſtellend ſo …
ten Völkern glücklich …
und andere ſonderbar … *V*…
als auch verſchiedene Na … *L*
Flüſſe und Ströme, Ur…
nd Gewohnheiten; inſ… *ac*
ng des alten Sachſen … *es;* … *be-*
en Autoribus zuſamme… Ham
4.

ANNIS DAVIDIS KOELERI Exercitatio ge- Koeler.
ica de familia auguſta Carolingica, anti-
n monumentorum autoritate innixa. *Al-*
725. 4; et in *F. F. Schroetteri* Collectione
tionum, hiſtoriam Imperii Rom. Germa-
uſtrantium (*Viennae et Lipſ.* 1776. 8.) T. I.
140. — Sunt tabulae ſeptem genealogi-
uibus ſingulis adduntur probationes ex
entis genuinis, adſperſis obſervationibus
imis. Summo artis criticae ſtudio, ut
huius generis ſcripta Koeleriana, haec
ogia eſt elaborata. Ultra S. Arnulphum,
pum Metenſem, non aſcendit, contem-
bulofas Ansberti et Blitildis nuptias; de-
Ludovico Ignavo, ultimo Rege Fran-
arolingico.

MICHAELIS HALLWACHS (*Profeſſoris hi-* Hallwachs.
bingenſis lanx ſatura poſitionum, primas
praecognitorum hiſtoricorum, ſumma
apita ex Francorum et Caroli M. hiſtoria
te exhibentium (*Tubingae* 1728. 4). p. 102.
bi data opera de Carolo diſſeritur. Idem
ſingularem de eodem argumento elabora-
ſertatione inſcriptione: Carolus

 Magnus,

Magnus, Franciae Rex; huius hiſtoria v
neris obſervationibus illuſtrata. *Tubinga*
4; et in collectione Schroetteriana T. II. p
1 . . Declarat finem ſuum auctor in
tione, ſe Carolum M. qua regem Francia
regem Langobardorum, qua Patricium
num et qua Imperatorem Auguſtum di
opellis exhibere velle. Verum nonniſi
hoc, quod hic inſertum eſt, opuſculum
tum nos ſcimus, lucem vidit, in quo,
alias egregias notiones ad rem diplomatic
roli facientes, via, qua ad ſolium Franci
venit, inquiritur; ſimul etiam non pro
rem faci us, ſed erudita commentatio d
mine Merovingico, et qua ratione regnu
ciae praecipue ſub Chlodovaeo creverit
mittitur.

Patachich de Zajezda. Auguſta quinque Carolorum hiſtoria
Imperatori Carolo VI humillime confec
ADAMO PATACHICH DE ZAJEZDA, Croati
Ioſtadienſi, Collegii Croatici alumno,
Magiſtro, dum ſub auguſtiſſimis eiusdem
ciis poſitiones ex univerſa philoſophia
verſitate Viennenſi publice defenderet
lectionibus P. P. *Franc. Delfin*, S. J. Phil
Prof. emeriti etc. *Vindobonae* 173 . fol.
phab.) Singulis Carolis, Magno igit
que, tres ſunt dictae partes, quarum pr
ponit *geſta privata et togata*, adiunctis
et *quaeſitis* capiteque de re numaria et d
tica; ſecunda, *geſta bellica*; tertia, *geſta*
ſubiuncto capite de incrementis et mor
perii.

Rivet. *Hiſtoire de la Vie de Charlemagne, de ſ*
mens, Loix et autres Ecrits; par Dom ANTO
VET; in *Hiſt. litter.* T. IV. p.

— Nil fere ſine fontium auctoritate ab
iptore ponitur.

premières expeditions de Charlemagne pendant du Freſne
ſe et avant ſon Règne, composées par ANGIL- de Fran-
ſurnommé Komare; l'un de ſes Secrétaires cheville)
et ſon favori; (par DU FRESNE DE FRAN- les premiè-
LLE). à Paris 1741. 8. *à Berlin* 1745. 8. — res expedi-
i fabula nugax atque Romanenſis. tions etc.

ire du Règne de Charlemagne; par M. (CHAR- le Clerc de
TOINE) LE CLERC DE LA BRUERE († 1754). la Bruere.
s 1745. II Partes in uno volumine 8. —
, ob incuriam, qua ſcriptus eſt, ſummam,
o oblivioni damnatus. Paullo melior eſt
atio ſubnexa de Pipini partitione imperii
ilios Carolum et Carolomannum.

Mém. de Trévoux a. 1745. Sept.
nal de Verdun a. 1746. Aug. Oct. Nov.

ſuch einer Geſchichte Karls des Großen: Leip- Hege-
777. 8 mai. Auctor poſtea id, quod quaſi wiſch.
inis loco exhibuerat, curis ſecundis feli-
isque ſuique nominis mentione typis man-
atque ſic inſcripſit: *Geſchichte der Regierung
Karls des Großen; von* D. H. HEGEWISCH,
or zu Kiel. Hamburg 1791. 8 mai. — Sta-
hiſtoricum ſpecimine iſto ingreſſus auctor
haud vulgares iam tulerat, longe maio-
tea, ubi pluribus hiſtoriis egregiis incla-
que nobilioribus Germaniae hiſtoricis ad-
s fuit, maxime vero hac nova Caroli ſui
, in qua pauca prioris elaborationis veſti-
ſpiciuntur. Omnia fere ope artis criti-
ita, iudicio acri ſubacta, libera ab opi-
is praeiudicatis, dictioneque concinna
e populari exponuntur. Sex capitibus
ntinetur hiſtoria, quorum primum Ger-

ad expeditionem . contra Beneventano
etiam praeclare diſſeritur de Caroli ſtudiis
ritis circa litterarum et artium ſtudia.
quartum narrat bella cum Avaris, quos
falſo Hunnos nuncupat, cum Graecis i
atque cum Saxonibus; ubi et de re Fra
bellica agitur; nec non de concilio Fra
tenſi. Quintum maxime de reſtitutione
occidentalis per coronationem Romae a
III Pontifice Rom. peracta, atque de
quibus Carolus populos varios ſibi ſu
rexerit. Sextum denique de bellis cum
et Slavis, de Caroli cura circa res eccleſi
de eius morte, foeminis ac liberis. Paſ
ctor ſententias, Gaillardo, recentiſſimo
M. hiſtorico, atque Gibbono adverſas su

Cf. MEUSELII *neueſte Litteratur der Geſchi*
P. I. p. 44—58.
Idem in *Erlangiſchen gelehrten Zeitungen* a.
788—793.
Götting. gel. Anzeig. a. 1791. p. 1261—126

Gaillard. *Hiſtoire de Charlemagne, précédée de conſid*
ſur la première race, et ſuivie de conſidération
ſeconde. Par M. GAILLARD, *de l'Académ*
çoiſe et de l'Acad. des Inſcripts. et Belles-Le
Paris 1782. IV Voll. in 12 mai. — Q
de hoc argumento obſervarunt atque con
runt, bene quidem auctor in ſuos verti
admixtis variis ad rem haud pertinentib
terdum etiam e trivio petitis. Ipſe ante
in fontium examine minime uſus, ne q
giuiſſe illos videtur. Utilitatem tamen

ri lectorum partu prae ſt. Quo au-
errore vel caſu vita La , praeſidis
primarii in Parlament Pariſi , in tomum
tum irrepſerit; nullo divinare poſ-
s.

Götting. gel. Anzeigen a. 1783. p. 253 ſqq.

Die Franken und Karl d Große; ein Geſchenk die Franken.
Vaters an ſeine Söhne. rlin 1793. 12. —
iter, ſed dexterrime in m tironum res
arolo geſtae traduntur ei ue animi in-
s pingitur, praemiſſa ſuc a Francorum
oria.

C. *Scriptores ſpeciales.*

C. F. PAULLINI *Beweis, daß Carolus M. ein* Paullini.
ger geweſen; in eius *Zeitkürzenden erbauli-*
Luſt T. II. p. 163 ſqq.

D. NUNNING'S *Gedank Ob in Carls des Groſ-* Nunning.
Schenkbrief, womit er Fu beehrt, von dieſes Kai-
Empfängnisort die Rede ſey? ausgefertigt *von* J.
Strodtmann; in *Hannö iſchen Anzeigen* T. III.
25—832.

HERMANNI ERNESTI RUMPELII Progr. de Var- Rumpel.
a (*in Thuringia*), loco conceptionis ſeu po-
conſeptionis Caroli M. *Erfordiae* 1764. 4.

◆ ◆ ◆

MARQUARDI FREHERI de ſtatura Caroli M. Freher.
Σωματομετρία. S. l. et a. 4.; in *Pontani* Origg.
nc. (*Harderoviti* 1616. 4.) p. 527 ſqq. Apud
Cheſne T. II. p. 230 ſqq. In *Tobiae Oelhafen*
raeſentatione Reip. Germ. (*Norimb.* 1657. 4.).
n florum ſparſionibus et notis *Henrici Gun-*
Thalemarii Heidelbergae 1662. 4. *Francof.*
Moen. 1681. 1 Cum Eginharti vita Caroli
M. a

M. a *Schminckio* curata p. 220 — 238. (Th rii notis adiectis). Et apud *Bouquet* T 779 ſqq.

Joachim. JOH. FRIED. JOACHIM *von Kaiſer Carl d ſen Bart*; in eiusdem *Sammlung vermiſchter* *kungen* (Halae Magdeb. 1764. 8) p. 387 — Quaeſtio, ob diſquiſitiones diplomaticas me levis nec ridicula, imaginum, ſigillo numorum ope affirmatur.

◆ ◆ ◆

Bierling. CONRADI FRID. ERNESTI BIERLINGII de Carolo I Imperatore, virtutibus ac magno. *Rintelii* 1738. 4. Et in *Schroett* lectione l. c. T. II. p. 104 — 168. — Virt Caroli auctor ad r erat fortitudinem, l tionem, curam t tiae adminiſtrandae l rumque ſtudia pr ovendi; vitiis autem dinem, bella c Saxonibus iniuſta, nonnullorum ſe ia, inſtitutionem rum ſecretorum (*V ngerichte*). Limam ſe rem auctor exerc debuiſſet.

Montes-quiou. Conſulantur etiam, quae MONTESQUI *Eſprit des Loix* T. III. p. 407) et HERDER *critiſchen Wäldern* P. III. p. 146) de animi Caroli M. pronunciarunt.

◆ ◆ ◆

Heumann. CHRISTO IUSTI HEUMANNI Med critica ſuper l illo exagitatiſſimo Egi cap. XXV: *T Carolus M.) et ſcribere la que et ei in lectulo ſub cervicalib cunſerre ſol t, vacuum tempus eſſet effingendis, (alii dis) litteris aſſueſceret parum ſucceſſit labor poſterus ac ſero inchoatu* (*Manheim*) Miſcell. I (1744) 1

... Auctor, relectis aliorum ... ſecundum quas Carolus vel litte... pingere non potuit, vel arti ... operam dedit, vel libros compoſuit, ... ſermonem eſſe de verſibus pan... ideoque legendum eſſe: ...

...eſſio de tentaminibus ſcribendi Caroli ... Relationibus de libris novis Faſc. III. p. 126. — Rectiſſime, quantum nos iudi... auctor nobis ignotus, confir... ſermonem Eginharto tantummodo eſſe de ... conatu irrito, litteras efformandi. In... lectu utique digna. Digreſſio etc.

...STAIN et TASSIN in *Nouveau Traité de ...* (T. III. p. 115 ſqq. nota R. ſecundum ... Theodiſcam) opinantur, Carolum ex ... ſententia ſcribere quidem, ſed non ..., potuiſſe. Touſtain et Taſſin.

... DAVIDIS KOELERI Commentatio de bi... Caroli M. Imperatoris Aug. glorioſiſſi... Eginharti de vita eiusdem cap. XXIII. ... 1727. 4. — Auctor potiſſimum inve... ſtudet, quales libri in bibliotheca iſta ...erint; inter quos eminet codex Biblio... iuſſu Caroli ſcriptus, hodieque Romae in ...theca Vallicellana aſſervatus; porro Pſalte... Latinum, aureis litteris in codice membra... ſcriptum, quod exſtat in bibliotheca Cae... Vindobonenſi, ubi et plures libri Caro... ...ſque, numero LI, quos auctor recenſet. Koeler.

... DANIELIS TITII *Abhandlung von dem E... ...ſer Karls des Großen in Anlegung einer Biblio...* in *Sammlung ausgeſuchter Stücke der Geſell... der freyen Künſte zu Leipzig* T. I. p. 453 — Titius.

jom

Bocris. JOH. HENRICI BOCRISII Diſſ. de erud
Caroli M. eiusque meritis in rem liter
Suevofordiae 1716. 4. — Auctor ſimul
litterarum temporis iſtius adumbrat.

Doppert. JOHANNIS DOPPERTI Progr. Carolus M
ceps Graece et Latine doctus, ac in Saxo
ſeriore et reliqua Germania primus utri
linguae parens. *Sneebergae* 1722. 4.

Wiesand. GEORGII STEPHANI WIESANDI Comm
tio de Carolo M. artium liberalium reſtau
ſummo. *Jenae* 1756. 4. Et in Actis Soci
tinae Jenenſis ....

Unold. JOH. MATTH. UNOLDI Oratio de ſo
litteraria a Carolo M inſtituta. *Jenae* 17
Scholam Palatinam fuiſſe ſocietatem litte
autumat.

Vorleſung etc. *Vorle* *über Karls des Großen Bemüh*
Auf *g* *Bildung der Teutſchen;*
J *io* 17 *1*. p. 234—245. — C
a lorem eliorum litterarum a
n inter C s ſcriptor anonymus ſ

Sanftl. *A le* *is Großen, die Wiſſen*
br in *Journal von und für* T
2. 1786. I . X p 304—308.
LE IANI SANFTL (*mac'hi Hemedilt... Rat*
apud S. E) Diſſertatione in aure
r vetuſtum SS. Evangeliorum codicem
Monaſterii S. Emerami Ratisbonae (1786.

de Gunderrode. (HECTOR GUILIELMUS DE GÜNDERRODE
Karl des Groß *Ludwig des Frommen,*
nehmungen, *Grundſätze und Ver*
in Poſſelti *wiſ* *iſchen Magazin für Aufk*
T. II. Partic. III. p. 320—357. (1787).

ICROLOGI (circa a. 1165) de ſanctitate et Microlo-
a miraculorum b. Caroli Magni Libri III; gus.
um prologum et argumenta capitum edidit
ecius in Comment. de bibl. Caeſ. Vindob. T.
329 et 358. Cf. *Fabricii* Bibl. med. et inf.
. T. I. p. 967.

Carolus M. orthodoxus ſ. Oratio panegyrica Dejoux.
aroli M. inauguratione, animi fortitudine,
e et *εὐθανασίᾳ*; auct :B. DEJOUX. *Baſileae*
4.

OH. GEORGII DORSCHEI Collatio ad Conci- Dorſcheus.
Francofordienſe, ſub Carolo M. habitum,
rico-theologica. *Argent.* 1649. 4.

OH. HENRICI HEIDEGGERI Diſſertatio: Ca- Heidegger.
M. teſtis veritatis; inter *eiusdem* Diſputatt.
ri 1680. 4) T. II.

HRISTIANI NIFANII (*Superintendentis Comi- Nifanius.
Ravensbergenſis Bileſeldiae* † 1689) Oſtenſio
rico-theologica, quod glorioſiſſimus Im-
or, Carolus M. in quamplurimis fidei arti-
formaliter non fuerit Papiſta; in qua etiam
tim nonnulla nova Dnn. Walenburchio-
nec non Voluſii aliorumque in articulis
orationis obiecto, iuſtificatione et commu-
e ſub utraque *εὐρήματα* modeſte deteguntur
Francofurti 1670. 8. Contra hunc librum
ns prodiit:

Carolus Magnus, Romanorum Imperator Schaten.
ancorum Rex, Romano-catholicus, li-
IV explicatus, et contra Nifanium caete-
e heterodoxos vindicatus; auctore NICO-
SCHATENIO, e Societate Jeſu. *Neuhuſii*
. 4. Reſponſum Schatenio eſt in libro ſe-
te ſat ſpiſſo:

Glorio-

Niſanius. Glorioſiſſimus Romanorum Imperator rolus Magnus, exhibitus confeſſor ve Evangelicae, Auguſtana confeſſione rep iterata vice. iuxta ſeriem controverſiarum I Manualis Mart. Becani, Ieſuitae, repra tus, ſuffragiis Romano - Catholicorum mam partem illuſtratus, atque ab impugn bus noviſſimis Nic. Schateni, Jeſuitae, vi tus a CHR NIFANIO. *Francof.* 1679. 8.

Roth. SIGISM. FRIDEM. ROTHII Commentatio de ſtudio Caroli M. in propugnanda et c vanda religione chriſtiana. *Lipſ.* 1766. 4.

Schwarz. FRIDERICI IMMANUELIS SCHWARZII de culari confeſſione Caroli M. diſquiſitio hiſt critica. *Torgaviae S.* a 4.

◆ ◆ ◆

Ein ſch n luſtig Geſchicht etc. *Ein ſchön luſtig Geſchicht, wie Kaiſer C Groſſe vier gebrüder Herzog Aymont von L Sine ſechzehen Jar langk bekrieget etc.* S *durch Hiern Roiler* 1535. fol. Cum figg

Garrido. *Batalla de Roncesvalles por* FRANCISCO GAI En Toledo 1583. 4.

◆ ◆ ◆

Eccard. IOH. GEORGII ECCARDI Diſſertatio de ginibus Caroli M. et Carolomanni, regum corum, in gemma et nummo Judaico re *Luneburgi* 1719. 4.

della Noce. ANGELI DELLA NOCE, *Archiepiſcopi R ſi*, Diſſertatio de Caroli M. effigie, exſta Cod. Bibliorum, ſervata in archivo S. *Romae* . . . .

Relazione etc. *Relazione della ſtatua equeſtre di Carlo* In Siena 1725. fol. — P ie Aleſſand

nt. Rom. Conſtantini M. Imp. memoriae ſta-
m marmoream, eandemque in porticu
pli Vaticani ad dextrum latus collocari iuſ-
it. Hinc Clemens XI, uti erat in huius
eris delicias animo propenſiſſimo, ſociam
peratoris imagini ad laevam portae partem
oli M. ſtatuam equeſtrem poni voluit, atque
guſtino Cornachini illius effigiendae pro-
ciam demandavit. Perfecta autem illa de-
m eſt anno 1725 ſub Benedicto XIII et hac
graphe:

CAROLO MAGNO

ECCLESIAE ROMANAE VINDICI

ANNO JUB. M. DCC. XXV.

racteribus aeneis deauratis inſignita. Nu-
etiam cuſus eſt hanc in rem, ex omni
allorum genere, cuius altera facies Bene-
i Pontificis imaginem, altera ſtatuae typum
nt. Haec ſunt fere, quae ex relatione iſta
loco repetere neceſſarium duximus.

Acta Erud. a. 1727. p. 246 ſq.

Diſſertation hiſtorique ſur quelques monnoyes de le Blanc.
rlemagne, de Louis le Debonnaire, de Lothaire et de
ſucceſſeurs frappées dans Rome; par LE BLANC. à
s 1689. 4. Et in eiusdem *Traité hiſtorique des*
noyes de France. à Paris 1690. 4. *à Amſterd.*
. 4. — Auctor de Carolingicis numis in
erſum obſervat, nomen Caroli M. in iis
per ſcribi per *C*, adeoque obſervationem
lonii hac de re confirmari, cum caeteri
ie huius reges, Caroli nomine gaudentes,
K illud ſcri[illegible]e conſ[illegible]. Deinde mo-
, literas [illegible]orum, cuſorum

 quippe

quippe antequam Carolus Italiam ditionibu
adiiceret, rudiores eſſe litteris, quae in r
poſtea cuſis inveniu tur. Cuius rei hanc r
nem eſſe putat, Carolus aut Italis i
re peritioribus c denda moneta uſus f
aut quod Fr ci talis artem concinnis
mos conſi ndi erint. Poſt alias huiu
neris obſerv r auctor ad monogramma
potius ſiglam Car , de qua iam ante n
rat, redit et c n Sirmondum diſputat,
batque, Carol M. ſanxiſſe, ut moneta
nogrammate ip inſigniretur, factumq
ad imitationem Im ratorum Conſtantin
tanorum. Erudite q oque de titulo Dom
ſter, qui in quodam Caroli numo exſtat,
rit, atque demonſtrat, ab Imperatoribus R
nis et Conſtantinopolitanis hunc morem
piſſe Gothos, a Gothis Langobardos, a
eum ad Francos fuiſſe propagatum. Et
ſunt huius generis reliqua.

Guſe. A. S. G GUSE *Nachricht von einer ...*
ſchwenden M nze Karls des G oſſen; in W
gii *Weſtphal. Magazin* Partic. VI. p. 154.
bia haud contemnenda contra eundem nu
movet CLOSTERMEIERUS ibid. Partic. VI
332 ſqq.

◆ ◆ ◆

Schwabe. *Ueber die Galliena. Karls des Großen G*
lis von JOHANN GOTTLOB SAMUEL SCH
(nunc Conrectore Gymnaſii Vinarienſis)
Meuſelii *Geſchichtsforſcher* T. V. p. 248 — 2
Auctor doctiſſim antea iam (T. II. p. 2
eiusdem collecti hiſtoricae) nummum
in agro Vinarienſi c — — antiquitatis
mentis repertum rat. Ci
Vo

Vol. IV. P. II. p. 77 ſq. In hac autem diſſertatiuncula eos refellit, qui eundem numum Gallienae, Caroli M. coniugi primae, vindicare voluerunt. Obſervat enim, Carolum coniugi huius nominis nunquam nupſiſſe, atque numum aliis ex Caroli M. aevo maxime eſſe diſſimilem.

de Brequigny.

Recherches hiſtoriques ſur la Vie de Charles, fils aîné de Charlemagne; par M. DE BREQUIGNY; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XXXIX. p. 617—641. — Momenta huius diſſertationis doctae ſunt fere haec: Carolus iſte iunior natus fuit a. 772, non vero a. 776. Anno 790 miſſus eſt in Ducatum Cenomanenſem, non vero regia, ſed ducali pot[illegible]ſtate. Vocabulo *Regnum* ſcriptores illius aevi [illegible]pe improprie utuntur: vocabulum autem *D*[illegible] ſignificat tantummodo imperium tempor[illegible]ium. Anno adhuc 799 ſubſcripſere omnes tres Caroli filii Aquisgrani diploma, tanquam *nobiliſſimi*, ac duo iuniores tanquam *reges*, poteſtate quidem valde limitata: princeps vero Carolus non ita; anno 800 demum a Leone III Pontifice Romano Romae idem coronatione ad dignitatem regiam evectus fuit, quia eo ipſo tempore pater coronationem imperatoriam acceperat.

Thülemarius.

HENRICI GÜNTHERI THÜLEMARII Diſputatio de ſororibus Caroli Magni, Imperatoris. *Heidelbergae* 1681. 4. (Quae editio rariſſime occurrit). Et in *Schroetteri* Collectione T. II. p. 188-202. — Inquiritur [illegible]mo in natale ſolum Caroli M. Deinde ratio[illegible]nibus haud dubiis defenditur, Carolo unicam tantum ſororem, Gislam fuiſſe; opinionem de pluribus ſororibus ortam eſſe potiſſimum ex cognomine *Magnus*, non ſolum Caro[illegible]ro, ſed etiam Carolis Calvo et Craſſo, tr[illegible].

CORRIGENDA.

Pag. 9. lin. 26 lege: aeque rara, ac.

P. 63. lin. 30 l.

P. . . ee ... ſcio quo fato? factu

... ſcriſer ... Mémoires de Trevoux

ex ... tres de TREVOUX; quaſi T

n c ... toria,

P. 81. . 5 l. ...

P. 82. 32 l. nonnullas.

P. 86 ... a 22 ... a eſt proxime praecedent

et 92 ... a 11.

P. 94. ... 13 l. ...

P. 97. 2 ... ſcribendum: *Lorenz.*

P. 99. 33 ... vo ... lum numerum ponendi

ſigi exc ... l.

P. 112. lin. 10 l. ...

P. 114. 5 l. g... rales quam ſpeciales.

ibid. 27 l. nulla ... ius mentionem.

P. 120. 16 l. hiſtoria *Gallorum.*

P. 146. ult. l. ce ... atur.

P. 160. ... l. ...

P. 163. ... l.

P. 21 ... 22 l. W ...

P. 227. lin. 14 l. *Soiſſon* ...

P. 228. lin. ult. l. Foedera.

P. 242. lin. 10 deleatur punctum poſt vocabulum *ſtravit.*

P. 264. lin. 22 in margine et lin. 34 l. *Gourny.*

BIBLIOTHECA HISTORICA

INSTRUCTA

A

BURCARDO GOTTHELF STRUVIO

AUCTA

A

I. CHRISTI. GOTTLIEB BUDERO

NUNC VERO

A

IOANNE GEORGIO MEUSELIO

ITA DIGESTA, AMPLIFICATA ET EMENDATA,

UT PAENE NOVUM OPUS

VIDERI POSSIT.

Voluminis VII Pars II.

LIPSIAE,

SUMTU LIBRARIAE WEIDMANNIANAE.

M D C C X C V.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

VIRO
ILLUSTRI AMPLISSIMO ATQUE
DOCTISSIMO

OHANNI MELCHIORI
FABER

MAGISTRO PHILOSOPHIAE,
FESSORI ET RECTORI GYMNASII ILLU-
IIS CAROLINI, ONOLDI MAXIME EIUS
RA AC STUDIO SINGULARI PER VI-
IENTI, ET QUOD EXCURRIT, ANNOS
EGREGIE FLORENTIS,

CTORI LITTERARUM BONARUM DEX-
TERRIMO ATQUE FIDELISSIMO,
TORI SCRIPTORUM, MULTIPLICEM
POLITAMQUE ERUDITIONEM SPI-
RANTIUM,
AMICO VETERRIMO IDEOQUE
SUAVISSIMO,

NC BIBLIOTHECAE HISTORICAE
PARTEM

MO AMORIS CANDIDISSIMI PLENO
ICITIAEQUE SENSU VIVIDISSIMO
DULCISSIME DELINITO

D. D. D.

AUCTOR.

INDEX
ECTIONUM ET PARAGRAPHORUM.

NTINUATIONIS BIBLIOTHECAE HISTORICAE III

CAPUT III.

Scriptores de rebus Francogallicis.

Continuatio Sectionis XII (ſeu potius XIII), *in proxime praecedente parte inchoatae.*

§. III.

[illegible] Ludovici Pii.

A. Fontes . . pag. 1
B. Scriptores generales . . 8
C. Scriptores ſpeciales. . 9
D. Scriptores de diſſenſionibus filiorum Ludovici Pii . . . 10

§. IV.

[illegible] Caroli Calvi.

A. Fontes . . 12
B. Scriptores generales . . 17
C. Scriptores ſpeciales . ibid.

§. V.

[illegible] poſteriorum ſtirpis Carolingicae Regum, a Ludovico II ſive Balbo usque ad mortem Ludovici V.

Fontes . . 19

Sectio XIV.

Scriptores de rebus geſtis ſub regibus tertiae ſ
petingicae ſtirpis.

Fontes huius periodi generales . ſ

§. I.

Regna Hugonis Capeti et Roberti.

A. Fontes . . .

B. Scriptores varii generis, genealogici maxi

§. II.

Regnum Henrici I . . .

§. III.

Regnum Philippi I . . .

§. IV.

Regna Ludovici VI et VII.

A. Fontes . .

B. Scriptores recentiores . .

§. V.

Regna Philippi Auguſti ſive II et Ludovici VIII.

A. Fontes . .

B. Scriptores recentiores .

§. VI.

Regnum Ludovici IX ſ. Sancti.

A. Fontes . . .

B. Scriptores recentiores generales .

C. Scriptores recentiores ſpeciales .

§. VII.

Regna Philippi III et IV, Ludovici X, Philippi
Caroli IV.

A. Fontes . . .

B. Scriptores recentiores .

Sectio XV.

res de rebus geſtis ſub regibus gentis Valeſiae.

Fontes huius periodi generales . pag. 88
Scriptores huius periodi generales . 109

§. I.

Philippi VI, Johannis et Caroli V.

Fontes . . . 111
Scriptores recentiores . 112

§. II.

n Caroli VI.

Fontes . . 121
Scriptores recentiores . 126

§. III.

n Caroli VII.

Fontes . . . 128
Scriptores recentiores generales . 135
Scriptores recentiores ſpeciales, in primis de puella Aurelianenſi. . . 136

§. IV.

: Ludovici XI.

Fontes . . . 148
Scriptores recentiores . 159

§. V.

: Caroli VIII.

Fontes . . 167
Scriptores recentiores generales . 176
Scriptores recentiores ſpeciales . 177

§. VI.

: Ludovici XII.

Fontes . . . 181

B. Scripto-

B. Scriptores recentiores generales pag
C. Scriptores recentiores ſpeciales .

§. VII.

Regnum Franciſci I.

A. Fontes . . .
B. Scriptores recentiores generales .
C. Scriptores recentiores ſpeciales .

§. VIII.

Regnum Henrici II.

A. Fontes . . .
B. Scriptores recentiores generales .
C. Scriptores recentiores ſpeciales .

§. IX.

Regnum Franciſci II.

A. Fontes . . .
B. Scriptores recentiores .

§. X.

Regnum Caroli IX.

A. Fontes . . .
B. Scriptores recentiores generales .
C. Scriptores recentiores ſpeciales .

IBLIOTHECA HISTORICA.

CONTINUATIONIS TERTIAE

CAPUT III.

CRIPTORES DE REBUS FRANCO-GALLICIS.

ONTINUATIO SECTIONIS XII (ſeu potius XIII) IN PROXIME PRAECEDENTE PARTE INCHOATAE.

§. III.

REGNUM LUDOVICI PII a. 814—840.

A. *Fontes.*

Opus THEGANI, *Franci*, *Chorepiſcopi Trevirenſis* († ante a. 849) de Geſtis Ludovici Pii Imperatoris, cum praefatione *Walafridi Strabonis*, Abbatis Augienſis; apud *Pithoeum* inter XII ...ptores coaetan. p. 295-321; apud *Du Cheſne* T. II. p. 274-285; inter *Kulpiſii* ſ. *Schilteri* Scriptores rer. Germ. p. 67 ſqq. Idem, cum appendice ...orum annorum ex *Lambecii* Commentariis Theganus.

 Biblio-

Biblioth. Vindob. T. II p 361 ſqq. *) et an tionibus; in *Bouqueti* collectione T. VI. p 86. *Francogallice* a *Ludovico Cousin* in eiu *Histoire de l'Empire d'Occident* (à Paris 1683 T. I. — Opus, ſive potius opuſculum, ſ ſtite adhuc Ludovico editum fuiſſe, ſatis d poſtrema eius verba: *Eodem anno, in ipſo u obiit Berengarius, — quem imperator — lau to tempore. Iſte eſt annus XXIII regni domn domini, piiſſimi imperatoris, quem conſervare* Ergo non attigit Theganus res poſtremi trie ſed, ab a. 813 narrationem inſtituens, defi no Ludovici regnantis XXIII, qui eſt annu Chr. nat. DCCCXXXVII. Caeterum lib hunc ſecuit Walafridus Strabo in partes L ac ſingulis argumentum ſuum praemiſit: a dicis tamen, a Lambecio et Bouqueto in l editae, minime meminit. Ex praefatione bonis elucet, Theganum Straboni innot fuiſſeque genere nobilem, ingenio acre vehementem, amantem militiae atque imp ris ſui, lectionis multae: ſed docenda re que dioeceſi ſua admodum diſtrictum; ve magis, quam eleganter eruditeque, ſcri Paſſim animadvertitur eius indignatio eaq ſta adverſus Ebbonem, Epiſcopum Reme aliosque homines, a Ludovico Pio e con: infima ad altiora evectos, poſteaque tamen eundem ingratiſſimos.

Cf. VOSSIUS de Hiſtoricis Latinis L. II. cap. X p. 5 5.

CHRISTOPHORI BROWERI Obſervatio de Th in eiusd. Annal. Trevir. (Leodii 1670. fol.) p *Hiſt. litt. de la France* T. V. p. 45 — 49.

SCR

*) Eadem exhibet ſupplementa *Kollarius* in *Analect.* T. I. p 381 ſqq.

SCHOETTGENIUS in *Fabricii* Bibl. Lat. med. et inſim. aet. Vol. VI. p. 621 ſq.
Nouvelle Hiſt. de France par M. LE GENDRE T. VI. p. 251 ſq.
HAMBERGERI *Zuverläſſige Nachrichten von den vornehmſten Schriftſtellern* caet. T. III. p. 586 ſqq.
FEVRET DE FONTETTE T. II. p. 112.

Vita et Acta Ludovici Imperatoris, Karoli filii, incerto auctore, ſed coaetaneo; apud *thoeum.* P. II. p. 157 ſqq *Eadem ſub hoc titulo:* nales rerum geſtarum a Ludovico Pio; inter *beri* Scriptt. rer. Germ. p. 15-96. *Eadem* — Anonymum quendam et incertum, ſed tan coaevum fidumque ſcriptorem, hactenus libro (aut parte libri quinti) Aimoini credita ita, ſed plenius quam in collectione Pithoeaa manuſcriptis Codicibus Palatinis; in *Fre-* Corpore hiſt. Francicae p. 445-476. *Eadem,* rto auctore, qui ſe profeſſione *Aſtronomum* n palatio ipſius Imperatoris verſatum teſtatur; io nunc recognita, variisque in locis emena ad fidem duorum Codicum manu ſcripto-; apud *Du Cheſne* T. II. p. 286-319; et apud *uet*, collata cum tribus MSS. regiis, T. VI. 7-125. Ex hoc ſcriptore converſa eſt pars *nicorum San-Dionyſienorum*, lingua Francica ptorum, quae ad Ludovicum Pium pertinet, que ibidem p. 126 ſqq datur ex Codice MS. Genovevae, qui reliquis emendatior eſſe obatur et accuratius convenire cum vita Aſtro-. — *Francogallice* a *Ludovico Couſin*, in *Hiſtoire de l'Empire d'Occident* T. I. — Inhaec hiſtoria cum anno 776. Auctor eius t, ſe ea, quae usque ad initium regni Luci Pii narrat, depromſiſſe ex chronico Ade-, qui cum hoc Principe educatus fuerit, ſe ipſum teſtem omnium, quae de hoc Ludovici Vita et Acta Lud. etc.

vici regno tradit, fuiſſe, quippe qui in p
regio omnia oculis auribusque ſuis uſurpa
Certe a nullo alio ſcriptore ſuperatur ra
hiſtoriae huius regni, potiſſimum quoque i
ſcribendis moribus ac fatis Ludovici Pii, (
maxime tempore, quo Imperatorem egit.
qui putent, Diaconum illum de Britannia,
ſecundum Alcuinum Carolus Imp. praece
uſus eſt, quemque Eginhardus in rhetorica
lectica et aſtronomia excelluiſſe ſcribit, h
annalium auctorem fuiſſe.

Cf. VOSSIUS l. c. p. 505 ſq.
LE GENDRE l. c. p. 33 ſq.
Hiſt. litter. de la France T. V. p. 49 ſqq.
BOUQUET l. c. T. VI. Praef. p. V ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 112.

Ermoldus Nigellus

ERMOLDI NIGELLI, *Abbatis*, ut videtur, (
nenſis, et auctoris ſynchroni, de rebus geſtis L
vici Pii Auguſti ab a. 781 usque ad a. 826
men elegiacum libris IV; nunc primum p
ex vetuſtiſſimo codice caeſareae Vindobon
bibliothecae; accedunt notae (et praefatio,
de carminis praeſtantia diſſeritur) *Ludovici*
nii Muratorii; in *eiusdem* Scriptt. rer. Ital. T
P. II. p. 1-82. Cum omni apparatu Mura
repetitum a *J. B. Menckenio* inter Scriptores
Germ. T. I. p. 860-956. Apud *Bouquet* T
p. 1-66. — Carmen hocce hiſtoricum, d
bibliotheca Vindobonenſi iſta deliteſcens, (
a Voſſio, Hallervordio, Grutero et in p
Marqu. Frehero, qui illud ſcriptoribus ſu
ſerere valde optaverat, tam et Mabillonio,
ve ., Leibnitio, Eccardo deſideratum, a I
becio vero et Neſſelio promiſſum, tandem
a *Vienn..no* praelo paratum, t demum,
integra huius praefatione, ... proc

Muratorius, petuis annotationibus, iisque praeſtantiſſimis, a ſe illuſtratum. Qui ſcriptor quanti ſit momenti, facile intelligunt, qui non ignorant, hiſtoricos illorum temporum res tantum, quae ipſis memorabiles viderentur, paucis tetigiſſe: quum contra Ermoldus, more poetis ſolenni, etiam alia, quaſi minoris momenti a chronographis ſpreta, perſequatur, moresque aulae, et viros in ea illuſtres graphice depingat, ita ut ex eo conſuetudines eius aevi ſimul cognoſcere liceat. *Ermoldum* vocari auctorem, prologus diſerte docet, acroſtichis conſcriptus, quorum initialibus aeque ac finalibus cuiusque verſus litteris computatis, hic verſiculus conficitur:

Ermoldus *cecinit Ludovici Caeſaris arma;*

Nigellum vero fuiſſe cognominatum, verſiculo ſub finem eiusdem prologi expreſſit ipſe poeta.

Suscipe gratanter, profert quae dona Nigellus;

obſervatque Muratorius, alterum nomen haud immerito pro agnomine habendum: non adverſatus tamen Sirmondo, qui medio, quod dicunt, aevo nobiles tantum pluribus nominibus uſos conſuit, quorum poſtremum ſolum proprium eorum nomen fuerit: quae praecederent, adſcititia ac veluti praenomina fuiſſe: quae tamen ad Caroli M. tempora aptari poſſe negat, verique ſimilius putat, Nigelli agnomen fuiſſe additum poſt proprium nomen. Caeterum ex ipſo poemate probat, auctorem ob crimen in rem politicam a Ludovico Pio exſilio, quod Argentorati in primis toleravit, multatum fuiſſe, atque ideo his laudibus placare regem voluiſſe, ut exſilii finem impetraret; ita ingenioſe opinatur, hunc Ermoldum eundem fuiſſe, quem alii *Hermenoldum*, *Abbate* [illegible] *ſem*, vocant, a. 834 a Ludovico

dovico ad filium Pipinum leg m miſſum quae ſunt reliqua.

Cf FABRICII Bibl. med. et inf. Lat. T. II. p. 33; *Hiſt. litter de la France* T. IV. p. 520. HAMBERGER l. c. T. III. p. 567 ſq. DE FONTETTE T. II. p. 112 ſq.

Charta etc. Charta privilegiorum, a Ludovico Pio ceſſorum Hiſpanis, qui ad ipſum Saracenc metu confugerant, a. 815; apud *Pithoeum* p 288; apud *Du Cheſne* T. II. p. 321; et *Bouquet* T. VI. p. 470.

Conſtitutum etc. Conſtitutum de monaſteriis regni Fra rum, qui regi militiam, dona, vel ſolas or nes debent, a Ludovico Pio ſancitum a. apud *Du Cheſne* T. II. p 323.

Fragmentum etc. Fragmentum de expeditione Ludovici I Britanniam, et fundatione monaſterii Roth ſis a. 818; *ibid.* p. 324.

De Miſſis etc. De Miſſis a Ludovico Pio per Epiſcop Comitatus regni ſui ordinatis fragmentum libro Capitulorum Karoli M. et Ludovici Pi XXV; *ibid* p 325.

Theodulphus. Verſus THEODULPHI, Epiſcopi Aurelian († 821) de Ludovico Pio Imperatore; in Lectt. antiqq. T. VI. p 504; apud *Du Cheſ* II. p. 326; apud *Bouquet* T. VI. p. 257.

Charta diviſionis etc. Charta diviſionis Imperii inter Lotha Pipinum et Ludovicum, filios Ludovici P peratoris; nunc primum edita ex veteri c MS. bibliothecae Colbertinae; in *Baluz* tul. regg Franc. T I. p. 573-578. Cont p 10 c ſqq. et apud *Bouquet* T. VI p. 405

Praeceptum etc. Praeceptum Ludovici Pii de diviſione inter dilectos filios Pipinum, Ludovicum rolum a. 837; apud *Pithoeum* p. 248.

Charta ſic i[illegible] Ludovici Pii, Imp. Auguſti, Conſtitutio de pace publica, et diviſione regni facienda inter filios; ordinata in Cariſiaco in generali conventu procerum Imperii a. 837; in *Goldaſti* Conſtitutionibus Imperialibus (Francof. 1625. fol.) T. II. . . . *Eadem hac inſcriptione*: Praeceptum domini Ludovici Pii de diviſione regni ſui inter filios; apud *Du Cheſne* T. II. p. 327. *Eadem hac epigraphe:* Charta diviſionis Imperii inter Pipinum, Ludovicum et Karolum filios Imperatoris, data anno Chriſti 837 Aquisgrani in generali populi conventu; in *Baluzii* Capitul. regg. Franc. T. I. p. 685-690. Cf. T. II. p. 1117 ſqq. et apud *Bouquet* T. VI. p. 407 ſq.

Fragmenta diverſorum ſcriptorum de Ludovico Pio; apud *Du Cheſne* T. II. p. 650 ſqq. Plura apud *Bouquet* T. VI. p. 170 ſqq. Fragmenta etc.

Acta impiae et nefandae exauctorationis Ludovici Pii apud Compendium a. 833; apud *Pithoeum* T. II. p. 136; in *Baronii* Annal. eccleſ. T. IX. p. 820 ſqq.; in *Sirmondi* Concil. Gall. T. II. p. 560; apud *Du Cheſne* T. II. p. 331 ſq. et apud *Bouquet* T. VI. p. 243. Acta etc.

Refutatio horum Actorum a CAROLO LE COINTE; in *eius* Annal. eccleſ. T. VIII. a. 833. n. 38 ſqq. — Multum etiam ad hanc cauſſam nefariam intelligendam [illegible]it vita Walae Abbatis, a PASCHASIO RADBERTO conſcripta; in *Mabillonii* Actis Sanctorum ex Ordine S. Benedicti T. V. p. 458 ſqq. le Cointe. Radbertus.

Ludovici Pii devotio erga S. Sebaſtianum, cum in monaſterio S. Medardi a filio ſuo detinetur; auctore incerto S. Medardi monacho, ſibi coaetaneo; apud *Du Cheſne* T. II. p. 334 ſq. Lud. Pii devotio.

Ludovici Pii conqueſtio de crudelitate et defectione mil[illegible]or[illegible], et horrendo ſcelere Lud. Pii conqueſtio.

 filiorum

filiorum ſuorum in ſui deiecti et depoſiti patrato; *ibid.* p. 336.

B. *Scriptores generales.*

Letzner. IOHANNIS LETZNERI *Chronica und kurtze Beſchreibung des Lebens, der Händel und Thaten ... ſers Ludowici Pii, und wie derſelbe in Sachſen das ... ſerliche freye Stifft Corvey geſtifftet.* Hildesh. 1604. 4. Cum figg. ligno inſculptis. — ſcriptor multa aliena futiliaque immiſcuit, dem fere ratione, qua uſus eſt in deſcribe Caroli M. rebus geſtis. Cf. ſupra Vol. VII. p. 155.

Sorel *Hiſtoire de la Monarchie Françoiſe, où ſont écrits les faits mémorables et les vertus heroïques nos anciens Rois, depuis Pharamond jusqu' en ... par* CHARLES SOREL, *Hiſtoriographe de F...* († circa a. 1670). à Paris 1629. 8. 1630. 8. ... 8. 1633. II Voll. in 8. 1636. II Voll. 8. — iam ſupra Vol. VII. P. I. p. 37. huius operis ... tionem iniecimus. Nunc addere liceat, ... men primum, quod in prioribus tribus edit... bus ſolum prodierat, hiſtoriae Francicae u... ad a. 752 dicatum eſſe; alterum deſinere in ... no 840, Ludovici Pii emortuali. Praemittu... diſſertationes de Francorum origine, ac d... tione hiſtoriae conſcribendae, quam ipſe in ... re elaborando conatu laude digno ſecutus e... que ſcriptoribus hiſtoriae Francogallicae ſup... ribus utique antecelluit, licet metam ipſam ... attigerit.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 47 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 113.

Rivet *Hiſtoire de la Vie et des Régnes de Louis ... Débonnaire; par D.* ANTOINE RIVET, *Réda... Hiſtoire litter. de la France* T. IV. p. 583-604

C. Sc...

C. *Scriptores ſpeciales.*

NATALIS ALEXANDRI Diſſertatio de Ludo- Natalis Alexander.
ci Pii Imperatoris exauctoratione et reſtitutio-
e; in *eiusdem* Selectis hiſtor. eccl. capitibus et in
ca eiusdem inſignia diſſertationibus; Saec. IX
X (*Pariſ.* 1681. 8) Diſſ. II. — Auctor Lu-
vicum ab Agobardi, Paſchaſii et Synodi
ompendienſis calumniis acriter vindicat, atque
monſtrare ſtudet, imperatorem iam ante hu-
s ſynodi facinora a filiis dignitate regia orba-
m fuiſſe, epiſcopos vero eidem poenitentiam,
am vocant, canonicam, qua minime dignus
erit, pronunciaſſe. Nec eundem crimina,
orum accuſabatur, commiſiſſe, probare co-
tur. Cenſuram addit ſcriptorum, Ludovico
ale volentium; et in fine larga manu adſpergit
ta conciliorum eccleſiaſticorum, quibus maie-
s regia adverſus auſus temerarios hominum
eleratorum defenditur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 111.

JOH. MICHAELIS HALLWACHS D. Res Ludo- Hallwachs.
ici I Imperatoris. *Tubingae* 1730. 4.

CHRIST. GUIL. FRANC. WALCHII Diſſ. hiſto- Walch.
ica de pietate Ludovici Pii, Imp. Aug. *Jenae*
1748. 4, et in *Schroetteri* Collect. diſſ. T. II.
304-374. — Primo loco iuſtis argumentis
obatur, Ludovicum Pii cognomen, etiam
um adhuc eſſet in vivis, fuiſſe conſecutum.
einde explicantur cauſſae, quare illud Ludo-
ico ſit impoſitum; ubi etiam virtutes eius enu-
erantur atque inſtituta varia deſcribuntur. De-
ique iudicium de hac pietate fertur, ita ut, ex-
tis vitiis naevisque politicis, probetur, a
perſtitione illius animum haud fuiſſe alienum,
ac concluditur, praeclara illius facta partim pie-

 tatis

Nithardus. NITHARDI, *Angilberti filii*, *Karoli M.* *toris ex Bertha filia nepotis*, *Abbatis ſancti* († 858) de diſſenſionibus filiorum Ludo ab anno 814 ad annum 843, Libri qua Karolum Calvum, Francorum regem; *thoei* ſcriptores p. 433-488. Iidem, mendis et corruptionibus innumeris ex partim ope vetuſtiſſimi codicis, qui e bibliotheca Alex. Petavii, partim conie ſe du hiſtoriae deſumtis; apud *Du Cheſn* p. 359-380; in *Kulpiſii* Collectione p. Iidem, ex editione A. du Cheſne, coll codice MS. Abbatiae S. Victoris Pariſ culo quidem XV demum deſcriptus eſt, exemplari monaſterii S. Maglorii Pa longe vetuſtiore, quod nunc exſtat in bi ca Vaticana, et cum annotationibus; ap *quet* T. IV. p 67-72. T. VII. p. 10-31. bros duos priores Nithardus iuſſu Caro ſcripſit a. 874; di nde tertium, e tem res eo n itas: denique

rum experientia ſubnixum. Nam legationibus inter ſos Ludovici Pii functus eſt, et turmis nonnullis a rtibus Caroli Calvi, poſt imperatoris, praefuit: tis caetera laudatus, modo odio in Lotharium mi- s indulgeret ſuo. Sed quid faciemus illi? Homo ſque et ſuis addictus fuit: atque ita cum fratribus is egit Lotharius, ut bono cordatoque homini inte- rum ſit non illorum potius, quam ipſius partibus fa- re, ſiquidem favore opus ſit: quem tamen in hiſtoria ſimulamus potius, quam commendamus.

Cf. De Nithardo, Caroli M. nepote, breve ſyntagma, e *Pa. P.* in Franciae curia conſiliarii, bimeſtri re- rum prolatarum otio. *Pariſiis* 1613. fol. Et apud *Du Cheſne* T. II. p. 351-358; et apud *Bouquet* cum quibusdam annotationibus, quas Petavianis editor adſperſit, T. VII. p. 1-9.

VOSSIUS l. c. p. 306 ſq.

LE GENDRE l. c. p. 205 ſq.

FABRICII Bibl. med. et inf. Lat. T. V. p. 409 ſq.

Hiſt. litter. de la France T. V. p. 204 ſq; ubi Nithar- dum nec monachum nec abbatem fuiſſe conlicitur.

HAMBERGER l. c. T. III. p. 606 ſqq.

Correction propoſée dans le texte de l'Hiſtorien Nithard; in LIRONI *Singularitez hiſtoriques.* T. III. p. 285. Liron.

AGOBARDI, *Archiepiſcopi Lugdunenſis*, flebilis Agobardus. epiſtola de diviſione imperii Francorum inter heredes Ludovici Pii, anno 833; in *Goldaſti* Conſtitutionibus Imp. L. I. p. 1 ſq. Et apud *Du Cheſne* T. II. p. 329; et in *Agobardi* Operibus *Pariſ.* 1666. 8) p. 42 ſq.

Diſſertation ſur le lieu où s'eſt donnée l'an 841 *la bataille de Fontenay; dans laquelle on détruit les diffé- rens ſentiments qu'il y a eu ſur la poſition de ce lieu, et on etablit ſa veritable ſituation, avec quelques re- marques nouvelles ſur d'autres circonſtances de cette ba- taille; par M. l'Abbé* LEBEUF; in eiusdem *Recueil* Lebeuf.

de

de divers ecrits pour servir d'eclairciſſemens à l'hiſ de France T. I. p. 127-190. Cum tabella graphica (repetita a *Meuſelio*, in eius *Geſch von Frankreich* T. I ad p. 291). — Locum iſt quem Nithardus appellat *locum fontanetum*, h audire *Fontenailles*, ſitum ad flumen *Andru*, ctor demonſtrat.

Eiusdem *Diſſertation ſur l'époque de la ba de Fontenai*; in *Hiſt. de l'Academie d.s Inſcripti* XVIII. p. 303-310.

Eiusdem *Nouvelle preuve de l'époque de la ba de Fontenai, avec le recit de quelques événemens re qués par des Italiens, qui en inſtruiſirent un de Hiſtoriens*; in *Journal de Verdun* a. 1755. Feb

§. IV.

REGNUM CAROLI CALVI
a. 840 — 877.

A. *Fontes.*

Florus. FLORI, *Diaconi Lugdunenſis*, Querela de d ſione imperii poſt mortem Ludovici Pii Imp toris; in *Mabillonii* Analectis p. 388 ſqq et a *Bouquet* T. VII. p. 302 ſqq: Ibidem (p. 304-3 varii exſtant verſus, inſcriptiones, epitap quibus hiſtoria huius regni illuſtratur.

Ebbo. Apologeticon EBBONIS, Archiepiſcopi mentis (a. 840); in *Dacheri* Spicil. T. p. 173 ſq. in *Labbei* Conciliis T. VII. p. 1772 et apud *Bouquet* T. VII p. 281 ſq.

Privilegium ... Privilegium Epiſcoporum Germiniaci c gregatorum pro Corbionenſi monaſterio, a. apud *Bouquet* T. VII. p. 284 ſq. Cf. Bibl. I Vol VI P. II p. 314.

Fragmen... Fragmentum ex Chronico S. Sergii And venſis, de bello Britannico ... Kairald

Caroli Calvi Ducem, et Lambertum Comitem, et de direptione urbis Nanneticae per Normannos, a. 843; in *Du Cheſnii* Collectione ſcriptorum rerum Norman. p. 20, et in *eiusdem* Scriptt. rer. Francic. T. II. p. 386. *Poſtea plenius hac inſcriptione:* Fragmentum hiſtoriae Britanniae Armoricae, ex MS. Cartuſiae Vallis-Dei; in *Marteni* Theſauro Anecd. T. III. p. 830; ex quo illud repetiit *Bouquet* T. VII p. 46.

Narratio etc.

Narratio de morte Bernardi, Septimaniae Ducis, anno 844; apud *Bouquet* T. VII. p. 286 ſqq. Ex *Borelli* Antiqq. Caſtrenſibus repetita. Vaiſſeto, Occitaniae hiſtoriae ſcriptori, haec narratio ſuſpecta videtur. Cf. *Bouqueti* Praef. ad T. VII. p. XIII.

Aimoinus.

Fragmentum de Normannorum geſtis circa Pariſiacam urbem, et de divina in eos ultione tempore Caroli Calvi, anno 846; auctore AIMOINO, Monacho S. Germani a Pratis; apud *Du Cheſne* T. II. p. 655-658.

Exemplar etc.

Exemplar notitiae, qualiter Dominus noſter Carolus, filius veſter cariſſimus, querelae Rotberti Epiſcopi finem dederit; apud *Bouquet* T. VII. p. 297.

Indiculus etc.

Indiculus de Epiſcoporum Britonum depoſitione anno 848; *ibid.* p. 288. A. *Sirmondo* .... primum editus.

Hiſtoria etc.

Hiſtoria everſionis monaſterii S. Florentii veteris a Britonibus et Normannis, translationis eiusdem Sancti, fundationis et Abbatum monaſterii Salmurienſis; in *Martenii* novo Theſauro Anecd. T. III. p. 843 ſqq. — Varia, quae inde ab anno 843 usque ad a. 853 geſta ſunt, exponuntur.

Audradus.

Excerpta revelationum, quas AUDRADUS *Modicus* ſcripſit anno 853; apud *Du Cheſne*

T. II.

T. II. p. 390-393; et apud *Bouquet* T.
p. 280 ſqq.

Narratio etc. Narratio Clericorum Remenſium, qu
Ebbo, Remorum Archiepiſcopus, quod in
dovicum Pium Imp. conſpiraverat, ab Epiſ
depoſitus eſt a. 835, et poſt ipſius Ludovici
tem ſedi ſuae reſtitutus eſt, ac deinde iteru
iectus eſt; apud *Du Cheſne* T. II. p. 340-344
cum Codice quodam MS. collata, apud *Bo*
T. VII. p. 277-280. *Le Cointe* in Annal e
T. VIII. ad a. 840. nr. 67 ſqq. hanc narrati
apologeticam, ab a. 840 usque ad 853 pr
dientem, ſub examen vocavit atque ma
partem confutavit.

Fragmentum etc. Fragmentum Chronici Fontanellenſis ſi
Wandregiſili ab anno 841 usque ad annum
apud *Du Cheſne* T. II. p. 387-390; et, ann
quibusdam ex Cod. MS. Tornacenſi, apud
quet T. VII. p. 40-44. Integrum Chro
in lucem edidit *Dacherius* in Spicilegio I
p. 185 ſqq.

Praeceptum etc. Praeceptum Caroli, Aquitaniae Regis,
Agilmaro, Archiepiſcopo Viennenſi, a.
apud *Bouquet* T. VII. p. 675.

Eulogius. Excerptum ex Epiſtola EULOGII, Presb
Cordubenſis, ſcripta a. 889, de factionibus
helmi Magni, et Comitis Sancii Sancioni
verſus Karolum Calvum; apud *Du Cheſne*
p. 399 ſqq.

Libellus etc. Libellus proclamationis Domini Caroli I
adverſus Wenilonem, Archiepiſcopum S
nenſem, in Synodo Tullenſi apud Sapon
anno 859; in *Pithoei* collectione T. II. p. 37
et apud *Du Cheſne* T. II. p. 436.

Hincmarus. HINCMARI, Archiepiſcopi Remenſis, Opuſc
de divortio Lotharii Regis et Reginae Teu

e, anno 860 ſcriptum, inter eiusdem Opuſcula t Epiſtolas (*Lutet. Pariſ.* 1615. 4) Nr. II; et in eiusdem Operibus, a *Sirmondo* curatis (*Pariſ.* 1643. fol.) T. I. p. 586 ſqq. Et in Bibliotheca Patrum Lugdunenſi T. XVI. p. . . . Excerptum exhibet *Bouquet* T. VII. p. 292-296.

De eodem divortio ac Waldradae pellicis nuptiis Concilia Aquisgranenſia tria, annis 860 et 862; in *Labbei*, *Harduini*, *Monſi* aliorumque collectionibus.

Fragmentum de incurſu Normannorum in Waſconiam et de provinciae eius Ducibus tempore Caroli Calvi a. 864; apud *Du Cheſne* T. II. p. 400. Fragmentum etc.

Diviſio regni Lotharii facta a. 870 inter Reges Carolum et Ludovicum fratres; *ibid.* p. 453 ſqq. apud *Baluzium* T. II. p. 221 ſqq. et apud *Miraeum* in Opp. T. I. p. . . . ubi vide notas *Foppenſii*. Diviſio etc.

Qualiter Nortmanni civitatem Andegavenſem ceperunt, et ab ea per Carolum Calvum expulſi ſunt a. 872; ex Chronico S. Sergii Andegavenſis; apud *Du Cheſne* T. II. p. 400. Qualiter etc.

Exactio Nortmannis conſtituta tempore Karoli Calvi Regis, ut ab ipſius regno recederent, a. 872; *ibid.* p. 460. Exactio etc.

Ex hiſtoriola Longobardorum; auctore Monacho Caſſinenſi coaevo; in *Muratorii* Scriptt. rer. Ital. T. II. p. 264; et apud *Bouquet* T. VII. p. 45. Pertinet ad a. 846 usque ad 872. Ex hiſtoriola etc.

Ex FLODOARDI Hiſtoria Eccleſiae Remenſis; apud *Bouquet* T. VII. p. 212 ſqq. Spectat ad a. 840 usque ad 873. Flodoardus.

Electio Karoli Imperatoris ab Italici Regni Epiſcopis et caeteris optimatibus confirmata a. Electio etc.

876;

876; apud *Pithoeum* T. II. p. 390; et a
Chesne T. II. p. 458 ſq.

Acta etc. Acta Concilii Ticinenſis anno 876,
pro electione Caroli Calvi, cum animad
nibus *Joſ. Antonii Saxii*; in *Muratorii*
rer. Ital. T. II. P. II. p. 142-158. *Du*
quidem et *Baluzius* eadem Acta exhibe
mutila.

Ex Notitia etc. Ex Notitia de Villa Noviliaco, ab a.
a. 876: apud *Bouquet* T. VII. p. 215. Sup
tum eſſe Frodoardi, ab Hincmaro con
creditur.

Ex Chronico etc. Ex Chronico Britannico ab anno 84
num 876; *ibid.* p. 221.

Geſta etc. Geſta, qualiter electio Caroli Imp.
mata fuit Romae a. 877; apud *Du Che*
p. 467 ſqq.

Richardus. Ex Chronico Fratris RICHARDI, quo
Cluniacenſi Abbati, ſcripſit; apud *Bouque*
p. 255 ſq. Ab. a. 841 ad a. 877 deducitur.

Inſcriptiones etc. Inſcriptiones de Karolo Calvo Imp. e
ce veteri Evangeliorum monaſterii S. Di
apud *Jo. Aventinum* Lib. IV. Annal. Bo
repetitae a *Du Chesne* T. II. p. 659.

Verſus etc. Verſus et Epitaphia etc. de Carolo
apud *Bouquet* T. VII. p. 310 ſqq. T. VIII
v. et *Du Chesne* T. II. p. 6.0

Excerpta etc. Excerpta ex Vitis Sanctorum; *ibid.*
p. 343 ſqq.

De Geſtis etc. De Geſtis Caroli Calvi et fratrum
nepotum; apud *Du Chesne* T. III. p. 4.0.

Fragmentum etc. Fragmentum hiſtoriae Franciae, a
Ludovici Pii a. 840 ad Regem Ludovicum
ad a. 877; *ibid.* p. 401 ſqq.

Ex Libro etc. Ex Libro monaſterii S. Wandregiſili
Bouquet T. VII. p. 44. Spectat hoc fragm

a. 841 usque au 877: ſed integrum paene ex-
ptum eſt ex Adonis Chronico.

B. *Scriptores generales.*

Hiſtoire de Charles le (FRAN OIS DE de Belleſo-
LLEFOREST; in eiusd *Char.* reſt.
à Paris 1568. fol.

Charles le Chauve, Empereur et Roi de France; Charles
Hiſt. litteraire de la France T. V. p. 483 - 514. le Chauve.
mo in primis ſtudio recenſentur huius Ca-
capitularia ſive leges.

C. *Scriptores ſpeciales.*

Foederis Ludovici Germanici et Karoli, Gal- Freher.
Regum, Pii filior. Magni nepot. apud Ar-
oratum a. 842 percuſſi formulae, utriusque
e monumentum ut unum omnium, quae
ſuperſunt, aetate vetuſtiſſimum, ita ob-
iſſimum hactenus habitum: nunc vero de-
ex Archetypis reſtitutum, et παραλλήλως
expoſitum, ſtudio MARQUARDI FREHERI.
edit elegans quaeſtio, qua proprie lingua
Francorum Reges uſi. Ad N. U. Jacobum
garſium, Regium Conſiliarium. S. l. 1611. 4.
d *Du Cheſne* T. II. p. 381 - 386; et apud *Bou-*
T. VII. p. 34 - 40. Cf. DU FRESNE in Praef.
Gloſſarium mediae et infimae Latinitatis
125 ſq. cod. Baſil.

Explication des Sermons en langue Romane que Bonamy.
, Roi de Germanie, et les Seigneurs François,
de Charles le Chauve, firent à Strasbourg en
; par M. BONAMY; in *Mém. de l'Acad. des In-*
ſcr. T. XXVI. p. 638 ſqq. — Cf. MEUSEL in
[illegible] von Frankreich T. I. p. 293 ſqq. atque
GRANDIDIER in *Hiſtoire de l'Egliſe de Strasbourg*
T. II. p. 156 ſq. et in Cod. dipl. p. CCXVII ſqq.

Schurz-fleiſch. CONRADI SAMUELIS SCHURZFLEISCHII D-quiſitio de diviſione Imperii Karolini. Vite-gae 1682. 4; et in eius Opp. hiſtorico-poli (*Berol.* 1699. 4) p. 886ᵇ-917ᵃ. — Optima huius auctoris diſſertatio.

Natalis Alexander. NATALIS ALEXANDRI Diſſertatio de divi Lotharii Regis et Teutbergae, novoque dem Regis cum Waldrada matrimonio: in dem Selectis hiſt. eccl. capitibus Saec. IX (*Pariſ.* 1681. 8) Voll. II Diſſ. IX.

Liron. *Diſſertation ſur une Lettre d'Eginhart, q cerne un point important pour l'hiſtoire des r enfans de Louis le Débonnaire; par D.* JEAN LI in eius *Singularités hiſtoriques* (à Paris 12 mai.) T. I p. 1 ſqq.

Lebeuf. *Monumens hiſtoriques, concernant nos Ro huitième et neuvième ſiècle; Les deux premiers ſu thaire et Hugues fils de Charlemagne, et l'aut l'apport du corps de S. Corneille à Compiegne Charles-le-Chauve; par M. l'Abbé* LEBEUF; in dem *Recueil de divers écrits* etc. T. I. p. 333-3 Primum, quod auctor illuſtrat, monime eſt epitaphium, ſpectans ad Lotharium, fra geminum Ludovici Pii, natum a. 778, an ſequente denatum, de quo anonymus Ath mus, cuius paullo ante meminimus, falſo *eum immatura morte praereptum ante pene mori luce vivere coepiſſe.* Secundum monimentu canticum Latinum, quo hiſtoria Hugonis tis, itidem Caroli M. filii, lucem fœne Tertium complectitur *hiſtoriam translationis S. Cornelii Papae apud Compendium,* ora ſoluta et metrica conceptam, minutias qu hiſtoricas offerentem.

Bonamy. *Mémoire ſur l'état de l'Empire François, les Normans y firent des incurſions; par M.* BOI

oires de l'Acad. des Inſcriptt. T. XV. p. 639-

noire ſur l'état du Royaume de France, pen- Régne de Charles le Chauve, et ſur les cauſes cilité, que les Normans trouvèrent à le rava- r le même; ibid. T. XVII. p. 245-272.
moire ſur les incurſions que les Normans firent Neuſtrie, par la Seine; par le même; ibid. 294. — Diſſertationes duae priores ex- cauſſas, quibus Normannis via in Fran- o tempore facilis patuit; v. c. diſſenſio in- incipes familiae regiae, regni partitio, tum ambitio atque indignatio erga regem, orum miſeria caet. Diſſertatione tertia au- ccurate exponit de Normannorum incur- is ope Sequanae, inde a morte Ludovici que ad Pariſiorum obſidionem a 885.
plication d'une Inſcription de Charles le Chau- Mémoires de Litterature du P. DES-MOLETS p. . . . Des-Molets.

§. V.

A POSTERIORUM STIRPIS CARO- ICAE REGUM, A LUDOVICO II SIVE LBO USQUE AD MORTEM LUDO- VICI V.

a 877 — 987.

ſta Abbatum Laubienſis monaſterii, Dioe- Cameracenſis, ab a. circiter 641 ad a. 990; e FOLCUINO, Abbate Laubienſi; in *Dache-* cilegio T. II. p. 730 ſqq. ex edit. in fol. In- nulta hiſtoriae Francicae generali inſer- t. Folcuinus.

agmentum de rebus Ludovici III et Carlo- i, Regum, Ludovici II filiorum, annis 882; ex ſermone de tumulatione SS. Mar- Fragmentum etc.

 tyrum

S. Amandi in Belgio, per Dominum J.
Mabil.on — deſcriptum, interpretatione
et commentatione hiſtorica illuſtravit JO.
TER. *Argentorati* 1696. 4. — Editor, po
de Ludovico illo rege Franciae late diffe
et an orientalis an occidentalis Franciae
intelligendus, disquiſiviſſet, tandem v
diviſione regni Galliae inter fratres facti
proelium illud cum Normannis anteceſſit
dentalem Franciam Ludovico huic, Nor
rum victori, paruiſſe oſtendiſſet; varia i
nio illo Teutonico quae occurrunt vocab
plicat et ſignificationes eorum eruit, q
dam etiam verſuum ſententias exponit.

Cf. Actorum Erud. Suppl. T. III. p. 114 ſqq.

Hincmar. HINCMARI, *Remenſis Archi-piſcopi*, ad
lum III Imperatorem Epiſtola, qua illi co
dat, ut Eccleſiam Gallicanam pene colla
ſtituat, regni diſſidia tollat, ac Ludovic
liberis e regni primoribus idoneos inſt
et conſiliarios attribuat, (ſcripta a. 88 :)
Du Cheſne T. II. p. 484-486; et in *h*

ius ab a. 884 ad a. 887 actis. *Bouquet* T. VIII.
99ſq. exhibuit fragmentum ab a. 876 ad a. 888.
eiusdem praefatio ad hunc tomum p. IX.
Fragmentum ex eadem vita de Normanno- Fragmentum etc.
incurſionibus a. 886 et 887; apud *Pithoeum*
p. 432 ſq.
ABBONIS, *Monachi S. Germani Pariſienſis* († poſt Abbo.
22) Libri duo, ſcripti ligato ſermone de bel-
ariſiacae urbis, et Odonis Comitis, poſtea
is, adverſus Normannos, ipſam urbem ob-
ates, ſub Carolo Craſſo, Imp. et Rege Fran-
um, annis 885 et 886; apud *Pithoeum* P. II.
5 ſqq. Cum *Aimoino* (Pariſ. 1603. fol.) pag.
ſq. In *Veritable origine de la ſeconde et troiſie-
gnée de la maiſon roy. de France par* Du Bou-
; inter probationes p. 266 ſqq. In *Duchesnii*
oria Normannorum ſcriptt antiqq. p. 35-
et in *eiusdem* Scriptt. rer. Franc. T. II p. 499-
Apud *Bouquet* T. VIII. p. 1-25. Optima
o cum gloſſis integris Ottonis et annotatio-
s editoris prodiit in *Nouvelles Annales de Pa-
ar D.* TOUSSAINTS DU PLESSIS (à Paris 1753.
215 ſqq. Epitomen opuſculi elegantem ex-
it DU BOIS, in *Hiſtoire de l'Egliſe de Paris* ....
tor, Aimoini diſcipulus, Neuſtrium ſe fuiſſe
ac ſerviſſe Lutetiae eccleſiae S Germani
ore Odonis Comitis, qui poſtea Rex Gal-
fuit. Rudi quidem poemate duodecim mil-
, et quod excurrit, verſibus contexuit nar-
nem de nobili iſta obſidione, nihilo minus
n utilem. Nam ipſe incluſus urbi, a bar-
obſeſſae, curioſe notavit omnia, quae ullo
o memoratu digna ſibi viderentur.
VOSSIUS l. c. p. 334.
RICII Bibl. med. et inf. Latin. Vol. I. p. 3 ſq.
GENDRE l. c. p. 1 ſq.
FONTETTE T. II. p. 119.

Ex Chronl- n etc. Ex Chronico Regum Fra rum; aucto anonymo, qui ſub Conrado III vixit; apud B qu.t T VIII p. 231 ſq.

Geſta Ca- olom. De Geſtis Carolomanni, Caroli Simplicis ſucceſſorum (ab a 887 usque ad 896); apud Cheſn T. III p. 429

Chronicon. Chronicon de Geſtis Normannorum in Fr cia ab a. 833 ad a. 896; ex antiq. exempl. C thuſiae Montis-Dei in dioeceſi Remenſi, c editio cum altero exempl. Rubeae Vallis co eſt et plerisque in locis emendata; ap Du C T. II. p. 524-529; et apud Bouquet T. VIII. p 98. — Auctor, ex ſententia Ducheſnii, ga, vivens a. 896, breviter quidem ſed corum, quae alii ſuſius exponunt, omni narrat, quae a Normannis, in Friſia, Ho dia, Francia, Flandria et Germania patrata

Petrus Bi bliothecarius. PETRI, Bibliothecarii, Hiſtoria Franco abbreviata ab a. C. 715 usque ad a. 898, q Gabr. Naudaeus, regius Medicus, Roma gens, ex Cod. MS. deſcribi curavit; apu Cheſne T. III. p. 540-543. Membratim Bouquet T. V. p. 325. T. VI. p. 205. T. p. 158.

Fragmen tum etc. Fragmentum libri de diverſis [illegible]ibus ce bii Dervenſis (Moutier-en-Der) circa a. 919: Bouquet T. IX. p. 6 ſq. Cf. Praef. ad hun mum p. X.

Poeniten- tia etc. Poenitentia iniuncta his, qui bello Su nico inter Karolum et Robertum Reges inte runt a. 923; apud Du Cheſne T. II. p. 585.

Hugo Ex libello HUGONIS, Floriacenſis mon de modernis Francorum regibus; apud B T. VIII. p. 317-32[illegible]. Cf. Praef. ad hun num p. XXXVI. Spectat ad a. 888 usque 949.

Fra

Fragmentum de Geſtis Regum et Principum Leo Marſi-
ancorum in Italia, a Carolomanno, Caroli canus.
rtelli filio (ab a. 771) ad a. 962; ex Libro I
ronici monaſterii Caſſienſis; auctore LEONE
RSICANO, Epiſcopo Oſtienſi; apud *Du Cheſne*
III. p. 640-649. De Leonis opere agetur in-
ſcriptores rerum Italicarum.

Excerpta hiſtorica ex Libro ſecundo Vitae S. Excerpta
ulfi, cuius auctor anonymus, ſed vetuſtus hiſt.
ruditus, ab initio regni Francorum usque ad
em Hugonem Capetum; ex Bibliotheca Flo-
enſi *Joannis a Boſco* P. I. p. 25; apud *Du Cheſ-*
. III. p. 455-465. Auctor vixit ſaeculo nono.

Duae narrationes de Barcinone capta a Sara- Duae nar-
s a. 985 vel 986; apud *Bouquet* T. IX. p. 1 rationes.

Fragmentum hiſtoriae Francorum a Ludovi- Fragmen-
I, Caroli Calvi filio, usque ad Hugonem Ca- tum etc.
m; apud *Pithoeum* P. II. p. 407 ſq. Et apud
Cheſne T. II. p. 630 ſq.

Excerpta ex diverſis Chronicis (ab a. 877 ad Excerpta
87); apud *Bouquet* T. IX. p. 82-98. etc.

Excerpta ex Vitis Sanctorum (ab a. 877 ad a.
); *ibid.* p. 106-156.

*Juvant etiam illuſtrationem huius periodi haud
ex ſcriptoribus ſubſequentibus.*

SECTIO XIV.

ptores de rebus geſtis ſub regibus ter- tiae ſive Capetingicae ſtirpis.

A. 987—1328.

Fontes huius periodi generales.

ODORANNI, *Monachi S. Petri Vivi Senonenſis*, Odoranni
nicon, ab a. 675 ad annum 1032, quod

 auctor

auctor iam ſexagenarius cum aliis ſuis opu collegit in unum anno 1045; Fragmentum 675 ad a. 982 in *Pithoei* Annal. et Hiſt. F Scriptt. XII. p. 4 ſqq. Integrum, ex codice Petavii apud *Du Cheſne* T. II. p. 636-641 apud *Bouquet* T. VIII. p. 236 ſq. T. X. p. 169 *). — Usque ad annum 1000 brevi hoc chronicon: poſtea vero paullo fuſius r ſtas tradit. Chronologia paſſim turpiter gitur. Cf. *le Comte* in Annal. eccl. T. IV 704. nr. 8. Inſunt nonnulla, quae vix ali perias, ſed ſubleſtae fidei.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 207.
FABRICII Bibl. med. et inf. Lat. Vol. V. p.
HAMBERGER l. c. T. III. p. 744 ſq.

Brevis hiſt. Tur. Brevis hiſtoria Turonenſis S. Iuliani ſteri, ex Manuſcripto eiusdem monaſter *Martenii* Collectione veterum ſcriptorum p. 1072 ſqq. Decurrit ab a. 570 usque 1040.

Chron. monaſt. Conchenſ. Chronicon monaſterii Conchenſis, ſi mina Abbatum Conchenſium, qui fuerun deſtructionem Saracenorum; ex Archivis chenſis monaſterii; in *Martenii* Theſauro T. III. p. 138 ſqq. Hoc Chronicon ded Inde ab a. 817 verſus a. 1050.

Hepidannus. HEPIDANNI ſive HERIDANI ſive HEPII *coenobitae S. Galli* († 1050) Annales breves in Alemannia geſtarum ab a. 709 usqu 1044; inter Scriptores rerum Alemann. *ſis* T. I. P. I. p. 6 ſqq. edit. nov. * 2. Mut norum ſerie apud *Du Cheſne* T. III. p. 471 et apud *Bouquet* T. III. p. 316. T. X. p. 10 Magis rebus Germanorum, quam Fran

*) Reperimus in collectione iſta laudanda Bouqueti, editoris, nomen, licet ipſe tomo nono ſe interierit.

um intelligendis, magis monaſticis, quam ci-
libus hic chronographus inſervit. Tempo-
um ordinem haud raro neglexit.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 135.
JOH. FABRICII Hiſt. bibl. Fabricianae P. III. p. 4.
J. A. FABRICII Bibl. med. et inf. Latin. Vol. III.
p. 695.
HAMBERGER l. c. T. III. p. 775 ſq.
SEMLER in *Verſuch, den Gebrauch der Quellen in der Geſchichte der mittlern Zeiten zu erleichtern* p. 77 ſqq.

Breve Chronicon Tornacenſe; ex Manu- Chron.
ripto S. Martini Tornacenſis ab a. 449 ad a. Tornac.
099; apud *Martene* in Theſ. anecd. T. III.
. 1451 ſqq.

Chronicon Leodienſe, ab a. 400 ad a. 1132, Chron.
um Appendice ab a. 1133 ad a. 1184; in *Labbei* Leod.
ova bibl. MSS. T. II. p. 334 ſqq. et p. 405 ſqq.

Ex Chronico S. Maxentii, quod vulgo Mal- Chron.
acenſe dicitur (ab a. 841 ad a. 1140); ap. *Lab-* Malleac.
eum l. c. p. 190 ſq. et apud *Bouquet* T. VII. p. 228.
T. IX. p. 8 ſq.

Francorum Regum ſequentium (ab a. 840 ad (de Caſſe-
1165) continuatio ad nativitatem Philippi Au- notte)
guſti, e diverſis et incertis per compilatorem Francorum
quendam minime recentem coagmentata, et regg. ſeqq.
pro parte Aimoini hiſtoriae hactenus falſo obtru- contin.
ſa; in *Freheri* Corp. Franc. hiſt. p. 477-530. —
Auctor huius continuationis Aimoini audit RO-
BERTUS DE CASSENOTTE, florens verſus annum
1200. Compilatio illius exſtat in omnibus, quas
ſupra Vol. VII. P. I. p. 275 ſqq. recenſuimus, edi-
tionibus, excepta Ducheſniana.

Chronicon auctoris anonymi, ex veteri co- Chron.
dice manuſcripto (ab a. 1096 ad a. 1172); in *Hiſt.* auct. anon.
des Comtes de Toloſe par de Catel p. 459 ſqq.

Gaufredus. GAUFREDI, *Prioris Voſienſis in dioeceſi L*
vicenſi (claruit circa a. 1184) Chronica, a
pore Roberti Pii (ſ. ab a. 997) usque ad a. 1
in *Labbei* Bibl. MSS. T. II. Sect. I. p. 279
Pars I. et p. 330-342. Pars II. — Vulgus c
nographorum hic paullo ſuperat

Chron. Autiſſ. Breve Chronicon Autiſſiodorenſe, a
1032 ad a. 118? ; in *Edmundi Martene* T
Anecd. T. III p. 1?8. ſqq.

Hiſtoria monaſt. S. Florent. Hiſtoria monaſterii S. Florentii Salmuri
(ab a. 841 ad a. 1?00), ex Manuſcripto eius
monaſterii; in *Martenii* Collectione vet
ſcriptorum T. V. p. 1081 ſqq.

Helinandus. HELINANDI, *Frigidi Montis Monachi, Or*
Ciſtercienſis († 1227) Chronicorum Libri 45,
47, 48 et 49, ſeu pars ultima, ab a. 634 a
1204; apud *Tiſſier* in Bibliotheca Ciſterc
(*Bonofonte* 1664 fol.) T. VII. p. 73 ſqq. --
ctione gravi, ſed paullum tumida hicce uti

Gervaſius Tilber. Fragmentum de Regibus Francorum et
glorum, ex libro de mirabilibus mundi,
alias ſolatium imperatoris ſeu Otia Imper
nominatur, auct. GERVASIO TILBERIENSI,
reſchallo Regni Arelatenſis, ad Ottonem
Imp.; apud *Du Cheſne* T. III. p. 363-37?.

(Roberti) Chron. Autiſſ. Chronicon Autiſſiodorenſe ſive Anon
(ROBERTI) *Monachi S. Mariani Autiſſiodorenſi*
1212) Chronologia, ſeriem temporum et hi
riam rerum in orbe geſtarum omnium, ab
origine usque ad 1211, cum appendice a
1?13, complectens; primum edita opera et ſt
Nicolai Camuſati. Trecis 1608. 4. — Vix e
cari poteſt, quo modo editor nomen h
chronographi in fronte libri tacere potu
quum illud in fine ſub anno 1211 his verbis c
ſpiciatur: *Huc usque perduxit (* *cum fratre*
bri

Auctor appendicis anonymus, eiusdem
erii ſodalis, mortem Roberti, ſcriptoris
ontemnendi, ponit in anno 1212.

ibliothèque des Auteurs de Bourgogne ſ. v. *Ro-
t.*

de M. B. *Ch. d'Auxerre, ſur le veritable Au-
r de la Chronique de S. Marien d'Auxerre*; in
m. de Litter. du P. Des-Molets T. VIII.

ronicon Fiſcanenſe, in Caletenſi pago, a Chron.
nato ad a. 1220; in *Labbei* nova bibl. Fiſcan.
T. I. p. 325 ſqq.

ronicon Virzionenſe breviſſimum, ab a. Chron.
a. 1221; ibid. p. 737 ſqq. Vira.

eve Chronicon Elnonenſe S. Amandi, ab Chron.
ad a. 1222; apud *Martene* in Theſ. anecd. Elnon.
p. 1390 ſq. et apud *Bouquet* T. X.

ronicon Turonenſe (usque ad a. 1227) au- Chron.
nonymo, Canonico Turonenſi S. Marti- Turon.
MS. codice bibliothecae regiae; in *Edm.*
e et *Urſ. Durand.* veter. ſcript. et monum.
L. ampliſſ. T. V. p. 917 ſqq. et ap. *Bouquet*
p. 280 ſqq.

eve Chronicon monaſterii S. Florentii Sal- Chron.
nſis, ex MS. codice eiusdem monaſterii; monaſt. S.
789 ad a. 1235; *ibid.* p. 1139 ſqq. et apud Florentii.
t T. X. p. 284 ſq.

uctoris incerti fragmentum hiſtoricum M. Auctoris
i Argentinenſis Chronico in manuſcriptis incerti
bus praefixum (ab a. 631 usque ad a. 1262); frag.
Du Cheſne T. I. p. 782-784; in *Urſtiſii* Ger-
hiſtoricorum illuſtrium T. II. p. 74-93;
Bouquet . . . . .

ronicon Epiſcoporum Metenſium cum du- Chron.
ppendice; (ab a. 768 ad a. 1260); in *Da-* Epiſc.
picil. T. VI. p. 643 ſqq. ſec. nov. edit. T. II. Metenſ.
p. 224

p. 224 ſqq. et in *Calmeti* Hiſt. Lotharin Probat. p. 72 ſqq.

Chronique de France. *Chronique de France, finiſſant en* 1285; bei *Alliance chronologique* T. II. p. 529 ſqq.

Chron. Clarimar. Breve Chronicon monaſterii Clarimai calcem Chronici Hugonis Victorini ab ad a. 1-8 ; in *Edmundi Martene* Theſ. an III. p. 1376 ſqq.

Breve Chron. S. Dionyſii. Breve Chronicon S. Dionyſii in Fran a. 508 ad a. 1292; in *Dacherii* Spicil p. 808 ſqq. e lit. nov. T. II. p. 495 ſqq. et a *libium* in Probationibus hiſtoricis monaſ Dionyſii p. 205 ſqq — Breviter quid accurate ſatis res in Francia geſtae in ho nico perſtringuntur.

Iperii Chron. Synth. IOH. IPERII, *Abbatis*, Chronicon Syn S. Bertini, ſeu Chronicon Bertinianum, bus codicibus MSS. (ab a. 590 ad a. 12 *Martenii* Theſ. anecd. T. III. p. 441 ſqq.

Guil. de Nangis. Chronicon GUILLELMI DE NANGIS ſ. D GIACO, *Monachi S. Dionyſii*; cum contin bus. V. ſupra Vol. I P. I. p. 83 ſq. Con etiam FABRICII Bibl. Latina med. et inf a III. p. 462 ſq HAMBERGER l. c. T. IV. p. DE FONTETTE T II. p 162 ſq.

Privettus. Chronicon NICOLAI FRIVETTI, (FRE *Dominicani*, ab a. 1136 ad a. 1307; in *L* Spicil. T III. p. 142 ſqq

Chron. ex vet. Martyrol. Chronicon ex veteri Martyrologio E S. Pauli Narbonenſis ab a. 89 ad a. 13 Guil. de Catel *Appendice de l'hiſt. de Langu* Paris 1633 fol. p. 163 ſqq.

Chron. Rothmag. Chronicon Rothmagenſe, a Chriſto ad a. 1344; in *Labbei* Nova Bibl. MSS. p. 364 ſqq.

§ I.

REGNA HUGONIS CAPETI ET ROBERTI a. 987 — 1031.

A. *Fontes.*

De pietate Hugonis Ducis, poſtea Regis Francorum, verſibus; ex Libro quarto Miraculorum S. Richardi, cuius auctor eiusdem Hugonis tempore vixit; apud *Du Cheſne* T. IV. p. 59 ſq. De pietate etc.

Pars vitae ſancti Abbonis, Floriacenſis Abbatis; auctore AIMOINO, Monacho Floriacenſi, qui eam petente Herveo Clerico, S. Pontificis Martini theſaurario, conſcripſit; *ibid.* p. 125-134. Illuſtratur hoc fragmento hiſtoria inde ab a. 990 usque ad a. 1000. Aimoinus.

Ex Chronico coenobii Maſſiacenſis in Bituricibus (a. 910-1015); apud *Bouquet* T. VIII. p. 230 ſq. Cf. Praefatio ad hunc tomum p. XIX. Ex Chronico etc.

Excerpta ex Vitis Sanctorum, de Regibus Hugone et Roberto; *ibid.* T. X. p. 328-386. Excerpta etc.

Excerpta hiſtorica de geſtis ſub Hugone et Roberto Regibus; ex Libro tertio Miraculorum S. Benedicti; auctore AIMOINO etc. apud *Du Cheſne* T. IV. p. 135-141. Aimoinus.

Fragmenta ex diverſis Chronicis et Hiſtoriis; apud *Bouquet* T. X. p. 118 ſqq et 187 ſqq. — Fragmenta huius generis, a Bouqueto eiusque ſociis collecta atque diſpoſita, ab hoc tempore numero maiore traduntur, quam ut a nobis nunc et in poſterum ſingula notari poſſint. Liceat igitur lectores ablegare ad indices collectionis Bouquetianae, quos exhibuimus Vol. VI. P. II; et quidem, quod ad hanc paragraphum ſpectat, p. 326 ſqq. Idem valet de excerptis ex Conciliis, ibid. p. 333. Fragmenta.

HELGALDI

exhibet, interiit. Auctor illius, quis
tandem ſit, magis Roberti regis laudato
mium pietatis religioſae ſeu, ſi mavis, ſan
vel potius ſuperſtitionis, quam fidelem
rem rerum eo regente geſtarum agit.

Cf. LE GRANDRE l. c. p. 128 ſq.
Praefatio ad T. X collectionis Bouquetianae
*Memoire ſur la Vie du Moine Helgaud, ſur
de la Vie du Roi Robert, et ſur trois Frag
ſont imprimes, à la ſuite de cet Epitome,
Collection des Hiſtoriens de France; par*
CURNE DE SAINTE-PALAYE; in *Mem.*
des Inſcript. T. X. p. 553-562. Examen
multa Helgaldum ſequentia fragmenta
lectione Du Cheſniana p. 80-95.

Fragmenta. Fragmenta variorum de Roberto Reg
Du Cheſne T. IV. p. 144-147; et apud
T. X. p. 205 ſqq.

Adalbero. ADALBERONIS, *Epiſcopi Laudunenſis*,
ad Rotbertum, Regem Francorum, cu
ADRIANI VALESII; cum alio poemate
anonymi *de laudibus Berengarii Auguſti*
1660. 8). Et apud *Bouquet* T. X. p.
Cf. Praef. ad hunc tomum p. XVI. — V

Rhythmus ſatyricus de temporibus Rotberti Rhythmus etc.
...gis; in *Mabillonii* Analectis p. 366; et apud ...quet T. X. p. 93-95. — Ex hac ſatira acri ...s conditio morum illius temporis, aulae in ...mis regiae, perſpici poteſt.

B. *Scriptores varii generis.*

De origine et atavis Hugonis Capeti, illo- Zampinus.
...que cum Carolo Magno, Clodoveo atque ...iquis Francorum Regibus agnatione et gente; ...ctatus MATTHAEI ZAMPINI, *Recanatenſis Ju...ſulti.* Pariſiis 1581. 8. — Auctor demon...re nititur, Hugonem Capetum originem tra...e a regibus Francogalliae primae ſtirpis, eun... fuiſſe Francogallum, principem, et quidem ...e originis. Confutat deinde adverſarios, ...n fine ſubiungit genealogiam ſat longam, ...dentem usque ad Arnulfum Metenſem, tan... communem patrem ſtirpis Carolingicae ac ...etingicae. Somnia iſta decantata, quibus ...ncogallis origo tribuitur Troiana, arrident ...c ſcriptori, eaque auſu ridiculo defendere ...let.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 635 ſq.

Traité de l'origine de Hugues Capet, Roy de Traité etc.
...nce. S. l. 1585. 12. — Hic Hugonis origi...m derivat a Witichindo, qui ex coniugio cum ...a Siegfridi, regis Daniae, filios genuiſſe dici..., Wilpertum, qui ei in ducatu Saxoniae ſuc...eſſerit, Hugonem Abbatem, qui Comes Pari...enſis fuerit, atque Robertum Fortem, Comi...m Andegavenſem, radicem familiae Capetin...ae. Genealogia gentis Burbonicae, haud ...s apte compoſita, in fine additur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 636.

Paradoxe,

Vignier de la noblesse etc.

De la Nobleſſe, ancienneté, remarques e
d'honneur de la troiſiéme Maiſon de France.
1587. 8. — Auctor, qui dicitur NI
VIGNIER, librum proxime praecedente
tus, Robertum, Saxonem dictum, pr
ſtatuit ſtirpis regiae Francicae. Hunc n
veniſſe in Galliam cum copiis Saxonicis
mannicis circa a. 830, atque occubuiſſe i
lio adverſus Normannos a. 867, duobus
lictis, Ottone et Roberto. Prior quide
ſios contra Normannos obſidentes a. 86
ter defendens, rex evaſit ob nimiam i
tem Caroli Simplicis, cuius tutor co
fuerat. Ottone a. 899 mortuo, Robert
eius, Carolum regem coluit usque ad
quo ille ipſe rex electus fuit. Paullo poſt t
eodem proelio victus et occiſus eſt. Co
duxerat, ſororem Herberti, Comitis Ve
duani, recta linea et quidem maſculina de
tis a Bernardo, rege Italiae, Caroli M.
Cum qua genuit filias duas atque filium
nem, album dictum, auctoritate inſigni u
dolpho regnante. E quatuor eius fil

ırs plena eſt blanditiarum erga reges ſtir-
ıe.
FONTETTE T. II. p. 636.

ıgie et plus que juſte Defenſe d'honneur et de PIERRE DE SAINT-JULIEN, aſſaillie ... anonyme indiſcret, et plus lettré que ſage. à 1588. 8; et in eiusdem Melanges hiſtoriques q... Contra Vignierii librum. de St. Julien.

ENNE DE PASQUIER de la fatalité qu'il y Ligne de Capet, au préjudice de celle de Charle... et contre la ſotte opinion de Dante, Poete Ita... eſtime que Capet étoit iſſu d'un Boucher; in Recherches L. VI. cap. 1. de Paſquier.

té de l'origine, ancienne nobleſſe et droits de Hugues Capet, ſouche de nos Roys de la le Bourbon: extrait des Paradoxes de l'Hiſtoi... roiſe de JEAN GUYART. à Tours 1590. 4. ... atiana p. 323. Guyart.

genealogia Hugonis, cognomento Cape... ...corum regis, et poſtremorum ſucceſſo... oſapia Caroli M. in Francia Tractatus. 1596. 8. Francogallica verſio prius, quam ...pum, prodiit hac epigraphe: Extrait de ...alogie de Hugues Capet, Roy de France, et ...urs ſucceſſeurs de la Race de Charlemagne en à Paris 1594. 8. — Thuanus in hiſtoriae ...ro LXXVII hoc opuſculum PONTO DE ..., Epiſcopo Catalaunenſi, mortuo a. 1605, ...t; atque Du Cheſne (in Bibliotheque des au... ...tc. p. 30) narrat, confectum idem fuiſſe ...llendum Franciſci de Roſieres librum, qui ...tur: Stemmata Ducum Lotharingiae. Cae... haec ſcriptio nulla alia in re a Vignerii ...lo diſcrepat, niſi quod genealogia trium ...n regiarum in Francia perducatur usque ...chindum Saxonem, qui Bertham, Caro... Pontus de Thiard) de genealogia etc.

lomanni filiam, duxiſſe fertur. Exhibet ea genealogia quaedam Ducum Lothar rum, ad confutandos eos, qui eo temp hac familia ad regiam dignitatem in Frar ſpiraverant, eumque in finem ſe eſſe prc ex ſtirpe Caroli M. iactaverant. Aucto rum docet, hanc ſtirpem a. 1009 exſt fuiſſe morte Ottonis, Caroli, Ducis Lo giae, filii, regisque Lotharii fratris, quip ſine liberis exſpiraverit.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 636.

Del-Bene. ALPHONSI DEL-BENE (f. D'ELBENE), *Albienſis* († 1608) de gente et familia H Capeti, origine iuſtoque progreſſu ad fa regiam. *Lugduni* 1595. 8. *ibid.* 1605. 8. — ctor ſententias Petri de St. Julien evertere tur; quem in finem tria potiſſimum ſtabili det: 1. Robertum, Hugonis Capeti ab non fuiſſe filium Lotharii II et Valdradae; here potius eundem originem a S. Arnulfo que a ſtirpe regia Francogallica. Ubi q auctor fatetur, ſe diu ſententiae contrariae ſe, eandemque tamen poſt lectionem libri piniani mutaſſe; 3. contendit, filium illius tonem, non ſolum fuiſſe tutorem Carol plicis ſed re vera regem Franciae. Verſus demonſtrare audet, Hugonem Capetum vi regium ſolium uſurpaſſe, ſed ab om Francogallis conſenſu unanimo in id er fuiſſe.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 636 ſq.

Hoius De Gallicanis Capetiae ſtirpis Regibus ſeu Somnium: auctore ANDREA HOIO, *Academiae Bethunenſis Praefecto:* in eundem lib gentis urbisque Atrebatum laudibus, Duaci 1595. 4.

Libri et libelli hactenus enumerati, verſus nem ſaeculi XVI conſcribebantur occaſione li-s, ortae eo tempore ambitione Guiſiorum, ex ente Lotharingica oriundorum, familiae tunc egiae infeſtorum, quippe quae Hugonis Capeti ſurpatione ſolii violenta et iniuſta gentem Lo-haringicam, iure longe maiore gaviſam, ab odem ſemoverit. Quodam modo etiam huc aciunt libri CHIFLETII, DOMINICI, TENNEURII, aet. ſupra Vol. VI. P. I. p. 382 ſqq. a nobis re-enſiti. Chifletius enim probare ſtuduerat, Hu-onis Capeti familiam minime ortum traxiſſe e irpe Caroli M. maſculina. Quam ſententiam lii infringere conati ſunt.

Généalogie nouvelle de la maiſon de Hugues Capet, *l'opinion de feu* ANDRÉ DU CHESNE; *publiée par* ARLES D'AUTEUIL DE COMBAUT; in huius *His-re des Miniſtres d'Etat* (à Paris 1642. 4) p. 37 — Du Cheſne hanc genealogiam in linea ecta derivat ab Hildebrando, Caroli Martelli atre. du Cheſne et d'Auteuil.

La veritable origine de la ſeconde et troiſième Li-gnée de la Maiſon de France, juſtifiée par pluſieurs Chroniques et Hiſtoires d'Auteurs contemporains, Epi-tres de ſouverains Pontifes et autres grands perſonna-ges, Vies des Saints, Chartes de diverſes Egliſes et Abbayes, Titres publiés et autres Preuves dignes de foy, tant imprimées que non encore imprimées; par (JEAN) DU BOUCHET, *Chevalier de l'Ordre du Roy, Conſeiller et Maitre d'Hotel ordinaire de Sa Majeſté* († 1684). à Paris 1646. fol. *ibid.* 1661. fol. — Huius operis pars pri r agit de poſteritate Fer-eoli et de coniugio Ansberti et Blitildis (cf. ſu-pra Vol. VII. P. I. p. 331): poſterior de poſteri-tate Hildeb modo commemorati. Auctor, aliorum ſe de origine ſecundae ſtirpis du Bouchet

 regiae

Aurelianenſis, cuius coniux altera, E…
filia Henrici I Imp. genuerit Hugonem Ca…
Opus certe vaſtae eruditionis atque mo…
haud vulgaris, quod, niſi omne tuleri…
ctum, multum tamen, praeſertim antea …
comprehendit, in alios uſus convertenda…

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 637.

de Sainte-Marthe.

Les diverſes opinions ſur l'origine de la Li… Roys de France, dite des Capetingiens, en'ge… nommée la troiſième Race. La veritable ori… Hugue Capet deſcendu de la même tige que … l'Empereur Charlemagne, Childebrand, Comte… de Matrie, les Ducs et Marquis de France, … de Paris et d'Anjou; par M. M. DE SAINTE-… THE; in eorum *Hiſtoire genealogique de la … de France* L. XI. Contra quam ſententiam … dit:

Chiflet.

Mantiſſa IOANNIS IACOBI CHIFLETII … marthanos de fabuloſo ſtemmate Hugo… peti; in *eiusd.* Vindiciis Hiſpanicis, de … egimus ſupra Vol. VI. P. I. p. 182. — … tius affirmat. Andr… Du Cheſne fun…

Germar Hugonis Capeti ſtemma illuſtra- Dominicy.
tum, adverſus Joh. Jacobum Chifletium, aucto-
re MARCO ANTONIO DOMINICY; in eius opere,
quod inſcribitur: *Ansberti familia rediviva.* Cf.
ſupra Vol. VII. P. I. p. 333.

Genealogiae Francicae plenior aſſertio, Vin- Blondell.
diciarum Hiſpanicarum, novorum Luminum,
Lampadum hiſtoricarum, et Commentatorum
libellis etc. a Jo. Jac. Chifletio inſcriptis, ab eo-
que in Francici nominis iniuriam editis inſper-
ſorum omnimoda everſio; auctore DAVIDE BLON-
DELLO, *Hiſtoriarum Profeſſore.* Amſtelodami 1655.
II Voll. in fol. Alibi agetur de hoc opere eru-
ditionis diffuſae ac confuſae pleno, huc etiam
referendo.

Imago Francici Everſoris, Davidis Blondelli, Chiflet.
Miniſtri Calviniſtae, Clypei Auſtriaci Liber pro-
dromus; auctore JO. JAC. CHIFLETIO; in *eiusdem*
Opp. hiſt. Antverp. 1655. fol.

Eiusdem verum ſtemma Hildebrandinum, con-
tra Davidem Blondellum, Miniſtrum Calvini-
ſtam, aliosque Auſtriaci ſplendoris adverſarios.
Antverp. 1656. fol. — Eſt locus in Fredegarii
Chronico cap. 109 hisce verbis conceptus:
„Contra Saracenos vir egregius Carolus Martel-
lus Germanum ſuum, virum induſtrium Hilde-
brandum Ducem cum reliquis Ducibus et Co-
mitibus, ad illas partes cum apparatu hoſtili
dirigit." Quisnam tandem Hildebrandus iſte
fuerit, olim magno animorum aeſtu diſceptatum
eſt. Scriptores Francogallici eum Caroli Mar-
telli fratrem fuiſſe ſtatuunt: Hiſpani contra,
principem quendam Langobardicum, regno ſuo
expulſum. Chifletius quidem in libro, de quo
nobis ſermo, Fredegarii locum genuinum agno-
ſcit: ſed voc *Germanum* non ubivis deno-

Belgam fuiſſe, i nepotem Aſbrandi, Langobardorum; eundemque Carolo Mar amico ſuo et ſocio, opem tuliſſe bellicam.

(d'Auteuil) le vrai Childebrand etc. *Le vrai Childebrand, ou Reponſe au Traité rieux de Jean Jacques Chifflet, contre le Duc brand, frère du Prince Charles Martel, et deſcend la Maiſon de Hugues Capet; par un bon ſois* (CHARLES DE COMBAULT, *Baron* D'AUTE à Paris 1659. 4. — Liber habet duas p in quarum priore auctor acriter diſputat Chifletio ſuper Hildebrando decantato, quoque capitibus; ubi in omnibus contri tueri nititur: in parte poſteriore certat cu verſario ſuper origine domus Auſtriacae, que antiquitate et dignitate regibus Francia inferiorem. Chifletius vix hoc opere acc atque perlecto, protruſit librum ſequenter

Chiflet. *Mémoires des Siècles paſſés contre le faux brand du philoſophe inconnu; ou le faux Child ré[...] aux Fables. Autrement, Mémoires to les Carliens iſſus de S. [...] de [...] et les Co de Race Saxone, contre le [...] Childebrand du*

as ſuper origine regum Capetingicorum
et: in poſteriore, quae audit: *Le faux Chil-
d etc.* per inductionem docet, in omnibus
eculis ne unum quidem auctorem Hilde-
um Fredegarii fratrem Caroli Martelli cre-
, omnes potius reges Carolingicos a S.
o derivaſſe: Capetingicos autem a Witi-
Saxone. Poſtea Ducheſnium incuſat au-
fictionis iſtius genealogicae, quod in
iſtoire des Roys, Ducs et Comtes de Bour-
(à Paris 1619. 4) L. II. cap. I haec legan-
ba: *Pepin eut auſſi d' ide deux autres fils,
ellé Charles ſurnommé tel, pour ſes prouẽſ-
autre nommé Childebra l, qui fut pere de Ne-
auteur d'une Chroniqu.* Probationem ho-
rborum Ducheſnius nunquam praeſtitit.
expoſitis Chifletius reliquas quoque libri
ſententias contra adverſarios defendere
. Adiecit in fine: Antiqua rerum Bra-
um et Belgicarum monumenta, et qui-
mo: *Chronicon genealogicum Nivellenſe*, in
ces Lotharingiae et Brabantiae a Carolo
cuntur; ſecundo: *Excerpta hiſtorica ex
inedito Petri de Thymo*, Theſaurario et
o S. Gudilae Bruxellenſi; tertio: *Epiſto-
atus Epternacenſis ad Henricum VI Imp.*
no 1191.

ANERUS) von *dem Streite wegen des wahren
falſchen Childebrand;* in *Hamburgiſchen hiſt.*
Cent. X. p. 311-318.

TETTE T. II. p. 638 ſq.

LUS LE COINTE de Childebrando; in *nal. eccl. Franc.* T. IV. p. 878. — Et hic ndum ſtatuit fratrem genuinum Caroli eumque confundendum eſſe cum le Cointe.

 Princi-

Principe Langobardico, eiusdem nominis demque tempore viventis.

le Sainte-Garde — De carmine Francogallico JACOBI CARO SAINTE-GARDE, inſcripto: *Childebrand etc.* pra Vol. VII. P. I. p. 314.

Jourdan. — *De l'origine de la* *uiſon Royale de Franc* ADRIEN JOURDAN, *Jéſuite;* in eiusdem *h de France* T. I. C tra huius ſcriptoris ſe tiam, quam mox ex nemus, prodiit libe ſequens.

Duc d'Espernon — *Hiſtoire de la veritable origine de la troiſièm des Rois de France; par* (JEAN BAPTISTE G GOTH, MARQUIS DE ROUILLAC) DUC D' NON († 1690); *publiée avec un Diſcours préli et des Remarques par* (JEAN LE ROYES) DE à Paris 1683. 12. Sententiam ſuam Jour tus eſt hoc libro:

Jourdan — *La Critique de l'origine de l'auguſte M France; par* ADRIEN JOURDAN *etc.* à Pari 12. — Quaeſtionis capita duo ſunt; to opuſculi partes. Agitur primo de ma Arnulphi Sancti, a quo per Pipinum ſecu gum Galliae ſtirps, nempe Carolina, ex fere conſenſu Gallicorum ſcriptorum, ſolet. Dein de maioribus Roberti Com degaventis, cognomento Fortis, diſc ex quo Hugo Capetus deſcendiſſe credit riatum eſſe de utriusque, Arnulphi n Roberti, origine, mirum videri nemin qui et barbariem illorum ſaeculorum co et ſcriptorum, ex quibus hiſtoria eru inſcitiam, aliosque defectus, in quibu nandis accuratus et ſedulus eſt Jordanus allegandis et conciliandis eorum dictis, ſua ſententia, quam reiectis aliis ſtab tendit, facere arbitratur. Summa eſt

prima Galliae Regum familia ortum
quae ante Carolinos imperavit, et vul-
aea dicitur: Robertum vero ex eodem
deſcendiſſe; unde conficitur, unam
e ſtirpem eſſe, quae per quindecim
gno Galliae praefuerit, quam gloriam
o orbe regnans familia ſibi afferere

Erud. a. 1683. p. 465-472.
KTTK T. II. p. 639 ſq.

tion de l'opinion du Duc d'Eſpernon, tou- Menage.
non, Ademar, Adelme et Robert le Fort;
S MENAGE, *Doyen de S. Pierre d'Angers;*
m *Hiſtoire de Sablé* (à Paris 1686. fol.)
). 9.

rques ſur le Livre du Pere Jourdan, et ſur (de Sainte-
le la Maiſon de France du Duc d'Eſpernon. Marthe)
584. 12. Auctor fuit PETRUS SCAEVO- Remarq. etc.
INTE-MARTHE, hiſtoriographus Fran-
ius vero opiniones exponere nequi-

DE RENÉ PIHAN, *touchant la ſucceſſion* Pihan.
nne de France; in *Mercure galant* a. 1717.
166 ſqq. — Auctor contendit, non
es Francogallos rexiſſe, ſed ſolummo-
, diviſam in tres ramos, ex S. Arnul-
m.

Nobleſſe de la Race Royale des François; de Camps.
Abbé DE CAMPS; in *Mercure de France* a.
I. — Auctor contendit, ſtirpem Fran-
um regiam nobiliſſimam et antiquiſſi-
omnem eſſe Europam, quia tres lineae,
tae, eandem originem habuerint. Con-
tuetur LONGUERUE in *Longueruanis* T.

(des Thuilleries Remarques etc.)

Remarques ſur le ſyſteme de M l'Abbé d
touchant l'origine de la Maiſon de France et
gatives (par M l'Abbé CLAUDE DU MO
Sieur DES THUILLERIES; ibid Decemb.
ter alia demonſtrat auctor, reges ſecu
tertiae ſtirpis originem plane diverſam a
Merovingicis habuiſſe, reges Franciſcos
Chriſtianiſſimi non quidem iam inde a C
vario uſurpaſſe, diu tamen ante Ludovic
coronam Franciae fuiſſe regiam, haud
perialem; et quae ſunt reliqua.

Eiusdem *Suite des Remarques, qui regar*
deux nouveaux Ecrits, que l'Abbé de Camps
encore ſur ce ſujet, dans le Mercure de N
172[illegible]; ibid a. 1723 Febr. Potiſſimum ſ
tulo Chriſtianiſſimi.

Eiusdem *Seconde Partie de la Suite des*
ques ſur le Syſteme de M l'Abbé de Camps t
l'origine de la Maiſon de France et ſes prérog
in *Mém. de Littérature par le P* des Mol
X. — Amplectitur auctor ſententiam B
reſti et Chifletii, a Mabillono exornatam
Robertus F[illegible]

Exponitur auctoris ſuper hac re ſenten-
am modo diximus.

nion du Père RENE' JOSEPH TOURNEMINE Tournemine.
gine de la troiſième Race, en réfutant la qua-
Diſſertation de l'Abbé des Thuilleries; in Mém.
ux a. 1712. April. — Eſt opinio Bes-
a Robertus Fortis filius fuerit Hugonis
t, filii Caroli M.

enſe des Diſſertations ſur l'origine de la Mai- (des Thuillerirs) Defenſe etc.
France (par l'Abbé DES THUILLERIES). à Pa-
3. 12. Contra opinionem Turneminii.
sdem Eclairciſſemens. S. l. et a. 12.

l'origine de Robert, Chef de la troiſième Race Anſelme.
Rois, et des opinions différentes qu'il y a eu
et; in Hiſt. généalogique des Rois de France
P. ANSELME T. I. p. 65 ſqq. ex edit. a.

la Queſtion de ſçavoir, ſi ceux qui convien- Sur la Queſtion etc.
la Maiſon des nos Rois a la même ſource que
Charlemagne, doivent l'appeller la troiſième
a Mercure de France a. 1735. Jul. — Se-
n huius ſententiam tortia et ſecunda ſtirps
andem tenuerunt originem; quapropter
intum ſtirpes, diverſos in ramos exeun-
e numerandae.

l'origine de la troiſième Race des Rois de Fran- De l'origine etc.
es différentes opinions à ce ſujet. Sic inſcri-
nitium praefationis praefixae Tomo X
onis Bouquetianae (1760). Exhibentur
tabulae genealogicae, ſeptem opinioni-
er hac lite diverſis accommodatae.

◆ ◆ ◆

v. BLONDELLUS de Hugone Capeto, Car- Blondell.
Duce Lotharingiae, quo ille modo et iu-
no potitus ſit, ille privatus; in eiusdem Aſ-
ſertio-

ſertione Genealogiae Francicae p. 250 ſqq
tra Chifletii Vindicias Hiſpanicas cap. IV.

Lacarry. Diſſertatio de primo et ultimo anno re
gonis Capeti, atque de anno mortis R
eius filii; auctore AEGIDIO LACARRY, e S
Jeſu. Claramontii 1680. 4.

◆ ◆ ◆

(Rivet). *Hiſtoire de la Vie et des Ecrits du Roi*
(*par D.* RIVET); in *Hiſt. litter. de la France*
p. 326-332.

de Camps. *Diſſertation ſur les cinq mariages de Rober*
nommé le Pieux, Roi de France: par M l'Abbé
ÇOIS DE CAMPS; in *Mercure de France* a.
Martii.

Hiſt. de Hugues le Beauvais. *Hiſtoire de Hugues de Beauvais, Comte de*
Favori de Robert, Roy de France: in *Hiſt. de*
tres Favoris (à Leyde 1660. 12).

Lebeuf. *Explication d'un Cantique Latin fait ſous le*
du Roi Robert: par M. l'Abbé LEBEUF; in ce
Diſſertations ſur l'Hiſtoire de Paris T. II.

§. II.

REGNUM HENRICI I.

a. 1031 — 1060.

Glaber Radulphus. GLABRI RADULFI, ſive RODULPHI, (S
mani cognomine Autiſſiodorenſis primum, poſtea C
cenſis Monachi † poſt a. 1048) Hiſtoriarum
quinque ab a. 1000, qui fuit Roberti regis
mus tertius, usque ad annum 1045; apu
thoeum inter Franc. Scriptt. vett. XI p. 1
Idem ſic inſcripti: Hiſtoriarum ſui temporis
quinque, ab electione potiſſimum Hugonis
peti in Regem ad annum usque 1046; C
cum vetuſto exemplari MS. quod eſt in
Thuana, accurate collatum; apud Du C

IV. p. 1-58. Ex a| T. X.
— Opuſculum q
... indignum, quip
... atque ſtupidus om ... n
... momenti, ſive ... hive
... , ſine ullo iudic
... tamen, ſi bona ... malis ... e ;
... varia habet alibi ...
... temporis illius i ... tas

Vossius l. c. p. 36
Oudin l. c. p. 99 ſq.
Fabricii Bibl. Lat. med. et inf. aet. T. III. p. 190.
... T. XXVIII. p. 146 ſq.
Hiſt. litt. de la France T. VII. p. 399 ſqq.
... d'Auxerre T. II. p. 484.
... l. c. T. III. p. 751.
Praefatio ad T. X collectionis Bouquetianae p. XIII.
Mémoire concernant la vie et les ouvrages de Glaber, hiſtorien du temps de Hugues Capet; par M. de la Curne de la Sainte-Palaye; in Mém. de l'Acad. des Inſcript. T. VIII. p. 549 559.

Cronicon Andegavenſe, quod a quibusdam Vindocinenſe dicitur; in Labbei Biblioth. MSS. T. I p. 275 ſqq. — Andegavenſe appellatur hoc Cronicon, quia Andegavi in monaſterio Evie... ſcriptum olim credebatur: Vindocinenſe autem, quia veroſimilius factum videtur in Abbatia Vindocinenſi. (Cf. Liron in Bibliotheque Chartraine p. 31). Auctor quidem ab a. 678 usque ad a. 1057 perduxit annales ſuos: alii vero eos continuaverunt usque ad a. 1251. Chron. Andegav.

Cf. de Fontette T. II. p. 129.

Ivonis, Carnotenſis Epiſcopi, Chronicon de Regibus Francorum, a Pharamundo ad Philippum I; cum eiusdem Epiſtolis Pariſ. 1585. 4. ibid. ... 8. Inter eiusdem Opera (Pariſ. 1647) 305 ſqq. Et in Corpore hiſt. Franc. p. 55 ſqq. — Ivo S. potius Hugo Floriac.

Jure-

Fragment. De Henrico I Rege, filio Philippi, F
tum hiſtoriae manuſcriptae Auctoris
apud *Du Cheſne* T. IV. p. 148 ſqq. —
hiſtoriae huius regni ineſt haud contemn

Aimoinus. De Henrico Fragmentum hiſtoriae
neae Miraculorum S. Benedicti, Abbatis
AIMOINO, Monacho Floriacenſi; *ibid* p

Collect. Bouquet. Huc potiſſimum facit Tomus XI col
Bouquetianae; ita enim inſcribitur: *R*
Hiſtoriens de France, Tome XI, contenant
lement ce qui s'eſt paſſé ſous le regne de Hen
du Roi Robert le Pieux; c'eſt-à-dire depuis
juſqu' à l'an 1060.

◆ ◆ ◆

Maillart. *Remarques de M.* MAILLART, *ancien*
de l'Ordre des Avocats au Parlement, ſur la
mort du Roi Henri I, arrivée le 4 Aout
Mercure de France a. 1741. Aug. — I
locum illum fuiſſe caſtellum, quod dicit
en-Biere ad ſaltum Fo[illegible] [illegible]ilaquei.

§. III.

gmentum hiſtoriae Francicae, a Ludovi- Fragmentum etc.
Imperatore ad mortem Philippi I. Regis
b a. 840 ad a. 1108); ex bibliotheca Flo-
i; apud *Du Cheſne* T. IV. p. 97 ſq. Di-
itique, quod conſulatur.
erptum Chronici veteris ab a. 986 usque Excerptum.
109; *ibid.* p. 96-98. — Auctor, Mona-
ut videtur, Floriacenſis paucis verbis res
abiles bene multas exponit.
erpta ex variis auctoribus de Philippo I; Excerpta.
ouquet T. XI p. 1 ſqq.

◆ ◆ ◆

ſertation de Philippe, Roi de France, de ſon Besly.
avec Bertrade de Montfort, comme il fut ex-
é comme adultère, et abſous avec condition;
BESLY; in eiusdem *Hiſtoire des Comtes de*
Paris 1647. fol.) poſt codicem probatio-
93 ſqq.
echement du mariage de Philippe I et de Ber- Empechement etc.
Montfort; ibid. p. 113 ſqq.
eſſion touchant le mariage du Roi Philippe Menage.
trade Montfort; par GILLES MENAGE; in
Hiſtoire de Sablé (à Paris 1686. fol.)
.
ormulae *Regnante Chriſto* in veterum mo- Blondell.
s uſu, iuſtas pro regibus maximis Phi-
t II, ſummaque Regum omnium pote-
indicias complexa Diatribe. Auctore
DELLO. Amſtelodami 1646. 4. — Li-
omnes huius ſcriptoris, eruditione ra-
aque tamen ſaepe obſcura confertus, cu-
ectio rebus alienis, licet haud inutilibus,
que parentheſibus frequentibus onuſta
impeditur. Omnem eius apparatum au-
ſectiones quatuor diſtribuit. Quarum
prima

prima demonſtrat, eos nullam mereri fide[illegible] occaſione excommunicationis, qua Philip[illegible] ges notati ſunt, formulam *Regnante Chriſ*[illegible] publicis adſcriptam fuiſſe, crediderint. P[illegible] eorum fuiſſe *N. Mo[illegible]*, Morlanenſis ciſcanorum familiae ſodalem, qui *Arnald*[illegible] *[illegible]* et *Michaelis [illegible]* vernacula lingua [illegible] collectaneis abuſus, Chronicon a. 1456 Vaſconica conſcripſit, cuius titulo octavo Bernardi II vita deſcripta eſt, haec ad v[illegible] habentur: *Et mourut a la preſ[illegible] de la vita de L*[illegible] *en l'an* 1[illegible]05, regnant Jeſus Chriſt. *Et e*[illegible] *d[illegible] per que a quel a[illegible] ſoit titulat* Regnant Chriſt, *car ſant eſtrmat a lo Philippe de F*[illegible] *quello gratio per [illegible] que lou Papa Urban [illegible]* *gat.* Blondellus oſtendit, quinam ſcripto[illegible] quo modo illi vanam hanc narrationem pe[illegible] verint novisque peccatis auxerint. Sectio[illegible] cuncta laudantur ſcriptores, quibus auc[illegible] examine ſuo ratione Philippi I uti volu[illegible] non exempla plura divortiorum, inter pri[illegible] eorumque coniuges iisdem temporibus [illegible] tione idonea patratorum. Evincitur [illegible] Philippi et Bertradae divortium mox ante [illegible] fuiſſe peractum, defenditurque rex contr[illegible] qui illum hac re eccleſiae chriſtianae pra[illegible] violaſſe ſtatuerint, i dice legum imperial[illegible] eccleſiaſticarum exhibito, quibus coniug[illegible] ter cognatos ad gradum usque ſeptimum dicta. Ubi omnia Philippi I negotia [illegible] nia ſuis explicantur, Ivonis Epiſcopi facta erga regem examinantur, atque rex [illegible] ſus Gregorium VII, Pontificem Roman[illegible] defenditur. Qua occaſione Blondellus machinationes aſtutas contra Henricum IV copioſe arguit. Poſt [illegible] [illegible]at, Phi[illegible] [illegible]

re excommunicationis varia iura regia
olum in rebus profanis, ſed etiam religio-
ercuiſſe. Additur examen ſcriptorum vi-
et unius, qui de litibus coniugalibus iſtius
tradiderunt. Sectione tertia diſſeritur ſu-
ilippi II divortio ſimili iure ab eo peracto;
ioque omnia, quae ullo modo ad id referri
it, explicantur. Sectione demum quarta
iſtratur, Philippum I a. 1098 et ſequenti-
rmula *Regnante Chriſto* et ſimilibus minime
erea fuiſſe uſum, quod a Pontifice Roma-
cleſiae communione interdictus, regno ſe
lerit exutum, ſed ante et poſt eius regnum
m ſcriptoris cuiusque arbitrio vel admiſ-
el omiſſam eamque uſurpatam fuiſſe ob
m Chriſti in omnem terrarum orbem ab
s eius creditum. Ultimum huius formu-
im Blondellus reperit a. 1379.

(SHWINDELII) Bibliotheca univerſalis Vol. III.
194 ſq.

YTAGII Analecta litter. p. 130.

ENT *Bibl. curieuſe* T. IV. p. 305 ſqq.

FONTETTE T. II. p. 130.

. L. HAAEII *vermiſchte Beyträge zur Geſchichte*
d Litteratur (Marburgi 1784. 8) p. 57-77.

ux *Traités de la clauſe*, Regnante Chriſto, Besly.
trouvé en la date de pluſieurs titres, avec les
s; par JEAN BESLY; in eius *Hiſtoire des Com-*
Poitou p. 125 ſqq.

onſulantur etiam, quae de formula iſta
antur in *Nouveau Traité de Diplomatique* T.
300 ſqq. (ſec. verſ. Theot. T. VI. p. 386 ſqq.)
raefatio ad T. V. (ſec. verſ. Theot. ad
II).

Eo tempore, regnante Philippo II, ut la
gus notum, expeditiones in Orientem cruci
ut audiunt, a Francogallis non ſolum, ve
etiam ab aliis Europae populis. ſuſceptae c
pere. In uſum igitur quoque veniunt narr
nes de iisdem. Fontettus hanc ob cauſſam
T. II Bibliothecae ſuae inde a p. 1.0 recen
Nos vero rectius duximus, capite ſingu
ſcriptorum illorum, quum generalium tum
cialium, recenſum exhibere, ſupra Vol. II. I
p. 270-313. Ad eundem ergo lectores n
ablegare liceat.

§. IV.

REGNA LUDOVICI VI ET VII.
a 1108—1180.

A. *F o n t e s.*

Sugerius. Vita Ludovici VI, qui Groſſus vel Cr
dicitur; auctore SUGERIO, *Abbate b. Areopa
Dionyſii* († 115); inter *Pithoei* Hiſt. Fr
Scriptt. vett. XI. p 95 ſqq. Eadem Vita, ab
finitis mendis, quibus in editione Germa
ſcatebat, repurgata collatione duorum Codi
manuſcriptorum; apud *Du Cheſne* T. IV. p.
321. Eadem, cum animadverſionibus, a
Bouquet T XII. p. 10-62. — Sugerius qui
ipſe Ludovici VI adminiſter princeps, pro
reaque admodum aptus ad hiſtoriam regni l
veram perfectamque concinnandam, magi
men laudatorem Ludovici, quam hiſtoricum
cerum egiſſe videtur.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 251 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 137.

...ERII, *Abbatis*, Liber de rebus ſua admi-
one geſtis, in quo multa ad hiſtoriam Lu-
Groſſi et Ludovici Iunioris pertinentia
ntur; ex Cod. MS. monaſt. S. Dionyſii,
rimum in lucem editus; apud *Du Cheſne*
p. 311-349. Idem, ſtudio *Franciſci Du*
(ſeorſim) editus. *Pariſiis* 1648. 8. Idem,
elibiorum inter probationes hiſtoriae San-
ſianae (*Pariſ.* 1706. fol.) p. CLXXII ſqq. et
Bouquet T. XII. p. 96-101. — Du Cheſ-
iſpicatur, Sugerium ipſum minime huius
eſſe auctorem, ſed monachum quendam
ionyſianum, Sugerio vivente ſcribentem;
s adeo nonnullos manuſcriptos nomen
ii, ſocii iſtius monaſterii, prae ſe ferre.
ie autem ille ſit, utique in hiſtoria tem-
llius conſulendus videtur.
E FONTETTE T. I. p. 771. T. II. p. 138.

ronicon Morigniacenſe coenobii Carno- (*ſeu potius Senonenſis*) ab a. 1108 ad a. 1147, ex Ludovicus VII in terram ſanctam pro- eſt; auctoribus TEULFO et aliis eiusdem onachis; apud *Du Cheſne* T. IV. p. 359- et apud *Bouquet* T. XII p. 68-88. Teul- ionachus poſteaque abbas Moriniacenſis, ipſit librum huius chronici primum, cu- tum finis ſupereſt: duo libri ſequentes au- duos habent eiusdem monaſterii ſodales nos, diverſa plane ratione utentes in re- rrandis; prior enim ſatis monaſterii ſui em dat locum: poſterior eadem rebus s momenti, quum civilibus tum eccleſia- poſtponit. Traduntur res geſtae, regnan- udovico VI et VII, usque ad huius iter olymitanum.

Teulfi alio- rumque Chronicon Morignia- cenſe.

Cf. *Mémoire sur la Chronique de Morigny, et ſ… Auteurs qui l'ont composée, par M.* DE LA CU… DE SAINTE-PALAYE; in *Mém. de l'Acad. d… ſcriptt.* T. X. p. 541-552.
DE FONTETTE T. II. p. 138.

Fragmenta. Veterum ſcriptorum Fragmenta de rebus … dovici Groſſi; apud *Du Cheſne* T. IV. p. 326; et apud *Bouquet* T. XII. p. 63 ſqq.

Verſus. Verſus de Ludovico VI Rege, cognom… Groſſo; apud *Du Cheſne* T. IV. p. 327.

◆ ◆ ◆

Hiſt. regis Lud. VII. Hiſtoria glorioſiſſimi Regis Ludovici, … Ludovici Groſſi ab a. 1137 usque ad a. 1… apud *Pithoeum* in collect. ſcriptt. XII. p. 13… apud *Du Cheſne* T. IV. p. 412-419; et apud … *quet* T. XII. p. 124-133. — Opuſculum, … ſtoriae nomine plane indignum; offert enim … ullo nexu et delectu, quae auctor viderit v… aliis audierit. Expeditioni regis huius cruc… quatuor vel quinque lineas ſolummodo d… videas.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 141.
DE FONTETTE T. II. p. 138 et 139. Bis ea… eadem hiſtoria, tanquam inter ſe diverſa, rel…

Geſta Lud. VII Geſta Ludovici Regis, filii Ludovici G… Regis, qui minor dictus; inter *Pithoe…* Francor. Scriptt. vett. XI. p. 136 ſqq. Ead… editione Francofurtenſi *(i. e. Pithoeana)* cu… dice manuſcripto comparata et correcta; … *Du Cheſne* T. IV. p. 390-411. Inſcriptio… dem hiſtoriam Ludovici VII integram prom… re videtur; ſed nil poſt eam reperies, niſi … ſitionem copioſiorem de illius expeditione … ciata, a. 1154 peracta. Caeterum auctor hu… probo minime carere, ſed ill…a varia, qu… tis nota illi fuerint, tacere vi… …r.

Cf. le gei l. c. p. 123.

Mémoire ſur deux Ouvrages hiſtoriques, concernant Louis VII intitulés, l'un: Geſta Ludovici VII, *et l'autre:* Hiſtoria glorioſi Regis Ludovici etc. ab anno 1137 usque ad annum 1165, *et ſur les Auteurs de ces Ouvrages; par M.* de la curne de sainte-palaye; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. X. p. 563-570. Auctor, praeter alia, obſervat, *Geſta* et *Hiſtoriam* usque ad annum 1152, ubi codex Geſtorum mutilatus deſinit, ita inter ſe convenire, ut credere fas ſit, utrumque opuſculum ab uno ſcriptore fuiſſe confectum: licet Geſta nonnulla habeant, quae in hiſtoria deſiderabis, v. c. narrationem de expeditione cruciata ampliorem, a nullo ſcriptore alio mutuatam. Compilator Chronici San-Dionyſii ad verbum paene Geſta Francogallice reddidit.

de fontette p. 138 ſq.

odonis de deogilo de Ludovici VII, Fran- Odo de Deogilo.
orum Regis, profectione in Orientem, opus ptem libellis diſtinctum. V. ſupra Vol. II. P. II. 292. Hoc loco addimus, idem opus inſer- m eſſe *Dacherii* Spicilegio T. III. p. 266 ſqq. at- ue excerpta exſtare in Collectione Bouquetiana . XII. p. 91 ſqq.

roberti de monte breviſſima ad Sigeber- Robertus de Monte.
um Appendix, ab a. 1113 ad a. 1162; in *Lab-* i Nova Bibl. MSS. T. I. p. 290 ſqq. Et cum eis apud *Piſtorium* T. I. p. 615 ſqq. edit. *Struv.* . I. p. 864 ſqq.

Chronicon auctoris anonymi, ex veteri co- Chron. auct. anon.
ce manuſcripto (ab a. 1096 ad a. 1172); in *ſtoire des Comtes de Toloſe de* Catel p. 459 ſqq.

Chronicon breve S. Stephani Autiſſiodoren- Chron. breve etc.
ab a. 1105 ad a. 1174, cum Appendice ab a. 74 ad a. 1190; in *Labbei* Nova Bibl. MSS. 292 et 405. — Multa inprimis traduntur de mitibus Nivernenſibus.

Hermannus. Hiſtoria ſeu Narratio reſ[taur]ationis S. M[ar]tini Tornacenſis, ab ipſa fundatione (a. 1[0..]) ad annum 1127; auctore HERIMANNO, Ab[bate] huius loci, et perducta a Canonico regulari [eius]dem Domus usque ad annum 1160; in *D[achery]* Spicilegio T. XII. p. 358 ſqq; ex edit. Barr[..] II. p. 888 ſqq. et apud *Bouquet* T. XIII. p. 410. — Multa inſunt ad illuſtrandam hiſto[riam] regnorum Philippi I et Ludovicorum VI et [VII] ut et Comitum Flandrenſium.

Cf. FABRICII Bibl. Latin. med. et inf. aet. Vo[l.] p. 713[b] et p. 718.
FOPPENSII Bibl. Belgica T. I. p. 472 ſq.
HAMBERGER l. c. T. IV. p. 101 *).
DE FONTETTE T. I. p. 183. T. II. p. 139.

Fragmenta. Veterum ſcriptorum Fragmenta de rebu[s Lu]dovici VII; apud *Du Cheſne* T. IV. p. 420 ſq. et apud *Bouquet* T. XII. p. 208 ſqq.

Fragmentum hiſtoricum de Ludovico [VII] Francorum Rege, excerptum ex Stephani [...] ſienſis Commentario MS. in regulam S. B[ene]dicti cap. 35; in *Mabillonii* Annal. Bened. [...] p. 7[..] ſqq. et apud *Bouquet* T. XII. p. 89 ſqq.

Fragmentum hiſtoricum ex veteri memb[rana] de tributo Floriacenſibus impoſito; apu[d Du] *Cheſne* T. IV. p. 421 ſq. et apud *Bouquet* T. [...] p. [.]4 ſq. Cf. quae de hoc fragmento mon[ui] in hac bibliotheca Vol. VI. P. II. p. 344.

Epitaphia. Epitaphia Ludovici VII Regis; apud *Du [Che]ſne* T. IV. p. 443 ſq.

B. *Scriptores recentiores.*

Lebeuf. *Eclairciſſemens ſur la Chronologie des R[e]gnes de Louis le Gros et de Louis le Jeune; par M.* LEBEUF; in *Hiſt. de l'Acad. des Inſcr.* T. X[..] p. 184-190. — Auctor diplomatum op[...]

at, Ludovicum VII iam a. 1134 a patre ſocietti regnandi fuiſſe adiunctum. Adduntur obſervationes ſuper huius regis cognomento *Junior*, quod ipſe adſumſit, et ſuper Cancellario Stephano, cuius diplomata iſtius temporis meminerunt.

Hiſtoria annorum 1154, 1159, 1165, et 1167 egregie illuſtratur Notis ſeu potius Diſſertationibus, quas VIC et VAISSETTE operi praeſtantiſſimo: *Hiſtoire de Languedoc* ſubiecerunt, et quidem T. II. Not. LIII et LIV. T. III. Not III. Vic et Vaiſſette.

Réflexions de D. JEAN LIRON *ſur ce que les Hiſtoriens modernes* (*ſurtout* Larrey) *rapportent de la guerre de Languedoc entre Louis VII, Roi de France, et Henri II, Roi d'Angleterre* (en 1159); in eiusdem *Singularités hiſtoriques* T. II. p. 65-84. — Demonſtratur potiſſimum, regem Angliae in obſidione urbis Toloſae exercitum et theſaurum ſuum perdidiſſe; regem autem Franciae magna prudentia ac virtute eadem in re fuiſſe uſum. Liron.

Réfutation d'une opinion ſingulière ſur la naiſſance du Roi Louis VII; par M. DE FONCEMAGNE; in *Hiſt. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XIV. p. 211-215. — Refellitur opinio *Bulaei* in Hiſtoria Univerſitatis Pariſienſis (T. II. p. 115 ſq.), ſecundum quam Ludovicus VII a patre, Ludovico VI, in conſortium imperii adſumtus fuerit, non primogeniturae iure, ſed ob praeſtantiam ingenii et literarum cultum. de Foncemagne.

Des cauſes de la haine perſonelle qu'on a cru remarquer entre Louis-le-Gros, Roi de France, et Henri I, Roi d'Angleterre; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XLIII. p. 345-367. — Narrationem vulgatam de rixa Henrici, filii natu minimi Guilielmi, quem dicunt, Conquaeſtoris, in praeſentia fratris, Roberti, cum Ludovico, iuventutis Gaillard.

 princi-

principe, Confluentiae in N[illegible]nia, eſſe c[illegible] mentum: o[illegible]ium utriusque regis potius or[illegible] fuiſſe e temporis illius rationibus politicis, que haud ſubito, ſed ſenſim per aliquot an[illegible] inde ab 1077 ſeſe explicuiſſe, diſerte o[illegible] ditur.

de Bréquigny. *Obſervations ſur un Traité de paix conclu en 11[illegible] entre Louis VII, roi de France, et Henri II, d'Angleterre, duc de Normandie; par M.* DE B[illegible]QUIGNY; ibid p 368-401. — Ex archety[illegible] in Muſeo Britannico Londini ſervato, au[illegible] hoc inſtrumentum pacis, a *Lyttletone* po[illegible] quoque ex eodem editum, in lucem pr[illegible] xit atque annotationibus doctiſſimis illu[illegible] vit.

de Burigny. *Mémoire ſur le reto[illegible] de Louis-le-Jeune, R[illegible] France, de ſa Croiſade; par M* DE BURIGNY; [illegible] T. XLI p. 615-621. — Traditionem, Ludovicus VII in reditu ex cruciata expediti[illegible] periculum ſubierit, ne a Graecis comprehen[illegible] ab eodem vero per Rogerium, regem Norm[illegible] norum in Sicilia, liberatus fuerit, auctor co[illegible] mare conatur. Eandem in diſſertatione ſu[illegible] quente (p. 625) Brequignius ſabellis iterum cenſet.

Conſulantur quoque ſcriptores de Sugg[illegible] Abbate, et de Eleonora, coniuge Ludovici[illegible] infra enumerandi.

§. V.

REGNA PHILIPPI AUGUSTI SIVE ET LUDOVICI VIII. a. 1180 — 1226.

A. Fontes.

Rigord a Rigoto. Geſta Philippi Auguſti, deſcripta a Mag[illegible] RIGORDO ſeu RIGOTO (l. RIGOLDO) *ipſiu*[illegible]

Ca

grapho, ab anno primo huius unctionis us-
XXVIII Regni annum (ſ. a. 1179-1207);
Pithoei Hiſt. Franc. Scriptt. vett. XI. p. 158
apud Du Cheſne T. V. p. 1-67. — Au-
dedicatione ad Ludovicum, Philippi re-
um, ſe nominat *Magiſtrum natione Gothum*
x Languedocia oriundum), *profeſſione Phy-*
e Medicum), *regis Francorum Chronogra-*
beati Dionyſii Areopagitae clericum minimum.
annos huic hiſtoriae impendiſſe dicitur,
en modeſtia uſus, ut illam ſuppreſſiſſet,
ugo, Abbas San-Dionyſianus, mortuus
, continuationem ſuaſiſſet. Jure magni
itur, quia Rigordus multarum a ſe narra-
rerum teſtis fuit: nimis tamen laudum
us, paſſim quoque credulus videtur. *Lau-*
Examine privilegii S. Germani (Opp. T.
p. 251) obſervat, eundem quaedam ad
em hiſtoricam ſpectantia praetermiſiſſe.
tamen excuſari poteſt, quia non omnia
ria ſuo tempore in aula geſta reſcire po-
eque etiam, ſi ſciverit, in ſcribendo ſem-
miniſſe. Dictio eſt haud inelegans, paul-
n hinc inde obſcura.

ossius l. c. p. 458.
ettgenius in *Fabricii* Bibl. Lat. med. et inf.
T. VI. p. 261 ſq.
ire concernant la Vie et les Ouvrages de Rigord de Guillaume le Breton; par M. de la Curne Sainte-Palaye; in *Mém. de l'Acad. des In-* ptt. T. VIII. p. 528-548.
ostette T. II. p. 146.

toria de vita et geſtis Philippi Auguſti, Guilielmus Aremoricus ſ. Brito.
Galliae, poſt Rigordum; auctore Guiliel-
moric o, ipſius *Regis Capellano*; apud *Du*
T. V. p. 68-93. — Auctor epitomen
di Rigordiani elaboravit addiditque eius-

 dem

[illegible]
gata et locis aliquot auctior facta, ope
codd. MSS. quorum unus eſt in bibl Al
vii, alter penes Philippum Locau'té;
Cr-ſus T. V. p. 94 - 256. -- Philippidos
Caſpar Barthius recenſuit, et animadve
commentario illuſtravit. Genuinus hu
ris titulus ſit, Speculum boni, paceque
pii, cordati et ſortunati Principis: quali
bitur, et revera fuit, Francorum Rex P
Auguſtus a Deo datus, qui regnavit a
Chriſti M. CLXXX usque ad A. M. CC
minclusum. In animadverſionibus bib
quaedam Auctorum ſequiorum tempo
miter illuſtratur. *Cygneae* 11. 57. 4. —
opere, novem mille, et quod excurrit,
complexo Guilielmus non ſolum Rigordi
nem pedeſtrem poeticam reddidit, ſed e
ria, ab eodem omiſſa intexuit; ſaepius e
morat, ſcriptis rebus praeſentem ſeſe
Ad imitandum praeterea ſibi propoſuiſſ
teri Alexandreida, non ſolum initio ſtat
aliis quoque poematis locis, ipſe fatetur.

trius, paginas 760 complens, non ſo-
nem poetae, ſed etiam res ab eo nar-
iſſime copioſeque illuſtrat. In fine du-
t index, quorum prior auctorum, in
rſionibus laudatorum, illuſtratorum,
rum nomina, poſterior res et verba
llia complectitur.

ius l. c. p. 705 ſq.
ii Bibl. Latin. med. et inf. aet. T. I. p. 771 ſq.
urne de Sainte-Palaye modo laudatus.
T. XXVIII. p. 97. ſec. verſ. *Theol.* T. XXII.

epte' in *Nouv. Diction. hiſt.* T. II. p. 111 ſq.
oii Apparatus litter. T. I. p. 345 ſqq.
gen l. c. T. IV. p. 358 ſqq.
ette T. II. p. 148 ſq.

m Fragmentum, editum a *Jacobo Meye-*
hoc titulo: Bellum, quod Philippus,
m Rex, cum Othone Auguſto, An-
lriſque geſſit (a. 1197), annos abhinc
ſcriptum, nunc a mendis repurgatum,
heroico. *Antverpiae* 1534. 8.

Philippi Auguſti Francorum Regis; Geſta etc.
Cheſnae T. V. p. 257-260.

: Chronicon Autiſſiodorenſe ab a. 1022. Breve
58; in *Martenii* Theſ. anecd. T. III. Chron. Autiſſ.

nicon Clarevallenſe, ab a. 1147 usque Chron.
2; in *Chiffetii* S. Bernardi genere illu- Clarevall.
o p. 81 ſqq.

mentum Chronici Cluniacenſis, ex ma- Fragment.
Codice Nivernenſis ſancti Stephani Chron. Clun.
ii (ab a. 1109 ad a. 1199); in *Martenii*
ecd. T. III. p. 1387 ſqq.

nicon S. Albini, Andegavenſis, Peta- Chron.
(ab a. 929 ad a. 1200); in *Labbei* Nov. S. Albini.
S. T. I. p. 275 ſqq.

RADULPHI

Coggeshale. RADULPHI COGGESHALE, *Angli*, *Ord* C *Abbatis*. Chronicon Anglicum (ab a 1066 ... 12 ...); in *Martenii* et *Durandi* vett. Scrip monum. Coll. ampliſſ. T V. p 8 · 1 ſqq Et *Bouquet* T. XIII p 217 ſqq.

Elogium Elogium Philippi Auguſti; in *Mabillonii* lectis T. II p. 623.

Teſtamentum. Teſtamentum Philippi Auguſti, Franc Regis; ex vet. Cod MS nunc primum in l editum; apud *Du Cange* T. V. p. 261.

◆ ◆ ◆

Fragment. Fragmentum continens geſta Ludovici auctore incerto; inter *Pithoei* Script. XI p ſqq. Editio Petri Pithoei emendatior; apu *Chesne* T. V p 284-287. Breviter regis genealogiae resque ab a 1223 ad a 1226 g exponuntur. Cf. LE GENDRE l. c p. 125 ſq.

Fragmentum de vita eiusdem Ludovici ex vet. Cod. MS. apud *Du Chesne* T. V. p. 2

de Braia Geſta alia Ludovici VIII heroico carm auctore NICOLAO DE BRAIA; *ibid.* p. 290-32 Mille et octingentis verſibus hexametris u non ſat bonus auctor Ludovici huius brev non admodum memorabile regnum can Nec tamen meminit expugnationis urbis nionenſis, nec regis obitus.

Cf. DE FONTETTE T II p. 149.

Fragmenta de Ludovico VIII R. et de ſientibus literatis, ex Karolino Aegidii Par ſis ſcripto ad inſtructionem eiusdem Lud vici. p. 323 ſq.

Teſtamentum. Teſtamentum Ludovici VIII R. Franco ex MS. Cod. nunc primum editum; *ibid.* p

B. Sc

B. *Scriptores recentiores.*

Hiſtoire de Philippe Auguſte par FILLEAU DE LA Filleau de
AIZE; adiecta expoſitioni vitae Ludovici IX, la Chaize.
eodem auctore editae. *Pariſ.* 1688. 4.

Hiſtoire de Philippe Auguſte; par NICOLAS BAU- Baudot de
OT DE JUILLY († 1760 anno aet. 98). à Paris Juilly.
702. II Voll. in 12. — Hiſtoria quidem ſat
ne ſcripta, minime tamen ex fontibus hauſta,
d ex libris recentioribus compoſita.

Cf. *Journal des Savans* a. 1702. Dec.
Mém. de Trevoux a. 1703. Febr.
LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 132 ſq.

Anecdotes de la Cour de Philippe Auguſte; par de Luſſan.
ademoiſelle DE LUSSAN († 1758). à Paris 1733.
Voll. in 12. *Suite des Anecdotes etc.* ibid. 1758.
Voll. in 12. — Sunt, qui Abbatem DE BOIS-
RAND verum auctorem dicant. Collectio,
mporis fallendi cauſſa conſcripta.

Cf. *Journal des Savans* a. 1733. Nov.
Journal de Verdun a. 1733. Oct.
Mercure de France a. 1738. Nov.

Res anno 1219 geſtae illuſtrantur in nota ſeu de Vic.
ſertatione XIX Tomi III operis, quod inſcri-
tur: *Hiſt. du Languedoc par DD.* DE VIC *et* VAIS-
TTE.

§. VI.

REGNUM LUDOVICI IX f. SANCTI
a. 1226 — 1270.

A. *Fontes.*

L'Hiſtoire et la Chronique du très Chréstien Roy de Joinvil-
Loys IX *du nom et* XLIIII *Roy de France, eſcritte* le.
par feu Meſſire JAN *Sire Seigneur* DE JOINVILLE *et*
Mareſchal de Champagne, familier et contemporain du-
dit

manus temerarias inncere auius eit ...
iſte, qui longe vetuſtiora ſuſpecta redd
duit. Nam in operibus variis p. 634 ſ
bare nititur, librum, Joinvillio vulgo tr
elaboratum fuiſſe a ſcriptore longe iun
quod variis argumentis adſtruere volu
autem irrita vanaque reddidit Liber I
de la Baſtie. LA BASTIE, in *Diſſertation ſur la Vie*
Louis, écrite par le Sire de Joinville; in
l'Acad. des Inſcriptt. T. XV. p. 692-73
Addition à la Diſſertation ſur la Vie de
etc. ibid. p. 736-745. Idem certiores r
dit de codicibus huius hiſtoriae manu
ſuo tempore in Gallia et Italia ſuper
ſimulque docet, editorem operis primu
minime ea fide, quae editorem decet,
exhibuiſſe, ſed potius auctoris dictiom
taſſe in eam, qua Francogalli ſaeculo
ſexto utebantur, quid? quod ex Guil
Nangis aliisque chronographis, adeo
propriis, ſtupide adſuiſſe, quae deeſſe li
rentur; ordinem qu ... quo Joinvill
ſit, eundem immutaſſe; ... orem inſeq

archetypum genuinum reddere ſummo
iſus, editiones priores codicesque ma-
atos ſedulo inter ſe contulit, aliena ex-
: nihilo minus autem id, quod volue-
eſtare nequivit. Ipſe enim faſſus eſt,
um, quem ſiſtit, non ſatis purum eſſe
ncerum. Felicior tandem fuit editor
Melotus, utpote qui opus e codice
ecae regiae, ſub initio ſaeculi decimi
onſcripto, ideoque Joinvillii aetatem at-
, vulgavit. Habemus certe hac ratione
um, ab omnibus aliis editionibus valde
n magisque ſaeculum Joinvillii ſapien-
Quam diu Joinvillius vixerit, quandoque
t, haud certo conſtat. Vero autem ſi-
detur, eum ultra centum annos vitam
atque poſt annum 1300 opus compo-
quia meminit receptionis herois ſui inter
ſic dictos, factae a 1298, atque mortis
is de Dampierre, Comitis Flandrenſis,
no demum 1305 accidit.

:amus ad editionem Cangii; multa enim,
Joinvillium, continet, hiſtoriam Fran-
um mirifice illuſtrantia. Pars nimirum
ontinet: *Preface ſur l'hiſtoire de S. Louys,*
toute l'oeconomie de cet ouvrage. Hiſtoire
uys IX — ecrite par Jean Sire Joinville etc.
de La Vie du même Roy, tirée de l'Hiſtoire de
lamuſcrite de GUILLAUME GUIART, *intitu-*
branche aus Royaus lignages. Sermon de
Robert DE SAINCERIAUX *ſur la mort de S.*
tiré du MS. de Monſieur de Vyon, Seigneur
ual, Conſeiller du Roy, et Auditeur en ſa
des Comptes. Vie d'Iſabelle de France, ſoeur
uys, Fondatrice de l'Abbaye de Long-Champ
r AGNES DE HARCOURT, *troiſiéme Abbeſſe*

Joinville, Seneſchal de Champagne, Auteur
Hiſtoire. Obſervations du Sieur DU CANGE *ſ*
toire de S. Louys etc. Diſſertations et Reflex
Sieur DU CANGE *ſur l'Hiſtoire de S. Louys et*
vero hae diſſertationes tam plenae frugis b
que eruditionis reconditae, antiquitates
gentium quoque illuſtrantes, ut indicem
hoc loco exhibere haud inutile nobis v
1 *Des cottes d'armes; et par occaſion de l'ori*
Couleurs, et des Métaux dans les Armoiries.
plaits de la porte et de la forme que nos Ro
voient pour rendre la Juſtice en perſonne.
Frerage et du Parage. 4. *Des aſſemblées ſo*
des Rois de France 5. *Des Cours et des*
lennelles des Rois de France. 6. *De l'origi*
l'uſage des Tournois. 7. *Des Armes à outra*
Jouſtes, de la Table ronde, des Behourds,
Quintaine. 8. *De l'exercice de la Chicane,*
de paume à cheval. 9. *Des Chevaliers Ba*
10. *Des Gentilshommes de nom et d'armes*
cry d'armes: 12. *De l'uſage du cry d'armes:*
la mouvance du Comté de Champagne. 14. *D*
tes Palatins de France. 15. *De l'Eſcarcel.*

: 21. *Des Adoptions d'honneur en Frere, et caſion des Freres d'armes.* 22. *Des Adoptions eur en fils, et par occaſion de l'origine des Che-s.* 23. *Suite de la Diſſertation précédente tou-les adoptions d'honneur en fils, où deux mon-de Theodebert I et de Childebert II, Rois d'Auſ-ſont expliquées.* 24. *Des Couronnes des Rois nce de la premiere, ſeconde et troiſième Race: de les Empereurs d'Orient et d'Occident, des Ducs, mtes de France, et des Grands Seigneurs de ire de Conſtantinople* (cum delineatione co-um). 25. *De la communication des Armoiries milles, ou d'une partie, accordée par les Princes rſes perſonnes, par forme de privilege, ou de penſe.* 26. *Explication des inſcriptions de la Croix, qui eſt en abbaye de Grandmont, et de ui eſt au Monaſtere du Mont S. Quentin en Pi-.* 27. *De la Préeminence des Rois de France us des autres Rois de la terre; et par occaſion elques circonſtances qui regardent le regne de s VII, Roy de France.* 28. *Du Port Itius, ms.* 29. *Des guerres privées, et du droit de s par coutume.* 30. *Des Fiefs jurables et ren-.* Has igitur diſſertationes *Theuiſer* reddi-xulisque inſtruxit *) *Gui Frid. Piſtorius* in enitatibus hiſtorico iuridicis, *oder allerhand liſtorie des Deutſchen Reichs* etc. Francof. et 1731 -- 1753. VIII Partes in 4. Et quidem I. Diſſ. I - VI. Parte V. Diſſ. VII XIII. I. Diſſ. XV -- XVII. P. VII. Diſſ. XVIII — (Poſtremas *Scharffenſteinius* quidam inter-tus eſt). Sunt etiam diſſertationes Ducan-nonnullae repetitae in opere, quod inſcribi-*Collection univerſelle des Mémoires particuliers*

E 2 relatifs

*) Conferendae etiam ſunt hunc in locum praefationes libro-rum, maxime ad partem ſeptimam.

Chesne T. V. p. 326-405. *Francogalliae* post Joinvillii editionem recentissimam, modo commemoratam. — Haec vitae descriptio, inchoata a *Gilone Remensi*, sed morte illius impedita, ab ejus socio, Gulielmo de Naugiaco, ex variorum scriptorum fragmentis continuata et ad finem perducta fuit. Obtulit eandem circa a. 1300 regi Philippo Pulchro.

[illegible] Sancti Ludovici Vita, conversatio et miracula; per GAUFRIDUM DE BELLO LOCO, *Ordinis Praedicatorum*, *ejusdem Confessarium*, et GUILLELMUM *Carnotensem*, *Ordinis Praedicatorum*, *ejusdem Capellanum*; in *Histoire de Joinville par Menard* (à Paris 1617. 4.); apud *Du Chesne* T. V. p. 4[illegible]-47[illegible]; et in *Sollerii* Actis S. Ludovici (Antverp. 17[illegible]1. fol.). — Gaufridus et Guillelmus referunt solummodo de regis virtute privata, omissis bellis et negotiis publicis. *Fontettus* (T. II. p. 1[illegible]4) meminit codicis manu scripti, nondum in usus criticos converti, cui insint variae lectiones haud spernendae, adeoque integrum caput, quibus editiones commemoratae careant.

Guiart. *La Vie de S. Louys, Roy de France, tirée de l'Histoire de France manuscrite de* GUILLAUME GUIART, *intitulée: La Branche aux Royaux Lignages*; in *Ducangii* editione operis Joinvilliani p. [illegible]-[illegible]. — Integram historiam Francogalliae, inde ab ortu regni usque ad a. 1307, Guiartus, Aurelianensis, versibus satis frigidis complexus fuit. Cujus fragmentum illius, quo historia S. Ludovici [illegible] illustratur, inde ab a. 12[illegible] usque ad a. 12[illegible], typis mandatum; quia nonnulla insunt, quae alibi frustra quaesiveris.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 11[illegible].

La

La ſainte Vie et les hauts faits de Monſeigneur Saint Louis, Roi de France, diviſé en quatre parties. à Paris 1666. 8. — Scriptor anonymus, tempori iſti, ut videtur, aequalis, alibi haud occurrentia paſſim conſignavit. Dictionem antiquam editor merito non immutavit. La ſainte vie etc.

◆ ◆ ◆

Chronicon GUILLELMI DE PODIO LAURENTII *(Puy-Laurens) Capellani Comitis Toloſani* (Raymundi) ſuper hiſtoria negotii a Francis, Albienſibus vulgariter appellatis, primo *Albejois*; quod olim actum eſt in provinciis Narbonenſi, Albienſi, Ruthenenſi, Cadurcenſi, Aginnenſi Dioeceſibus, pro tuenda fide catholica, et pravitate haeretica extirpanda; in *Cateli Hiſt. des Comtes de Toloſe* Append. p. 49 ſqq et apud *Du Cheſne* T. V. p. 666-705. — Chronicon huius auctoris, qui floruit circa a. 1245, ab aliis continuatum, deducitur inde ab a. 1170 usque ad a. 127 . Multa inſunt ad interiorem Francogalliae ſtatum, regnantibus Ludovico VIII et IX, cognoſcendam facientia. Auctor, licet pro aevo, quo vixit, ſuperſtitioſus et vehemens contra aliter ſentientes, libere tamen notat varios abuſus et vexationes principum erga ſubditos, ſtilo quidem barbaro, at vero naturali. Fide caeterum longe dignior hic Guillelmus Petro, Abbate Coenobii Vallis Sarnenſis *(l'aux-Cernay)*, qui hiſtoriam Albigenſium animo, pleno irarum et inhumanitatis, conſcripſit, alibi ius commemorandam. Guil. de Podio Laurentii

Cf. LE GENDRE l. c. p. 117 ſq.
DE FONTETTE T. I. p. 376 T. II. p. 159 ſq.

BALDUINI, Imperatoris Conſtantinopolitani, Epiſtola ad ſanctum Ludovicum ſuper donatione

a ſe facta de Terra de Curtiniaco, Principi Achaiae, et ſuper dotalitio uxoris ſuae Mariae, Imperatricis, (anno 1229); apud *Du Cheſne* T. V. [illegible]

Eadem Epiſtola ad Blancham, Reginam Franciae, ſuper matrimonio Soldani de Yconio cum eiusdem Balduini Imp. nepte (a. 1243); *ibid.* p. [illegible] ſq.

Lambertus et Reinerus. LAMBERTI PARVI, *Leodienſis et S. Jacobi monaſterii Monachi* († a. 1194) Chronicon, a REINERO, *eiusdem coenobii Monacho*, continuatum (usque ad a. 123[illegible]); in *Martenii* et *Durandi* vett. Scriptt. collect. ampliſſ. T. V. p. 1 ſqq.

Fragmentum. Fragmentum de matrimonio S. Ludovici cum Margaretha, Berengarii, Comitis Provinciae, filia; ex Vita S. Theobaldi Abbatis Vallis Cernaii; apud *Du Cheſne* T. V. p. 4[illegible]6.

Chronicon etc. Chronicon Monaſterii Mortui Maris, Ordinis Ciſtercienſis, ab a. 1113 ad a. 1234; in *Martene* Theſ. anecd. T. III. p. 1437 ſqq.

Cornutus. Hiſtoria ſuſceptionis coronae ſpineae Jeſu Chriſti, quam Ludovicus IX a Balduini, Imp. Conſtantinopolitani, haerede obtinuit, ac Pariſios reportavit a. 1239; auctore GUALTERO CORNUTO, *Archiepiſcopo Senonenſi*; apud *Du Cheſne* T. V. p. 4[illegible]7-411.

Epitome etc. Epitome Chronici S. Nicaſii Remenſis, ab a. 350 ad a. [illegible]; in *Marlott Hiſt. de l'Egliſe de Reims* p. 61[illegible] ſq.

Ludovicus IX. Ludovici IX Epiſtola ad ſubditos ſuos in regno Franciae conſtitutos ſcripta in Accona etc. V. ſupra Vol. II P. II p. [illegible]

Indulgentiae etc. Indulgentiae variae conceſſae ab Urbano IV Papa, in favorem Ludovici IX etc. apud *Du Cheſ.* T. V. p. 418 ſq.

Con-

ictus navig.i Domini Regis cum Vene- Contractus
a. 1268, poſtquam idem Rex ſecundo etc.
ionem terrae ſanctae proficiſci ſtatuit;
ſqq.
nentum Ludovici IX Regis, quod in Teſtamen-
ictam ſecundo profecturus condidit a. tum.
. p. 438 ſq.
a publicata ſuper obitu Ludovici IX; Epiſtola.
ſq.
a Epiſcopi Thunenſis ad Theobaldum, Epiſtola,
avarrae, de felici obitu S. Ludovici,
ncorum, ex Manuſcripto Praemon-
Monaſterii; in *Martenii* Collect. vett.
VI. p. 1218.
en vers de ROBERT DE SAINCERIAUX de Sainceriaux.
du Roy S. Louys; in *Ducangii* editione
P. I. p. 162-168.
DE CONDETO, *Capellani Regis S. Lu-* Petrus de Condeto.
iſtolae quatuor de rebus geſtis ſub ex-
gis huius tempora, ac poſt exceſſum
in *Dacherii* Spicilegio T. II. p. 551 ſqq.
ula facta in domo Fratrum Praedicato- Miracula.
icenſium praeſidio b. Ludovici a. 1294;
Cheſne T. V. p. 477-480.
icii Papae VIII, Sermones duo de ca- Bonifacius VIII.
e S. Ludovici Regis IX, a. 1297; in
Joinville par Menard (à Paris 1617. 4);
u Cheſne T. V. p. 481-485.
canoniſationis S. Ludovici a. 1297;
Cheſne T. V. p. 486-491.
Francorum B. Ludovici canoniſatio;
ſi Geſtis Dei per Francos T. I. p. 1201.
entia pro S. Ludovico, Rege Franco-
anslatione corporis huius quadraginta
nceſſa a Bonifacio Papa VIII, a. 1297;
Cheſne T. V. p. 492.

B. *Scriptores recentiores genera*

La Ser. *Vie de S. Louis par* LOUIS LASSERE, *de Grand-Maître du College de Navarre*, cum demi *Vie de S. Jerome* à Paris 1541. 4. ibid. 1. Auctor mortuus est a. 1542.

Botero *Vita di San Luigi re*: *per* GIOVANNI BO in eius dem *Vite de' Principi Cristiani*; in 1622 4) P. I.

(Matthieu) Historic. *Histoire de S. Louys*. à Paris 1618. 8. — PETRUS MATTHIEU, historiographus Fran hanc historiam iussu Henrici IV Regis con sit, stilo tumido et arguto, eo certe te grato.

de Sarcé *Vie de S. Louys, en vers*; *par* FRANÇO SARCÉ, *Gardien des Cordeliers de Vaslan*. à 1619 8.

Rousselet *Les Lys sacrés, ou Parallele du Lys de S. et d s autres Roys de France*; *par* GEORGES E NE ROUSSELET, *Jesuite*. à Lyon 1631. 4.

de Ribadeneira *Vie de S. Louys, tirée des Vies de* PIER RIBADENEIRA. à Paris 1641. 4.

Forget *Vertus et triomphes de S. Louys Roy de F par* LOUIS FORGET à Tours 1647. 12.

Promontois *Vie de S. Louis*; *par* PROMONTOIS. à 1650 4

de la Roca *La mejor Lis de Francia, ó Discurso sobre la de San Luis IX, Rey de Francia, escritta en F por el Conde* DE LA ROCA, *lucido en Espa* Antonio le Mor. *En Leon* 1655 4

le Moine *Saint Louys, ou la sainte Couronne recon Poeme eroique*; *par* PIERRE LE MOINE, *J* à Paris 1653 12 ibid 1656. 12 Et in eiu *Oeuvres poetiques* à Paris 1671 fol. — (decem libros, quorum cuique annotationes iunguntur, poema hoc, cuius auctor V lium nimis presse sequutur, continuunt. A

haud ſublimi et magnifico, ſed tumido atque duro utitur. Nec tamen prorſus deeſt vis poetica.

DE FONTETTE T. II. p. 158.

Le Roy Très-Chrétien, ou la Vie de S. Louis de Vernon.
JEAN-MARIE DE VERNON, *Religieux du Tiers Ordre de S. François*. à Paris 1662. 4.

Le Mémorial de S. Louis, avec l'hiſtoire de Louis de Varillas.
et Henri II; par le Sieur DE VARILLAS. à la Haye 1685. 12. *à Amſterd.* 1687. 12. *à Paris* 4. — Prima operis pars huc pertinens agit 1226 et ſequentibus tribus rebus geſtis, de Blanca, Alphonſi, Caſtellae regis, filia, Ludovici VIII uxore, quae, marito defuncto, Ludovici filii tutelam adminiſtravit. Auctor, [illegible] ſatis noto, integram Ludovici noni hiſtoriam elaboraverat. Fragmentum hocce, haud ſpernendum, ut nonnulli volunt, eo in typis mandatum fuit.

BAYLE in *République des Lettres* a. 1684. Nov. Art. VI.
Acta Erud. a. 1685. p. 191 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 158.

Hiſtoire de la Vie de S. Louis, en quinze Livres, (Filleau de la Chaize) Hiſtoire etc.
à Paris 1688. II Tomi in 4 et in 12. *à Bruxelles* II Tomi in 12. — Auctor eſt, non DE [illegible], ut *Baſnagius* (in *Hiſt. des ouvrages des Savans* II p. 556 et *Baylius* (in *Nouvelles de la Rep. des Lettres*) ſtatuerunt: ſed FILLEAU DE LA CHAISE, mortuus a. 1693, qui iuſſu eorum, quorum educatio Delphini eius temporis demandaverat, in uſum huius Principis opus compoſuit. In quo labore uſus eſt collectionibus, quas in rem Tillemontius curaverat. Exhibet vera exactum et fidelem rerum recenſum; ac diſpoſitio apta ac dictio pura minimeque

ut Lengletus vult, moleſta. Incepit op
1227, finiit in anno 1270, quo Ludovicu
attexuit tamen, quae ad eius conſecra
ſive canoniſationem, quam vocant, an
viginti tractatam et tandem a Bonifacio VI
tifice decretam, pertinent. Ex libris
cim, in quos auctor opus diſtribuit, pri
tum Francogalliae poſt mortem Ludovi
ſeptimus autem ſuccinctam expeditiou
ciatarum deſcriptionem complectitur.
ctor frequentiam digreſſionum evitare,
tamen neceſſariam informationem de iis
ad propoſita ſibi narrationis capita ſpecta
hibere voluit In rebus imperii German
dendis et nominibus ſcribendis paſſim

Cf. Act. Erud. a. 1688. p. 454-460.
Journal des Savans a. 1688. Mart.
Gundlingiana Vol. I. p. 484 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 158.

de Choiſy. *Vie de S. Louis; par* FRANÇOIS TIMOL
CHOISY, *Prieur de ſaint Lo, de l'Academ*
çoiſe à Paris 1698 4. *ibid.* 1690. 4. —
proxime praece e eſt haec deſcriptio:
vero quoque (

Cf. *Journal des S ans* a. 1689. Jan. p. 3

Giry. *Vie de S. Louis; par* FRANÇOIS GIRY; i
Recueil des Vies des Saints ad d. XXV Augu

Baillet. *Vie de S. Louis; par* ADRIEN BAILLET; i
dem *Recueil des Vies des Saints* ad d. XXV A

Stilting Acta ſancta Ludovici, Francorum
illuſtrata commentario et notationibus a
NE STILTINGO, e Societate Jeſu, Presbyter
logo. Antverpiae 1741. fol. — Conſ
haec Acta, ſeparatim quoque edita, part
mi quinti Actorum : Antverpiae

nſi Auguſto dicatorum, ſeu totius operis vo-
inis XXXVII. In fine adiectae ſunt tres Lu-
vici IX vitae deſcriptiones a nobis iam com-
mor tae, nempe: Godofredi de Belloloco,
onymi, Confeſſoris reginae Margarethae, a
ingo Latine reddita, atque Joinvillii, ab eo-
civitati Romanae tradita.

Cf. *Remarques critiques de M. l'Abbé* LEBEUF *ſur les Actes de S. Louis, nouvellement publiés par les Bollandiſtes*, in *Mercure de France* a. 1735. Febr.

Hiſtoire de St. Louis, Roi de France, avec un de Bury.
régé de l'hiſtoire de croiſades: par M. DE BURY. À
is 1775. II Voll in 12 mai. — Auctor, tunc
poris nonagenarius fere, hoc opere finem
oſuit multis, quibus inclaruit, ſcriptis ſuis
ricis. De fontibus hiſtoriae ſaeculi decimi
non valde ſollicitus, dictione haud iniu-
a expoſuit res a Ludovico IX et Francogal-
eo tempore geſtas.

Cf. *Journal encyclopedique* a. 1776. T. II. p. 226-
235.

Ludwig der Heilige, König von Frankreich. 2 Ludwig der Heilige. (Heſs).
ile. Frankfurt am Mayn 1788. 8 min. —
ctor JOHANNES CAROLUS HESS, a commenta-
ſecretis tabularii ducalis Gothani, laudabi-
operam in hoc libro utili concinnando po-
; maiore adhuc laude dignus, ſi, quae in
dovici caeterum ſuperſtitioſi indole laudata
rint, minus neglexiſſet, ſtiloque minus cala-
rato uſus fuiſſet. Fontes ignotos haud adiiſ-
ac ne Joinvillium quidem ubique ſollicite ſa-
conſuluiſſe videtur. Segmenta ſaepe minuta,
bus librum diſſecuit, moleſtiam lectoribus
ant. Maxima operis pars occupatur hiſtoria
peditionis cruciatae in Aegypto.

Cf. Allg.

2400 ſqq. — Auctor huius epiſtolae ſenten-
m Maillarti et Montfauconii*) deſtruere ſtu-
t, qua Nova Villa, (Neuville) in dioeceſi Bel-
vacenſi locus nativitatis S. Ludovici ſit haben-
s, quum antea Pinciacum (Poiſſy) idem cre-
retur.

Réponſe de M. MAILLART *à la Lettre du P. Tex-* Maillart.
te; *Mercure de France* a. 1736. Jun. Vol. II.
1327 ſqq.

Réponſe du P. TEXTE *à la Lettre précédente;* Texte.
id. Dec. Vol. I. p. 2595 ſqq.

Refutation de deux Ecrits du P. Texte, au ſujet Lebeuf.
lieu de la naiſſance de S. Louis, ou Lettre écrite
M. l'Abbé LEBEUF; ibid. a. 1737. Mart.
412 ſqq.

Réponſe du P. TEXTE; ibid. Jun. Vol. II. Texte.
1318 ſqq.

Lettre adreſſée aux Auteurs du Mercure par un Lettre etc.
voyageur littéraire, ſur le même ſujet; ibid. a. 1738.
Mart. p. 428 ſqq.

Réponſe du P. TEXTE *à la Lettre précédente;* Texte.
ibid. Jul. p. 1480 ſqq.

Lettre de M. l'Abbé LEBEUF *au P. Texte, au ſu-* Lebeuf.
jet de ſes derniers Ecrits, avec deux Inſcriptions re-
marquables de l'Egliſe de Garches près Paris; ibid.
Dec. p. 1746 ſqq. Maillartus et Lebeufius
victoriam de Texto reportaſſe videntur.

Lettre ſur quelques circonſtances de la Vie de S. Lettre etc.
Louis, qui ont rapport à l'Abbaye de Chaalis dans la
dioceſe de Senlis; ibid. a. 1736. Sept. p. 1953 ſqq.

Lettre de M. l'Abbé LEBEUF, *touchant quelques* Lebeuf.
particularités d'un Manuſcrit de la Vie de S. Louis;
ibid. a. 173[illegible]. Febr.

Res annis 1242 et 1258 geſtae egregie illu- de Vic.
ſtrantur in notis ſive diſſertationibus XXXIII,
XXXIV,

*) in *Monumens de la Monarchie Françoiſe* T. II. p. 121.

XXXIV, XXXIX et XL Tomi III operis, inſcribitur: *Hiſtoire de Languedoc par D.* VIC *et* VAISSETTE.

Manuel. *Coup d'oeil philoſophique ſur le regne* *Louis, par M.* MANUEL. à Paris 1786. 8.

Barral. *Eloge du Roi St. Louis, avec des Notes d* RAL. à Paris 1787. 8. Cf. *Journal des Sa* 1788. T. IV. p. 635.

◆ ◆ ◆

(d'Auteuil) Blanche etc. *Blanche, Infante de Caſtille, mère de S.* *Roy, Reine et Regente de France.* à Paris 16 Auctor eſt CAROLUS DE COMBAULT, Liber D'AUTEUIL.

§. VII.

REGNA PHILIPPI III ET IV, LUDO CI X, PHILIPPI V ET CAROLI IV a 1270 — 1328.

A. Fontes.

Chronique de France. *Chronique de France, finiſſant en 1285:* bei *Alliance chronologique* I. II. p. 529 ſqq.

Guilielmus de Nangiaco. Geſta Philippi, quem Audacem cogi nant, filii ſancti Ludovici, fratris Robert auctor familiae Borboniae, Francorum I deſcripta per GUILIELMUM DE NANGIACO, nachum S. Dionyſii, excerpta ex eius chro inter *Pithoei* Scriptt. hiſt. Franc. XI. p. 4 Editio emendata ope duorum Manuſcript apud *Du Cheſne* T. V. p. 516-548. — In Philippi III et IV hicce Guilielmus eſt ſc magnae auctoritatis, quippe qui eo tempo xit intimaque familiaritate uſus eſt cum adminiſtrationi negotiorum publicorum lectis.

Fra

Fragmentum de vita Philippi Audacis, Fran- Fragmentum.
ae Regis, ex vet. Cod. MS. apud *Du Cheſne* T.
p. 549.

Chroniques de France en vers, depuis l'an 1214 Chroniques de France.
ſqu'à l'an 1296; in *Diſſertations ſur l'hiſtoire de aris par M. l'Abbé* LEBEUF T. II.

Fragmentum Chronici Colmarienſis, de cau- Fragmentum chron. Colmar.
 funeſti belli inter Philippum IV, Galliae, et
duardum I, Angliae Reges, in quo Rex Ro-
anorum, Adolphus, Anglorum partes ſecutus
it; inter *Urſtiſii* *) Scriptt. Hiſt. Germ. T. II.
 54 ſqq.

ANTONII COCCHI *Lettera critica ſopra un Manu-* Cocchi.
ritto in cera. In Firenze 1746. 4 min. — In-
t deſcriptio JOHANNIS DE S. JUSTO Diarii itine-
 Philippi IV, Regis Francorum de a. 1301, in
bellis ligneis cera obductis exarati, quas ipſas
cerpſit; quanto rectius egiſſet, ſi easdem no-
s integras exhibuiſſet! Pars earum ſervaba-
r Pariſiis in Abbatia S. Victoris. Cognoſci-
us ex iisdem non ſolum Loca, ubi Rex cum
niuge annis 1301 et 1302 in itinere verſus
andriam indeque verſus Turonum commora-
s fuit, ſed etiam nomina perſonarum illu-
rium, aulam regiam comitantium: praecipue
ro alimenta, in uſum aulae converſa, eorum-
e pretia.

Cf. *Dictionnaire* DE PROSPER MARCHAND T. II. p. 164.

LEBEUF in *Mémoire touchant l'uſage d'écrire ſur des tablettes de cire;* in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XX. p. 276 ſqq.

Nouveau Traité de Diplomatique T. I. p. 484 ſec. verſ. Theot.

Praeclara

*) Fonteinus male laudat *Freheri* Collectionem.

Praeclara F[illegible] facinora.

Praeclara Francorum facinora, variaqu[e] rum certamina, pluribus in locis, tam [c] orthodoxae fidei, quam ipſius Gallicae hoſtes, non impigre geſta, ab a. 1202 1311. ſ. a. typis Gothicis. 8. Eadem corr[ectius] edita a *Guillelmo de Catel* in eius *Hiſtoire de[s] [Com]tes de Toulouſe*: inter Monim. p. 111 ſqq. E[t] *Du Cheſne* T. V. p. 764-791; additis in his verbis: *Quae vulgo* Chronici Simonis [Comi]tis Montis-fortis *nomine deſignatur: aucto[re] quidam putant.* PETRO, *Lodovenſis Eccleſiae* [Epiſco]po (qui floruit circa a. 1312) Quisquis auctor ſit brevis huius chronici, vixit poſt initium ſaeculi decimi quarti *Franc[ice]* quoque exſtat verſio hac epigraphe: *Hiſt[oire des] guerres faites en pluſieurs lieux de la France, [en] Guyenne et Languedoc contre les Heretiques, [et] leurs contre certains ennemis de la Couronne, e[t] Conqueſte de la Terre-Sainte, et tout ce qui eſt [advenu] en France digne de memoire, depuis l'an 1200 [jusqu']en 1311; par* JEAN FOURNIER *) *de Mon[tauban]* à Toloſe 1562. 8. Auctor huius libri rar[o] ſeſe exhibere verſionem.

Cf. DE FONTETTE T. I. p. 376. T. II. p. 164.

Acta inter Bonif. VIII etc.

Acta inter Bonifacium VIII, Benedictu[m] Clementem V, ſummos Pontifices, et P[hilip]pum Pulchrum, Regem Francorum; acce[dit eo]rum hiſtoria ex variis ſcriptoribus S. l. (ſe[d] ex apud Chevillot) 1613. 12. Eadem au[ctiora] et emendatiora, cum eorundem hiſtoria ex ſcriptoribus (accedit Tractatus ſive quaeſt[io]

p[...]

* [illegible] *Fontettae* [illegible] T. I. p. [illegible] T. II. p. 164 [illegible] [illegible], ut et [illegible] 1668. [illegible] [illegible] creſcere [illegible], hunc librum [illegible] quod [illegible] *Lenglet* (T. XII p. 186) [illegible] atque auctorem appellat [illegible].

ate Papae, ſcripta circa a. 1300). S. l. (Pa- 1614. 8. — Olim SIMON VIGOR, Conſi- regius Francicus, editor huius collectio- liſſimae credebatur: ſed *Grosleyus* in *Vie* hou (T. II. p. 199 ſq.) demonſtravit, FRAN- PITHOEUM verum eſſe editorem. V. inter ſcriptores recentiores libros Puteani leti.

ttre envoyée par tous les Barons du Royaume nce, au College des Cardinaux, quand le Roy contre Boniface Pape. S. l. et a. 8. Lettre etc.

iſtola tempore Philippi Pulchri, Regis ianiſſimi, ſcripta contra Bonifacii VIII tiones ex vetere cod. MS. fideliter. S. l. 8. Addita eſt verſio Francica. Epiſtola.

ciculus Actorum pertinentium ad contro- n inter Bonifacium VIII et Philippum IV, Galliae; in *Leibnitii* Mantiſſa Codicis iu- it. dipl. (*Hannoverae* 1693. fol.) p. 222 ſqq. vi in hoc faſciculo offertur. Faſciculus.

ta GUILLELMI MAIORIS, *Andegavenſis Epiſco-* ipſomet relata; in *Dacherii* Spicilegio T. 159 ſqq. — Hiſtoriae Francicae inde ab o usque ad a. 1314 haec Geſta inſerviunt. Guill. Maior.

ogia Philippi Pulchri, Francorum Regis, e filiorum, Ludovici Hutini et Philippi : excerpta ex Chronico *Landulphi de Co-* Canonici Carnotenſis; in *Labbei* Nova ISS. T. I. p. 659, in quam migrarunt e lphi *Breviario hiſtoriali ab orbe condito ad pora* (Pictavis 1479. 4). Auctor vixit cir- 320. Elogia etc.

B. *Scriptores recentiores.*

de Matthieu de Vendome, Abbé de S. Denys, d'Eſtat ſous Philippe le Hardi; par CHARLES C. Ancell.

DE COMBAULT D'AUTEUIL. Au Mans 164
et in eiusdem *Hiſt. des Miniſtres d'Etat* p. 46

Dupuy. *Hiſtoire de Pierre Broſſes, Favori ſous P*
III; in *Hiſtoire des Favoris* de DUPUY.

Diſſertation etc. *Diſſertation ſur un Tombeau de Philippe le*
di, et ſur l'uſage d'inhumer le coeur et les entr
des Princes ſéparément de leur corps; in *Merc*
France a. 1725. Aug.

Vaiſſette. *Remarques ſur quelques circonſtances de la g*
que le Roi Philippe le Hardi fit au Comte de F
1272; *par D.* VAISSETTE; in *Hiſt. de Lang*
T. IV. Nota II.

Epoque et circonſtances de l'Entrevue qu'eu
Toulouſe en 1280 *le Roi Philippe le Hardi et I*
II, Roi d'Arragon; ibid. T. IV. Nota V.

Obſervations ſur l'epoque et le lieu de la m
Philippe le Hardi, et ſur quelques circonſtances
expedition en Catalogne; ibid. Nota VII.

◆ ◆ ◆

Eclairciſſement etc. *Eclairciſſement ſur la ſtatue equeſtre de Phil*
Bel, et ſur la fondation qu'il fit à Notre-Dam
conſéquence de la victoire qu'il remporta ſur les
mans; in *Voyage de M* JOLY *à Munſter* ſeu p
à Paris 1670. 12) p. 25 ſqq. Cf. p. 339 ſqq.
infra ſcriptores de Philippo VI.

Texte. *Diſſertation du Père* TEXTE, *Dominicain*
une Medaille de Philippe le Bel, qui a pour Lég
Vota mea Domino reddam; in *Mercure de F*
a. 1742. Aug. p. 1765 ſqq.

Eiusdem *Lettre ſur le lieu de la ſepulture du*
de Philippe le Bel; ibid. a 1739. Mart. p.
ſqq. — Probatur, cor huius regis ſerva
... monaſterii, quod moniales ex ordine
... habitarunt.

*Lettre à M. l'Abbé de la Porte, touchant l'Inſ-*cription Latine, placée en 1760 ſous la ſtatue equeſtre de Philippe le Bel, à Notre-Dame de Paris; par M.* (PIERRE ANTOINE) BERTHIER (*Prêtre*); in *Obſervateur littéraire* a. 1760. p. 245 ſqq. Berthier.

Hiſtoire d'Enguerrand de Marigny, Favori ſous Philippe le Bel; in *Hiſtoire des Favoris* DE DUPUY. Dupuy.

Hiſtoire des guerres entre la France et la Flandres, depuis l'an 1180 juſqu'en 1313; par AUGUSTE GALLAND; in eiusdem *Mémoires pour l'Hiſtoire de Navarre et de Flandres* (à Paris 1648. fol.). Galland.

Hiſtoire du différend entre le Pape Boniface VIII et Philippe le Bel, Roy de France, où l'on voit ce qui ſe paſſa touchant cette affaire, depuis l'an 1296 juſqu'en 1311. Enſemble le Procès criminel fait à Bernard, Evêque de Pamiers. Le tout juſtifié par les Actes et Mémoires pris ſur les Originaux, qui ſont au Tréſor des Chartres. à Paris 1655. fol. — Collegit et elaboravit hoc opus PETRUS PUTEANUS (DUPUY), Conſiliarius et Bibliothecarius regius; ſed morte eo abrepto a. 1651, opus vulgavit frater eius, JACOBUS, Prior ad S Salvatorem Pariſiis († 1657). Inſunt vero ſequentia: 1 Hiſtoria peculiaris magni illius diſſidii inter Papam Bonifacium VIII et Philippum Pulchrum, Francorum Regem, excitati; quum Francogallice, tum Latine. Quo in negotio Puteanus non ſine partium ſtudio, nimirum favens regi, verſatus videtur. Brevitate inſuper uſus eſt, exhibituus quaſi ſolummodo introductionem in chartas, quas poſtea offert, publicas. Francogallice haec hiſtoria repetita eſt a *Cartio* in editione operis Thuanei (*Lond.* 1733. 4) T. VII. 2 Probationes huius hiſtoriae; ubi et *Acta*, paullo ante ſub littera *A* a nobis laudata repetuntur non ſo- (Dupuy) Hiſtoire du différend etc.

1. *Hiſtoire des Démêlez ... pe Boniface ... avec Philippe le Bel, Roi de ... e; par feu A. BAILLET, Bibliothécaire de .... le Préſident ... mongnon* († 1706). à Paris 1717. 12 mai. ... pis minutioribus) 1718. 12 mai. — ... hanc provinciam eo lubentius ſuſcipiebat, ... paſſim, maxime in codicibus manu ſcriptis ... nianis, inveniret monimenta publica, ... ſcriptores ſuperiores latuerant, ad integ... autem narrationis maxime pertinebant ... etiam operis adiecta. Suggeſſit illa ma... partem Jacobus le Long, editor quoque lib... humi. Inſtituta in prooemio diſſidiorum ... cii et Philippi cum litibus, quae Ludovic... cum Innocentio XI interceſſerunt, comp... ne, priore par... traduntur, quae ſeden... facio geſta ſunt; ...oſteriore explicatur, q... Benedicto XI et Clemente V contigerit, ... Iſta odia in Co...ilio Viennenſi exſtinxiſ... conſtat. Qu... omnia ordine lucido, ... et ad fidem mo... ...ublicorum ... nuntur.

Cf. l'Europe ...

in *Hiſt. eccl. novi Teſt. Saec.* XIV. Diſſert. IX. p. 479 ſqq.

Eadem diſſidia illuſtrantur Notis ſive diſſertationibus XI, XII, XIII et XIV Tomi IV Hiſtoriae Occitaniae ſaepe laudatae. de Vic.

Obſervations ſur une Bulle de Boniface VIII, en date du 27 Juin 1298; par M. GAILLARD; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XXXIX. p. 642-661 (1771). — Ineſt litteris Pontificis Romani non ſententia arbitri, ſed mandatum indignum ad Philippum et Eduardum, reges, diſſidiis ſuis finem imponendi. Eandem tamen non adeo inurbanam eſſe, ut plurimi recentiorum volunt, auctor demonſtrat. Gaillard.

Huc etiam pertinent ſcriptores de abolitione ordinis Templariorum, a Philippo IV potiſſimum confla..., alibi, ubi de hiſtoria ordinum huius generis agetur, enumerandi.

✦ ✦ ✦

Affaire de Pierre de la Tilly ſous le Règne de Louis le Hutin, par le P. GRIFFET; in eius editione Hiſtoriae Francicae, a *Daniele* elaboratae, Diſſ. XLI. Griffet.

Hiſtoria mirabilis de Francorum Rege ſuppoſito: ſcripta per THOMAM AGAZZANUM et SALOMONEM PICOLOMINEUM, Italos; in *J. J. Chifletii* Operibus politico-hiſtoricis (*Antverp.* 1650. fol.) p. 278 ſqq. — Eſt fabula Romanenſis, petita a Johanne, filio Ludovici X, cuius uxor, Clementia Andegavenſis, poſt eius obitum illum peperit, d. 15 Nov. 1316, exſtincto iam d. 19 Nov. eiusdem anni, quem vero auctores huius fictionis usque ad a. 1362 inter varios fortunae caſus vixiſſe ſomniant. Falſitatem hiſtoriae probat p... ALEXANDER TENNEURIUS in *Veritate* Agazzanus.

tate vindicata adversus J. J. Chifletii Vindicias (Par 1651. fol. P. I. p. 115 ſqq.

de Bréquigny *Mémoire ſur les différends de la France avec la Ca ſtille, ſous les Régences des Rois de France Philippe I et Philippe IV; par M.* DE BREQUIGNY; in *Mém l'Acad. des Inſcript.* T. XLI. p. 691-725. — Ne ſibi antea diſſidia iſta, per triginta fere ann (1275-1305) utrique regno funeſta, tanto o dine ac nexu expoſita fuerunt, quam hoc loco Francogallo doctiſſimo, ope tabularum publi rum, quas Londini e theſauris tabularii re primus eruerat, earumque, quas Rymerus ol in lucem protraxerat, effectum eſt.

Eiusdem *Mémoire ſur les différends entre la Fra ce et l'Angleterre, ſous le règne de Charles-le-F* ibid. p. 641-692. — Iisdem adminiculis ſuffu tus auctor lucem haud exiguam rixis inter Ga liam et Angliam, ab a. 1303 ad a. 1327, agi tis accendit.

de Belleforeſt. *Vie de Charles VI; par* FRANÇOIS DE BELL FOREST; in eius *Hiſtoire des neuf Charles.*

SECTIO XV.

Scriptores de rebus geſtis ſub regibus gentis Valeſiae.

a. 1328 — 1589.

A. *Fontes huius periodi generales.*

Froiſſart. JOHANNES FROISSARTUS, ſcriptor tempo illius nobiliſſimus, principem inter reliquos tenet locum. Is vero Sacerdos, Canonicus Theſaurarius Eccleſiae collegialis Chimaenſ Hiſtoricus aeque ac poeta, natus eſt Valentia (*Valenciennes*) ad Scaldim in Hannonia, circa

a:

[circ]um 1337. Ipſe quodam carminum ſuorum lo[co] ſignificat, ſe patrem habuiſſe Thomam, in[sig]nium equeſtrium pictorem. Inde a prima [pu]eritia ſpiritu agitabatur vividiſſimo et inquie[to], qui eum per omnem vitae curſum haud diu [in] eodemque loco commorari nec ſingulis ne[go]tiis longo tempore incumbere ſineret. Ipſe [fa]tetur, ſe non tantum maximam iuventutis par[te]m triviſſe ſodalitiis et conviviis hilaribus, ve[na]tione, muſica, ſaltationibus, epulis magnifi[ci]s, vino ac foeminis, verum etiam, conſuetu[di]ne harum rerum allectum, huic vivendi ge[ne]ri in ſeram usque ſenectutem deditum man[ſiſ]ſe. Nec tamen eodem ſic diſtrictus vixit, ut [am]orem erga litteras, quem a praeceptoribus [ac]cepiſſe videtur, omnem exuerit, ut potius, [pr]ecibus *Roberti de Namurco, Domini de Beaufort,* [qu]em *ſon cher Seigneur et Maiſtre* appellat, indu[ct]us, vix annum viceſimum ingreſſus, animum [a]d deſcribenda temporis ſui bella, praecipue in[it]a proelio ad Pictavium (a. 1356), intenderet. [Q]uatuor annos poſt, Angliam petens, partem [o]peris Reginae Philippinae Hannonienſi, uxori [E]duardi tertii, obtulit. Licet tunc temporis ad[hu]c iuvenis, itinera tamen iam inſtituerat in re[m]otiſſimas Galliarum provincias: finis autem [it]ineris verſus Angliam fuit remiſſio animi, plu[re]s per annos amore quodam infelici afflicti. [V]ox tamen eodem retractus, opitulante regina [P]hilippina, in Galliam revertit ad amicam. [P]oſt irritos autem conatus regreſſus in Angliam, [P]hilippinae iſtius miniſterio ſeſe dicavit; ea enim [po]pulares, ex Hannonia adventantes, homines[q]ue litteris bonis imbutos, lubenter ſuſcepit lu[bens]que. Sic inde ab a. 1361 huic Reginae ab [ep]iſtolis fuit quinque per annos; quorum

 magnam

[illegible], cuius carmina, [illegible],
ac de ſuis nonnulla addidit; quod opus i
Meliador ſive *Chevalier au ſoleil d'or.*
Wenceslao a. 1384 Capellanus evaſit
Guidonis Bleſenſis. Per tres fere annos
in comitatibus Bleſenſi et Turonenſi
hortante Comite Guidone, hiſtoriam
paullisper neglexerat, novo animo cum
potiſſimum a. 1388, quo pax inſtaur
Quem in finem quoque, litteris Co
commendatitiis munitus, viſitavit aulam
Gaſtonis Phoebi Fuxenſis, multum
Comitem itineris caſu nactus equitem
Lyon, aulae Fuxenſi addictum, in artib
ac belli exercitatiſſimum; a quo Froiſſar
multa ſibi utilia didicit; cuius beneficii
ſim in opere ſuo grato animo meminit.
munifice onuſtus, Avenionem viſit ind
itinera inſtituens, tandem rediit ad lare
elaborando maxime intentus Quum
huc deficerent, quae ad hiſtoriam belli
ſpanis neceſſaria e nt, [illegible]delburgum
lan[illegible]ia petiit, u *Parte* , nobilis L

ubi eodem tempore armiſtitium inter Fran-
et Angliam fuit ſtabilitum. Anno 1394
adipiſcendi canonicatum in Inſulis *(Lille)*,
Pontifex Romanus a 1378 illum ornave-
alii ceſſit. Armiſtitio iſto uſus, Froiſſar-
. 1395 ultima vice iter in Angliam inſtituit,
riae belli Hibernici maxime intentus, atque
tres menſes, a Richardo II Rege donis or-
r, rediit in patriam. Anno 1397 dominus
Comes Guido, e vivis deceſſit, Froiſſar-
num ſexageſimum agente. Quatuor annos
em poſtea vixiſſe, certo ſcimus, quia adhuc
n a. 1400 geſtarum in opere meminit. Quam
utem poſt hunc annum vixerit, nullo mo-
ſcbenus erui potuit.

Operis igitur ſaepe memorati, quo hiſtoria
1326 usque ad a. 1400, bella potiſſimum
cogallorum cum Anglis, Francogallice de-
antur, varias habemus editiones typis ex-
as: nec tamen ſatis accurate de iis conſtat,
rariſſime, nec omnes uno eodemque loco,
ccurate conferri inter ſe poſſent, occurrunt.
ipis editionis tomi quatuor Pariſiis, redem-
us *Franciſco Regnault*, et *Antonio Verardo*,
ierunt; et quidem tomus primus, ſine anni
io, hac inſcriptione: *Le premier volume de*
ſart. *Des croniques de france, dangleterre,*
e, deſpaigne, de bretaigne, de gaſcongne, des
res, et lieux circonvoiſins. Subſcriptio ſic ſe
t: *Cy finiſt le pmier volume des croniques de*
r Jehan froiſſart *ſur les guerres de france et*
leterre et autres lieux voyſins. Imprime a paris
françois regnault *libraire demourant en la rue*
Jacques a lenſeigne ſainct Claude. Folia
.XXI. In fronte ac in fine huius tomi con-
tur elephas turrim portans cum nomine
Fran-

Franciſci Regnault. Alia exempla eiusdem
eiusque editionis eandem quidem habe
ſcriptionem, ſed aliam figuram ligno in
nempe tria lilia cum nomine *Antonii Verar*
po[r]traphi. Eadem figura eſt in fine, cu
ſubſcriptione: *Cy finit le pmier volume des cro*
de meſſire Jehan froiſſart *ſur les guerres de Fr*
dangleterre et autres lieux voyſins. Imprime a
pour Anthoine Verard *libraire iure demourant en*
rue de la iuifuerie a l enſeigne de ſainct iehan leva
deuat la rue neufue noſtre dame Ou au palais a
mier pillier deuat la chappelle la ou len chante la m
ms ſſeigneurs les preſidents. Tomus *ſecundus* i
bitur: *Le Second Volume de* froiſſart. *Des*
ques de france, dangleterre, deſcoce, deſpaigne,
taigne, de gaſcongne, de flandres et lieux cir
ſins. Et in fine: *Cy finiſt le ſecond volume de*
niques de meſſire Jehan froiſſart *ſur les gue*
france, dangleterre, eſcoce, eſpaigne, bretaigne
dres et autres lieux voiſins. Imprime a pari
frangois regnault *libraire demourant en la rue*
Jaques a lenſeigne ſainct Claude. Folia CCL
In aliis huius tomi exemplis inſigne Fra
Regnault proſtat, in aliis Franciſci Verardi
haec quidem ita ſubſcribuntur: *Cy finiſt le*
volume de meſſire Jehan froiſſart *ſur les croniq*
France: Dangleterre: Eſcoce: Eſpaigne: Bre
et Flandres: et lieux voiſins. Imprime a par
Michel le noir, *libraire de luniuerſite de pa*
mourant deuat ſainct Denis de la chartre A l
noſtre dame Le quinzieſme de Juillet Mil cin
et ... In his tomi ſecundi exemplis quin
folia poſtrema denuo typis expreſſa vide
differunt enim in quibusdam minutiis ab e
plis pro Franciſco Regnault impreſſis. *Ter*
quartus tomus huiusmodi ... rietas hauc

ferunt. Ille quidem hanc oſtendit epigraphen: *e Tiers Volume de froiſſart. Les croniques de rance, deſcoce, deſpaigne, de bretaigne, de gaſcongne, flandres Et lieux circonuoiſins.* In fine: *Cy iſt le tiers volume de meſſire* Jehan froiſſart *ſur croniques de frace dagleterre, eſcoce, eſpaigne, etaigne, et flandres et lieux voiſins. Imprime a pa-, par* Anthoine verard *libraire demourant deuant rue neufue noſtre dame a lenſeigne ſainct Jehan angeliſte ou au palais au premier pillier deuant la appelle ou le chãte la meſſe de meſſeigneurs les preſi-ns.* Folia CCXXXI. Tomus quartus eadem tione inſignitur, nimirum: *Le quart volume de* oiſſart *Des croniques etc.* In fine: *Cy finiſt le uart volume de meſſire* Jehan froiſſart *ſur les croni-es de France, dagleterre, eſcoce, eſpaigne, bretaigne, ndres, nauarre, arragon, napples, hongrie et lieux rconuoiſins Imprime a Paris Lan de grace mil cinq ns et dix huyt le VII jour doctobre pour* Anthoine erard *etc.* Folia CVI. In folio. Huic editioni eſt continuatio hiſtoriae usque ad a. 1498, ab ctore anonymo elaborata.

Editionem *ſecundam* dicunt prodiiſſe *Pariſiis* mis quatuor in folio typis *Michaelis le Noir;* et, uidem tomum primum a. 1503, ſecundum et rtium a. 1505, atque hos tres redemtore *Guil-lmo Euſtachio;* tomum vero quartum, anno 513 inſignitum, partim pro eodem *Euſtachio,* artim pro *Franciſco Regnault.*

Editio *tertia*, cui continuatio hiſtoriae usque d a. 151. meſt, redemtore *Johanne Petit*, libra-o Univerſitatis litter. Pariſienſi, et typographo *ntonio Couteau* a. 1530 prodiit, quatuor volumi-bus in folio. Haec et ſecunda editio eſſe di-untur repetitiones primae.

Quarta

Quarta editio hac epigra insignitur *Premier Volume de l'Hiſtoire et Cronique de* Jehan Froiſſart, *reueu et corrigé ſus divers plaires, et ſuyuant les bons Auteurs, par* Sauuage *de Fontenailles en Brie, Hiſtoriogra Treſchreſtien Roy Henry II. de ce nom. Avec lege.* A Lyon, *par* Jan De Tournes, *Imp du Roy* M. D. LIX. — *Le Second Volume etc* eod. In fine legitur: *De l'Imprimerie de J Tournes à Lyon, rue raisin, à l'enſeigne de Viperes.* — *Le Tiers Volume etc.* ibid. M. D. L *Le Quart Volume etc* ibid M D. LXI. fo Dionyſius Sauvage in praefatione ad tomu mum docet, ſe hanc editionem curaſſe ſ dum editionem anni 1530, in conſilium adhibitis duabus ſuperioribus, illa nempe, Michael le Noir, Pariſiis a. 1505 typis exp rit, atque editione Antonii Verard, lil ſine anni indicio, quam ipſam antiquiorem bus reliquis conjicit: omnes vero tres quaſi eſſe eandemque. Obſervat ſimul, r tionem operis Froiſſartiani usque ad cap ineſſe quoque libro, qui inſcribitur: *La des Hiſtoires*, paucis tantum immutatis. ſe magnam operam poſuiſſe in contextu Fro ti emendando atque annotationibus illuſtr quod quidem negari nequit: at vituperand detur, quod praeter epitomas duas manca los codices manu ſcriptos conſuluerit. etiam annotationes non ſatis doctum e pro unt. Cf. v. c. *Tenlerus* in diſſertatio antiquitate inventionis pulveris pyrii; in *rischen Abhandlungen der Königl. Geſellſcha Wiſſenſchaften zu Kopenhagen aus dem D überſetzt* — von V. A. Heinze I. I. p. Ab impoſituris tamen et omiſſionibus

q-

arum Gottlob Kranzius, olim Rector et Biblio-
ecarius Vratislavienſis, in *Memorabilibus biblio-
ecae publicae Eliſabetanae Wratislavienſis a fundato-
celeberrimo Rehdigerianae dictae* (p. 86 ſq.), Sal-
gium incuſat, immunis fuiſſe videtur, teſte
...belio, cuius ſcriptionem mox laudabi-
us *).

Sexta Froiſſarti editio eſt mera repetitio Sal-
gianae, prodiitque *Pariſiis* 1574, quatuor vo-
minibus in folio. Lineae paullo preſſius exhi-
tae eoque volumina compactiora facta ſunt.

Exſtant etiam operis praeſtantiſſimi Excerpta
t Epitomae. Et primo quidem: *Fragment de
Hiſtoire de* Froiſſard, *touchant la ſedition faicte à
aris, du temps du Roy Charles VI, et de ce qui
n enſuivit. Enſemble un autre du meſme argument,
... de la Mer des hiſtoires de Gaguin* (Lugduni, ut
detur) M.D LXIIII. 8. — Ex editione Lug-
nenſi Voll. II inde a p. 230: *Tant exploita le
oy de France*, usque ad p. 233: *Maiſtre Jehan
Mareſt.* — *Sleidanus* epitomen Latinam ela-
ravit ſic inſcriptam: *Froiſſardi*, Nobiliſſimi
riptoris Gallici, Hiſtoriarum opus omne, iam
mum et breviter collectum, et Latino ſermo-
redditum, a *Joanne Sleidano*. Pariſiis, ex offi-
na Simonis Colinaei 1537. 8. *ibid.* ap. Andream
ecchelum 1562. 16. Cum Sleidani verſioni-
s Latinis Phil. Cominaei et Claudii Seſellii de
p. Gall. in collectione, quae inſcribitur: Tres
allicarum rerum ſcriptores nobiliſſimi. *Fran-
f. ad Moen.* ex off. typogr. Andr. Wecheli 1578.
L. Ante et cum Cominaeo. ibid. 1584. 12.
ter Scriptores rerum Britannicarum Hier.
Com-

*) *Carmeau* quoque in *Mém. de l'Acad. des Inſcript.* T. XIII.
p. 566 ſq. Salvegii defenſorem egit, licet minime neget,
eam editionem valde eſſe imperfectam.

ſuo. Liber quidem, ut omnes Sleidani,
ganter Latine ſcriptus, qui vero Froiſſart
mis contractum, nec ſatis ſi lum ſiſtit. Na
nulla, ab auctoris ſenſu abhorrentia, e
tur, atque facinora Anglorum illuſtriori
tuntur. Colores, quibus Froiſſartus
prorſus abſterſi videntur. Curnius (l. c.
Sleidanum defendere ſtudet. Idem ol
Belleforeſtum in Francogallica Froiſſarti e
Sleidanianam ad verbum transtuliſſe, m
dem fide, dum eius minime meminerit.
bitur ſic: *Recueil diligent et profitable, au
contenues les choſes plus notables à remarqu
toute l'Hiſtoire de Jean Froiſſart, mis en un
illuſtré de pluſieurs Annotations; par* Françc
leforeſt. *à Paris* 1572. 16.

Verſio operis integri *Anglica* hac ep
ornatur: *Here begynnith the firſte V*
John Froyſſart; *of the Cronycles of E
France, Spagne, Portyngale, Scotlande,
Flaunders, and other Places adjoynynge.
lated oute of Frenche into oure maternall E
Tongue by* John Bourchier *Knyght*

ord Berners, etc. *Imprinted at London in Flete-rete, by* Richarde Pynſon *Printer to the Kyn-es Noble Grace, and ended the 28th Day of Jan.* 523. fol. Continuatio ita inſcribitur: *Here be-ynneth the thirde and fourthe Boke of ſir* John Froiſ-ırt *of the Chronycles of England etc. Translated c. by* Joh. Bourchier *etc. Deputie Generall of the ynge's Town of Calais, and Marcheſſe of the ſame, at e Commandement etc. of Kyng Henry VIII etc.* t in fine: *Thus endeth the third and fourth Boke of ir* John Froiſſart *of the Chronycles of England etc. Translated out of French etc. By* J. Bourchier *etc. t the hyghe Commandement of K. Henry VIII etc. hich two Bokes be compyled into one Volume and fy-shed in the ſaid Towne of Calais the 10th Day of Marche, in the 16th Yere of our ſaid Soverayne orde's Raigne. Imprinted at London in Feteſtrete, y* Richarde Pynſon *Printer to the Kynges Mooſt oble Grace: And ended the laſt Day of Auguſt, the ere of our Lorde God* 1525. fol. Excerptum hu-s editionis tradit W. *Oldys* in *Britiſh Librarian* Lond. 1738. 8) p. 67 ſqq. *With. Middleton*, ab 1541 usque ad a 1547 artem typographicam ercens, primum volumen huius vel alius ver-onis typis expreſſiſſe dicitur. Laudat etiam ootettus verſionem *Belgicam*, elaboratam a *Ger-t Potters Van der Loo* S. l. et a. in folio: ſed lu-em publicam illa nunquam vidit, manu ſcripta ntum ſervatur Lugduni Batavorum in biblio-heca univerſitatis litterariae.

Haec fere ſunt, quae nos de Froiſſarti editio-ibus, excerptis, epitomis et verſionibus con-irere potuimus. Ex omnibus patet, novam ditionem minime fore ſuperfluam, ſed potius ratam, quid? quod neceſſariam. Talis editio onge praeſtantior ſuperioribus reddi poſſet, ſi

bello infra laudando, ubi et editiones Froi
verſiones caet. recenſet. Inſeruit etiam p
indicem aliorum codicum manu ſcriptorum
ter quos eminet, qui in bibliotheca public
nenſi conſpicitur, a *J. R. Sinnero*, eius c
olim, copioſe deſcriptus in eius Catalogo
MSS. Bibliothecae Bernenſis T. II. p. 220
ubi et epitome diſſertationum Curnianarum
quibus poſtea, exhibetur. Ante quatuor
quidem, et quod excurrit, annos certiore
eramus, ſocium quendam academiae reg
ſcriptionum, quae Pariſiis floruit, novam
ſarti editionem moliri **): ſed poſtea nil a
de eadem nobis relatum eſt.

Reſtat, ut etiam de huius operis argu
et pretio hiſtorico, de eius virtutibus, ac
paullo curatius referamus. Quo in negoti
nius dux erit tutiſſimus, quippe qui ſtudio
lari, ut nullus unquam inter viros er
Froiſſarti libros hiſtoricos atque poetico
tos et ineditos, perſcrutatus, pretium

acerrime expendit. Hiſtoricus igitur noſter non tantum ea, quae ab anno 1326 usque ad annum 1400 in Gallia memorabilia acciderunt, verum etiam in Anglia, Scotia, Hibernia, Flandria, exponit. Inſeruit praeterea multa, res Pontificum Romanorum et Avenionenſium, res item Hiſpanicas, Germanicas, Italicas, adeoque Boruſſicas, Hungaricas, Turcicas, Africanas, aliasve, illuſtrantia. Quae vero rerum diverſarum multitudo, maximam partem ordine chronologico deſtituta, obruit ſaepe lectorem lucique neceſſariae obſtat. Omnis hiſtoria, quum in libris editis tum ineditis, in quatuor libros ſive volumina eſt diviſa. Volumen primum incipit ab anno 1326, qui fuit primus regni Eduardi III, Regis Angliae, et ab a. 1328, primo Philippi VI, Franciae Regis, atque finit cum anno 1379. In ſecundo auctor res trium poſteriorum annorum voluminis primi longe copioſius exponit, melius interea de illis edoctus. Continuat deinde narrationem usque ad pacem Gallorum cum duce Burgundiae a. 1385. Volumine tertio auctor regreſſus ad a. 1382 narrat res, quarum in volumine ſecundo, inde a capite 91 usque ad finem, mentionem fecerat, tam fuſe, ut quatuor iſtorum annorum hiſtoriae capita 29 priora voluminis tertii dicaverit. Pars reliqua hiſtoriam ſubſequentium annorum usque ad 1389 complectitur, deſinens in armiſtitio trienni inter Franciam et Angliam. Quartum volumen incipit narratione feſtorum, Pariſiis propter adventum reginae Iſabellae ex Bavaria celebratorum, atque abſolvitur morte Richardi II, Regis Angliae a. 1400 et electione Ruperti, Imperatoris Germanici. Licet igitur in omnibus operis exemplis haec hiſtoriae dividendae ratio conſpi-

 ciatur:

aetatis, quo animi con .itione Froissartus n
las eius partes condiderit. Diverſis enim
poribus inde ab anno aetatis viceſimo usq
ſexageſimum curam operi impendit. Pera
vit, ut ſupra vidimus, multas longeque di
regiones; in nonnullis diutius haeſit; aul
gentes obivit ſaepe ſibi contrarias bellaque i
ſe gerentes, reges eorumque optimates, op
nibus diverſiſſimis diſtrictos, penitius ſaep
ſpexit. Qua ratione vix cavere ſibi potuern
hinc inde odio vel partium ſtudio fuerit
reptus. Primum igitur volumen complec
tempus itineris in Anglia ab a. 1326 usque
1379; quo ſpatio finito hiſtoriam per inte
lum quoddam haud continuaſſe, ſed eam
quam abſolutam conſideraviſſe videtur;
enim narrat, ſe hanc partem in Angliam ſe
deduxiſſe, ibique reginae obtuliſſe. Audio
annos tantum tres quatuorve, ab a. 1357 u
ad a. 1361, impendiſſe videtur, nihilo m
eadem operis pars optimis fere accenſenda.
liqua voluminis primi ca[illegible] cohaerere vi
tur, ut labore ſtrenuo mir[illegible] eque interr

iſto ipſo deſcribendo deſiiſſe videtur. Ergo Froiſſartus etſi duabus vicibus diverſis volumini primo incubuerit: tamen praefationem eius haud prius, quam poſt vicem alteram, compoſuit, quia in ea de itinere in Scotiam ſermo eſt, quod tunc demum inſtituit, quum primam voluminis huius partem reginae Angliae exhibuerat. Volumen ſecundum vero ſimiliter ab anno 1385 usque ad a. 1388 ſine magna interruptione elaboravit. Inter expoſitionem ſecundi et tertii voluminis interceſſit ſpatium annorum duodecim, et quod excurrit; ipſe enim affirmat, tertium ſe inchoaſſe a. 1390; ubi iuſſu ac ſumtibus Comitis Bleſenſis ſcripſit. Curnio vero ſimile videtur, ſecundum quoque volumen eadem ratione confectum tertiumque uno quaſi tenore conſcriptum fuiſſe. Idem opinatur, Froiſſartum ſtatim tranſiiſſe ad quartum volumen, certe eius capita quinquaginta priora ſic orta: partem autem reliquam ſero, poſt aeſtivum auctoris iter in Angliam, compoſitam fuiſſe, verſus finem ſaeculi XIV atque initio ſaeculi XV. — Supra retulimus, auctorem in conſilium operis adhibuiſſe viros rerum tunc temporis publicarum peritiſſimos. Hoc loco addendum, eundem etiam conſuluiſſe varias chartas et relationes, iisque non prius, quam ſub examen vocatis, uſum fuiſſe: negligentiae tamen hac in re interdum haud iniuſte accuſatur. Froiſſartus ipſe innuit, ſe non chronicon ſterile ſcribere voluiſſe, ſed hiſtoriam, in qua res geſtae cum cauſſis ſuis atque effectibus copioſe ſatis traderentur. Maxime curae ac voluptati illi fuiſſe videtur, res ſingulas, primo momento interdum minutas viſas, ita explicare, ut indoles animique ſenſa perſonarum agentium dilucidius eo perſpician-

 tur.

tur. Maiorem vero curam in eo [illegible]t, ut memoriam hominum, artibus belli ac pacis illuſtrium, ad ſeram propagaret poſteritatem, animisque lectorum amorem virtutis ac gloriae laudabilem inſpiraret. — Temporum ordini Noſtrum non ſatis ſtuduiſſe, iam diximus; dum enim ab hiſtoria huius regionis ad hiſtoriam alterius pergit, lectores monere negligit, ad quem annum narratio regrediatur. Et in annorum computatione eſt ſibi impar; modo enim eos incipit a primo die Januarii, modo a Paſchate, modo adeo a die Palmarum. Addit contra aliis in locis haud raro menſes, dies adeoque horas, quibus res geſtae acciderint. — Triginta anni priores, nempe ab a. 1326 usque ad a. 1356 introductionis loco fere ſunt hiſtoriae ſubſequenti. Exponitur in iisdem ſtatus civilis Franciae et Angliae, cauſſaeque odii atque bellorum ferocium inter gentem utramque explicantur. Res eiusdem temporis aetate ſua haud aequavit; nam geſtae fuerunt partim eo nondum nato, partim in pueritia illius. Secutus eſt in enarrandis illis chronicon hodie deperditum, cui inſcriptio fuit: *Les vrayes Chroniques de Jean le Bel, Chanoine de St Lambert de Liége*. cuius auctor, teſte Froiſſarto, favore Johannis, Comitis Hannonienſis, uſus eſt; quo factum, ut is, et cum eo Noſter, fuſius hiſtoriam Anglorum illius temporis, quam Francogallorum, tradat. Hanc aliasque ob cauſſas Froiſſartus olim nimii erga Anglos favoris partiumque ſtudii, et aliis in rebus, accuſatus fuit: ſed Curnius, Francogallus ipſe, et quidem [illegible], ſingulari opera demonſtravit, haud ſatis firmo fundamento hanc accuſationem niti: [illegible] inficias eat, hinc inde ſtudium [illegible] Froiſſarto obrepſiſſe; cautione igitur opus eſſe

utique in opere legendo, ſemperque memo-
tenendum, quibus temporibus hanc vel il-
partem auctor ſcripſerit, quorum hominum
volentia et familiaritate uſus ſit, quorum
ſilio ac ſuaſu librum continuaverit, et quae
huius generis reliqua. Caeterum et hoc
iendum, formam quidem operis paſſim ſapere
dem fabularum Romanenſium illius tempo-
hiſtoriam tamen ipſam ab eadem ſatis alienam
tatique incorruptae conſentaneam videri.
peccata contra fidem hiſtoricam rectumque
nem, quae occurrunt, derivanda ſunt ab
nio auctoris nimium vivido, ab impatientia
odem orta, et impetu praecipiti, ulterius in
ando progrediendi; nec minus ab ignoran-
ertarum rerum, in regionibus maxime diſſi-
v. c. in Aſia vel Africa, geſtarum. Hiſce
ctis, lectio operis iucunda aeque ac utilis
s, qui hiſtoriam temporum remotorum non
mmodo in univerſum, ſed et in rebus ſin-
ac ſpecie minuta, e quibus ſaepenumero
us ſaeculi curatius intelligitur, cognoſcere
unt. Tradidit enim Froiſſartus poſteritati
inem vivam ſaeculi admodum turbulenti et
ieti, cui et in ipſo otio oblectamenta fera ac
da arriſerunt. Praeter bella populorum,
deſcribit, quorumque ritus varios in ado-
o ac defendendo ſtudioſe exponit, mores
ordinis equeſtris, certamina ludosque
tres, quos torneamenta vocant, ſolennia
que varia in aulis uſitata, veſtes etiam viro-
ac foeminarum, curioſe copioſeque ſtilo
ali candidoque explicat. In rebus maioris
enti hiſtoriae dignitatem egregie narratio-
opularitati iungere callet. Nec tacendum,
um in rebus religioſis admodum ſuperſti-

 tioſum

tioſum fuiſſe atque credulum, ut in aevo iſto aliter eſſe potuit.

Cf. VOSSIUS l. c. p. 543 ſq.
BAYLE in *Diction.* T. II. p. 1220 ſqq.
LE LONG l. c. p. 154 ſqq.
FABRICII Bibl. med. et inf. Latin. V. II. p. 632 ſq.
NICERON in *Mémoires* etc. T. XLII. p. 210 ſqq. vero, morte praeventus, catalogum operum, q ſcripſit Froiſſartus, adiicere non potuit.
Mémoire ſur la Vie de Froiſſart; par M. DE CURNE DE STE. PALAYE; in *Mém. de l'Acad. Inſcript.* T. X. p. 664-690.
Eiusdem *Mémoire concernant les ouvrages de Froiſſart;* ibid. T. XIII. p. 534-555.
Eiusdem *Jugement de l'Hiſtoire de Froiſſart;* i p. 555-579. Ineſt etiam notitia editionum op ac codicum manu ſcriptorum. Tabulam rerum morabilium a Froiſſarto traditarum, quam Cur elaboravit, in qua easdem ſecundum certas cl diſpoſuit, cuius meminit p. 535, quam in calce ſertationis adiicere voluit, quam vero editor (p. in poſterum exhibere promiſit, nullibi in oper Academiae Inſcriptionum reperire potuimus. de Froiſſarti continuatoribus, quae vir incomp bilis docere voluit, quidquam invenimus.
Eiusdem *Notice de poeſies de Froiſſart;* in *Hiſt. l'Acad. des Inſcript.* T. XIV. p. 219-227.
DE CHAUFFEPIÉ in *Nouv. Diction.* T. II. p. 87. Omnia, quae hic leguntur, duce Curnio ſcr ſunt.
FREYTAGII Adparatus litter. T. I. p. 342 ſqq.
CLEMENT Bibl. cur. T. VIII. p. 478-47.
SINNER in Catalogo Codd. MSS. Bibl. Bernenſis T p. 220-23. Et hic Curnium excerpſit.
HAMBERGER l. c. T. IV. p. 639-643.
Nachrichten von Johann Froiſſard, als Dichter Geſchichtſchreiber des 14ten Jahrhunderts; in ebend. zu *Litteratur und Völkerkunde* a. 1 No. V. p. 446-453.
DE BONSTETTEN T. II. p. 178 ſq. T. IV. p. 390.
GUIL. HAYLEY in *Poems and Plays* (Lond. 1785) T. II. p. ...

JOH. EPHRAIM SCHEIBEL in *Nachrichten von den Merkwürdigkeiten der Rehdigeriſchen Bibliothek zu Breslau* (Vratislaviae 1794. 4 mai.) Partic. I. p. 1-56.

Froiſſartum continuavit ENGUERRAND DE MONSTRELET, Picardus, ex familia nobili, licet nothus, ipſe tamen eques, natus ante exitum ſaeculi XIV. Vitam ab armis abhorrentem literisque deditam egiſſe videtur Cameraci potiſſimum, ubi et matrimonium iniit, liberos genuit, muneraque publica obivit, mortuus ibidem menſe Julio a. 1453. Chronicon ſive potius Hiſtoria, quam conſcripſit, hocce prodiit titulo: *Chronique d'*Enguerrand de Monſtrelet, *Gouverneur de Cambray, contenant l'Hiſtoire depuis l'an 1400 jusqu'en 1467, où l'on voit les cruelles guerres civiles entre les Maiſons d'Orleans et de Bourgogne, l'occupation de Paris et Normandie par les Anglois, l'expulſion d'iceux et autres choſes advenues de ſon temps en ce Royaume et ailleurs, avec les Chroniques de Louis XI et de Charles VIII, additionées jusqu'en* 1498 (*par* PIERRE DESREY) à Paris 1512. III Voll. in fol. Ibidem, *avec les continuations jusqu'en* 1516, *revues, corrigées et augmentées ſur l'exemplaire du Roy.* 1572 (exempla alia 1595 et 1603 praeſerunt). II Voll. in fol. Quam editionem poſteriorem curavit *Dionyſius Sauvage. Ducangius* mille, et quod excurrit, animadverſiones et obſervationes in hanc editionem conſcripſit; quae manu ſcriptae ſervantur in bibliotheca olim regia, magno certe adiumento editori Monſtreleti futuro.

de Monſtrelet et Desrey.

Monſtreleti opus *Chronicon* quidem inſcribitur; ſed eadem fere ratione, qua Froiſſartianum; continet enim veram hiſtoriam, licet vitia et peccata haud deſint. Auctor certe rerum

 geſta-

eo tempore Franciam vicinasque regio
cuſſerunt, virorum item, qui virtute b
equeſtri inclaruerunt: minime tamen
res memoratu dignas civiles et eccleſiaſ
c. concilia Piſanum, Conſtantienſe, B
Ipſe non ſolum fidem veritatisque ſtudi
miſit, ſed et promiſſis ſtetit. Semper ſen
nit facta, quorum ſibi certo conſcius
iis, de quorum veritate dubitabat. Si qu
ſiſſe credit, candide fatetur, ſe eius
fuiſſe. Inſuper uſus eſt hac cautione,
prius deſcriberet, quam poſt integrum
quo geſtae fuerunt, praeterlapſum.
quos forte in ſuperiorum temporum exp
commiſit, ſi de iis certior factus fuerit,
fatetur atque emendat, ſed ibi demum,
ctus fuit; rectius ſane, ſi loca vitioſa ipſ
daſſet. Qua in negligentia non ſolu
Froiſſarto peccat, ſed et in aliis, quas m
tavimus, v. c. in chronologiae neglectu,
minibus propriis hominum ac locorum,
rum potiſſimum, recte [illegible]endis. Q
dictionem attinet. Monſtr[illegible]tus longe

o dignus quod adſpernatus ſit vanas et ridi-
as narrationes de ſagis, prodigiis aliisque re-
ſuperſtitioſis, quibus hiſtoriae temporis
as ad nauſeam usque abundant. Animum
em erga miſeriam humanam ubique fere pro-
. Arguitur vulgo partium ſtudii erga domum
rgundicam eiusque aſſeclas, quorum turbae
amque hiſtoriae Francicae eius temporis pa-
am faciunt. Sed propulſavit hanc accuſatio-
a a Monſtreleto ſtrenue Dacierius mox lau-
dus. Idem demonſtrat contra opinionem
garem, Monſtreletum non a. 1467, ſed iam
1453 mortuum eſſe, ideoque partem operis,
toriam poſt hunc annum ſiſtentem, ab eodem
d profectam eſſe; quid? quod probare ſtu-
t, nec hiſtoriam inde ab a. 1444 usque ad a.
53 productam Monſtreletum habere aucto-
m; prorſus enim eam abhorrere ab ingenio ſti-
que Noſtri; anonymum potius continuatorem
odo ad verbum paene exſcripſiſſe grandia,
uae vocant, chronica Francica (*les grandes chro-
iques de France*), modo, ſed rarius, Chartierii
iſtoriam Caroli VII, modo, et quidem rariſſi-
e, chronographum Atrebatenſem, in rebus
axime Flandricis. Quam ſententiam Dacierius
nfirmat teſtimonio Matthiae de Couci, qui
tre pronunciat, Monſtreletum abſolviſſe hiſto-
m ſuam anno 1441. Integrum igitur volu-
en tertium alios habuit ſcriptores: niſi forte,
Dacierii ſententia, exceperis, quae fol. 42
que ad fol. 54 de bello Gandavenſium adver-
s ducem Burgundiae leguntur. Auctor con-
uationis anonymus inde ab a. 1461 dignior
hiſtorici nomine; alios enim exſcribere deſi-
t, ipſeque ſine duce quodam narrare videtur,
peter peccata, cum Monſtreleto ſibi commu-
nia,

nia, vehementer parti m ſtudio p mo Burgundica: diendus nihilo minus videtur. Caeterum Dacierius coniicit, continuationis auctorem fuiſſe JACOBI CLERCQ, Atrebatenſem, cuius meminit F tus T. II. p. 195.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 70 ſq.

FABRICIUS l. c. Vol. IV. p. 304.

DU FONTETTE T. II. p. 195. T. IV. p. 392.

Mémoire ſur la Vie et les Chroniques d'Eng de Monſtrelet; par M. DACIER; in *M l'Acad. des Inſcriptt.* T. XLIII. p. 535 562 quae antea monuit FONCEMAGNE ibid. T p. 251 ſq.

Abrégé etc. *Abrégé de l'hiſtoire chronologique des Rog les VI, Charles VII (etc) depuis l'an* 1400 *en* 1467; *par un a ur contemporain.* Pars epitomes ab a. 1400 usque ad a. 1422 exh a *Godofredo* in *Hiſtoire de Charles VI* (à Pari fol.) p. 441 ſqq. alteraque pars ab a. 1422 ad a. 1467. in eiusdem *Godofredi Hiſtoire d les VII* (à Paris 1661. fol) p. 369 ſqq. Ma quidem partem haec epitome ex opere mo cenſito compilata videtur: tamen et no propria offert. Auctor, addictus aulae P Boni, Ducis Burgundiae, adverſarios ei men haud contemnit. Excerptum ex hoc nico, auctum ab a. 1461 et continuatum ad a. 1478, exhibetur in *Supplement aux ves de Meſſire Philippe de Commines* (à Bruxelles 8) p. 319 ſqq. De quo alibi.

Chron Narbon. Chronicon ex veteri Martyrologio ec S. Pauli *Narbonenſis* (ab a. 890 ad a. 1312); *pendice de l'Hiſtoire de Languedoc par* G. Catel p. 163 ſqq.

C

ealogia Comitum Flandriae, ex Manu- codice Monaſterii Clariſci; in *Martenii* necd. T. III. p. 377 ſqq. Hiſtoria Fran- a. 1179 ad a. 1347 lucem ex hac genea- dicta foeneratur. Geneal. Comit. Fland.

onica BERNARDI DE LA MOTE, *Epiſcopi* *ſis* ab a. 1299 ad a. 1355; in *Hiſtoire des* *Français par M. Du Cheſne* (à Paris 1666, r probationes p. 289 ſqq. de la Mote.

LI BAIOCENSIS, *Ordinis Praedicatorum*, on ſui temporis ab anno 1350 ad annum ſtudio *Thaddaei de Argentina*. Baſileae Petrus Baiocenſis.

BRICII Bibl. Lat. med. et inf. aet. Vol. V. 13.

niques du Doyen de Saint Thibaut du Metz 29 usque ad a. 1445); in *Hiſtoire de Lor-* *Dom Calmet* T. II. p. .... Chroniques etc.

onica venerandorum Abbatum illuſtrium- cti Benigni Divionenſis Monaſterii Be- um atque Fundatorum, ab anno 485 d annum 1052; auctore anonymo Mo- uius loci. Continuatum a Monacho Monaſterii usque ad annum 1513; in Spicilegio T. I. p. 353 ſqq. edit. nov. T. 7 ſqq. Chron. S. Benigni Divion.

GENDRE l. c. p. 55.
STETTE T. I. p. 765 ſq. T. II. p. 211.

riptores huius periodi recentiores generales.

oirs of the Kings of France of the Race s; interſperſed with intereſting Anecdotes; is after a Tour through the Weſtern, , and interior Provinces of France. In a Wraxall.

Series

Series of Letters. By NATHANAEL WRAXA *Eſq.* London 1776. II Voll. in 8. Opus auctius prodiit hac epigraphe: *The Hi France, under the Kings of the Race of from the Acceſſion of Charles the Fifth to the Death of Charles the Ninth, in 1574. tion with very conſiderable Augmentation. Wraxall.* ibid. 1785. II Voll. in 8. Praeti los nil nobis innotuit.

Leveſque. *La France ſous les cinq premiers Vale Hiſtoire de France depuis l'avénement de Phil Valois, juſqu'à la mort de Charles VII.* *d'une introduction, dans laquelle on ſuit ... tions et les progrès de la Monarchie, depuis de Pepin, juſqu'à la mort de Charles le Bel.* LEVESQUE. à Paris 1788 IV Voll. in 12 Studio in fontium uſu collocato haud vulg loque facili et concinno auctor periodum riae patriae ab a. 1328 usque ad a. 1461, modis maxime memorabilem, deſcripſit. ſuluit quoque, praeter alia inedita, chro cuius poſſeſſor fuit *Brequigny*, quod pre *Chronique-Bréquigny* appellat. Quae tam exſculpſit, non tanti videntur, ut lector gente Francogallica haud oriundos, allice ſint. Introductio ſiſtit picturam conver regni nobiliſſimarum, inde a Pipino us obitum Caroli IV. Subiuncta eſt in vol primo hiſtoria regni Philippi VI. Volum cundum occupat regna Johannis atque V; tertium regnum Caroli VI; quartum VII. Cauſae, quibus Francogallia hoc regnante ex infirmitate ſumma brevi temp robur paene incredibile effloruerit, egreg pli antur. Digna etiam prae aliis lectu quae auctor, ope diſſer ... ineditae

[...]ignii ſuper civitate Caletenſi, de Euſtachio [...]sque popularibus contra Humium ac Volta[...] diſputat. Rationem quoque ſedulo habuit [...]ciliorum nationis Franciſcae generalium [Et]ats généraux).

Cf. *Allgemeine Litteratur-Zeitung* a. 1789. T. III. p. 121-125.

§. I.

REGNA PHILIPPI VI, JOHANNIS ET CAROLI V.

a. 1328-1380.

A. *Fontes.*

Sententia arbitralis Joannis Regis Franciae, [su]per controverſia honoris et appellatione ad [du]ellum inter Ottonem, Ducem in Brunſwich, [et] Henricum, Ducem Lancaſtriae, d. 9. Decemb. [1]352; in *Leibnitii* Scriptt. rer. Brunſvic. T. II. [p.] 47. Sententia etc.

Entrevue de Charles IV, Empereur, de ſon fils [W]enceslas, Roy des Romains, et de Charles V, Roy [de] France, faite à Paris l'an 1378; publiée par [Th]eodore Godefroy. à Paris 1613. 4. Ex co[di]ce manu ſcripto, finiente in anno 1380, ſer[va]to in bibliotheca regia. Memoratu digna haud [pau]ca inſunt. Entrevue etc.

[Vi]e du Roi Charles V, par CHRISTINE DE [PI]SAN, († poſt a. 1409) *avec des Notes;* in *Diſſer[ta]tions ſur l'Hiſtoire de Paris par M.* Lebeuf (à Pa[ris] 1743. 12) T. III. p. 81-289. — Excerpta [e]ſt haec vita e codice manu ſcripto in bibliothe[ca] regia Pariſina Nr. 9668, qui inſcribitur: *Le [liv]re des faits et bonnes moeurs du ſage Roy Char[le]s V, fait et compilé par* CHRISTINE DE PISAN, Christine de Piſan.

Damoiſelle,

Damoiſelle, accompli le 30 N vembre 14
Quae vitae deſcriptio, candide et elegan
compoſita, in tres dividitur partes.
multis aliis ſcriptis, poeticis in primis,
mam partem ineditis, clara, eandem iuſ
lippi Audacis, Ducis Burgundiae, fratris
V Regis, elaboravit. Varia narrat, ali
occurrentia. Editor quidem idioma auct
tinuit: ſed paſſim abſcidit, quae alii etiam
expreſſa lubentius vidiſſent. Adiecit
adnotationum ſegetem, variaque ſcripta
inedita. Praefixa eſt brevis huius Ch
vita.

Cf. *Vie de Chriſtine de Piſan et de Thoma ſan, ſon pere; par M.* BOIVIN *le Cadet; de l'Acad. des Inſcript.* T. II. p. 704-714.

Notice de deux Ouvrages manuſcrits de Ch Piſan, dans lesquels il ſe trouve quelques p rités de l'hiſtoire de Louis duc d'Orleans, Charles V; par M. l'Abbé SALLIER. ibid. T p. 515 525.

PROSPER MARCHAND in *Dictionnaire hiſtori Pizan (Chreſtienne ou Chriſtine de)* T. II. 150.

B. *Scriptores recentiores.*

(de Choiſy) Hiſt. de Philippe de Valois etc. *Hiſtoire de Philippe de Valois et du R (par l'Abbé* FRANÇOIS TIMOLEON DE CHO Paris 1688. 4. *à Amſterd.* 1688. 12. —
propoſitum ſibi fecerat, Regum Galliae p
ex Valeſia ſtirpe hiſtoriam reconcinnare
ex antiquis ſolum, qui editi ſunt, auct
ſed et ex manu ſcriptis in bibliotheca Sen
quod vocarunt, regiarum miſſionum, et
tis Caumartini. Loca veterum ſcriptor
qua uſi ſunt, dialecto refert, ſimplicit
placitura. Diſceſſiſſe ſe h ab inſtitut

ni

nonnulli ſcriptores iſtius temporis in animos effectusque hominum, dudum fato ſuo functorum, penetraſſe ſe crediderunt, indeque operoſe produxerunt, qua mente, quo affectu conſilioque omnia acta fuerint, licet nulla auctoritate, quam ſua, iſta exponant. Materiam ſcriptionis ſumſit ex rebus, ab utroque Rege Philippo et Johanne, patre et filio, ab a. 1328 ad a. 1364, intra annos ſcilicet XXXVI, geſtis, vario, infelici tamen plerumque eventu. Quanquam in digreſſionibus parcus ſit auctor, aliquas tamen in loco et apte inſeruit.

Cf. *Journal des Savans* a. 1688. p. 142 ſqq.
Acta Erud. a. 1689. p. 222-226.

Eiusdem *Hiſtoire de Charles V, Roy de France.* à Paris 1689. 4. Eadem ratione, qua praecedens, compoſita eſt hiſtoria.

Cf. *Journal des Savans* a. 1690. p. 36 ſqq.

Hiſtoire de la querelle de Philippe de Valois et d'Edouard III, continuée ſous leurs ſucceſſeurs; pour ſervir de ſuite et de ſeconde Partie à l'hiſtoire de la rivalité de la France et d'Angleterre; par M. (GABRIEL HENRI) GAILLARD, *de l'Académie Françoiſe et de l'Academie des Inſcriptions et Belles-Lettres.* à Paris 1774. IV Voll. in 12 mai. — Auctor, aliis operibus hiſtoricis clarus, in hocce omnia bella, diffidia atque rixas, quae unquam inter Franciam et Angliam interceſſerunt, copioſe exponere ſtuduit. Initium fecit voluminibus tribus ſic inſignitis: *Hiſtoire de la Rivalité de la France et d'Angleterre.* à Paris 1771. III Voll. in 12 mai. In quibus hiſtoria inde a media parte ſaeculi undecimi ſive a Guilielmo, Normanniae duce Angliaeque expugnatore, usque ad filios Philippi IV, Gaillard.

anno 1777 hac epigraphe: *Supplement a*
de la Rivalité de la France et de l'Angleterre
bus hiſtoriam usque ad tempora rece
perſecutus eſt. Integrum igitur opus
complectitur volumina. Sancte quidem
ne promiſerat auctor, ſe legibus hiſtoriae
peraturum, ſineque ira ac ſtudio nar
eſſe: ſed hisce promiſſis non ubique ſte
tur adeo verbis iniurioſis, quae hiſtoric
nime decent. Sunt quidem inter eius po
longe vehementiores erga Anglos: ipſi
quacunque occaſione his bellorum cauſſ
nit: ſuos contra ab iisdem defendit. S
Anglici ſaepiuscule in margine laudant
autem ab auctore conſulti. Paſſim etia
tur, quibus non fuerat hic locus. S
genus facile eſt atque iucundum. Ne
ſententiae et obſervationes utiles atque
Partibus ſingulis ſubiungitur conditio In
bonarum in Francia et Anglia diverſis
ribus.

Cf. HALLERI'S in *Götting. gel. Anzeigen*
Zugabe p. III ſqq. XXX ſqq. XLIV ſqq.

✧ ✧ ✧

Examen de prétentions d'Edouard III (*en* 1339) ſur *la Couronne de France; par M.* DE SAINT-FOIX; in eius *Eſſais hiſtoriques ſur Paris* P. III. p. 120 ſqq. de Saint-foix.

Hiſtoire d'Euſtache de S. Pierre, ou Siége de la Ville de Calais, ſous le Règne de Philippe de Valois en 1346 *et* 1347. *à Calais* (ſ. potius *à Paris*) 1765. 12. — Vocabulo hiſtoriae ſancto abuſus eſt auctor huius fabulae Romanenſis. Hiſtoire de S. Euſtache etc.

Le Siége de Calais, Tragédie; par M. DE BELLOY; *ſuivie de Notes hiſtoriques.* à Paris 1765. 8. Ob notas hiſtoricas meminimus hic tragoediae nobiliſſimae. de Belloy.

Lettres et obſervations à une Dame de Province ſur le Siége de Calais, ornées d'une Carte géographique de cette Ville; par M. M. de ***. à Paris 1765. 8. — Novem ſunt epiſtolae, quarum tres priores repraeſentant delineationem diſſidiorum inter reges Eduardum III et Philippum VI, breuemque narrationem de obſidione urbis Caletanae. Quarta, analyſin tragoediae modo memoratae. Quinta et ſexta, cenſuram eiusdem. Septima et octava, alia huc ſpectantia. Nona, examen libri paullo ante indicati: *Hiſtoire d'Euſtache de S. Pierre.* Lettres etc.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 168.

Examen impartial du Siége de Calais. à Calais 1765. 8. Examen etc.

Juſtification de la conduite de Philippe de Valois, dans le procès de Robert d'Artois; par M. LANCELOT; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. VIII. p. 669-681. (a. 1727). Lancelot.

Eiusdem *Mémoires pour ſervir à l'hiſtoire de Robert d'Artois*; ibid. T. X. p. 571-635. P. II. p. 635-664 (a. 1733). — Copioſe contra hiſtoricos

H 2 recen-

recentiores, maxime contra Danielem, ſtratur, Philippum Regem tunc de:nu Comitem Arteſiae iuſtitiam ſummam ex poſtquam omnia, quae prudentia et aequ ſerant, erga Comitis animum pervicace fuiſſent; damnationem Comitis iuſtiſſim cenſendam, Regem adeo multam moder ac clementiam adhibuiſſe, ne ira iuſta excederet. Deſcribitur ſimul ſcitiſſim impia modusque, quo Robertus diplom que documenta ad poſtulationem Comit teſiae corroborandam, falſa ſtruxerit. nuntur porro poenae, quae facinoris ſo eundae fuerunt. Adduntur fata Rob liqua.

Dacier *Notice d'une pièce manuſcrite, qui fe ques détails hiſtoriques concernant Robert, d'Artois: par M.* DACIER; ibid. *Hiſtoire* p. 170-174. (1773). — Ex archetypo q quod Lancelotum fugerat, nonnulla ha antea cognita in cauſſa illa nobiliſſima tur.

de Saint-foix. *Diſſertation de M. de Saintfoix, au ſujet tue Equeſtre d'un de nos Rois, qui eſt dans l' N. D. de Paris:* in *Mercure de France* a. 17 p. 73 ſqq. Eſt eadem ſtatua, quam ali Philippo IV aſſignant. Cf ſupra Sect §. VII. B.

Lettre etc. *Lettre d'un Anonyme, pour défendre le de M. le Préſident Hénault, qui croit, que tue repréſente Philippe le Bel;* ibid. p. 71 ſqq.

de Saint-foix. *Reponſe à M* DE SAINTFOIX; ibid. p.

Texte. *Diſſertation du Père* TEXTE, *Domini une Médaille de Philippe VI, Roi de France.* 1744. Aug.

[Inſ]criptt. de reb. geſtis ſub regibus gentis Valeſiae. 117

Extrait d'une Lettre ſur l'Ecrit du P. Texte; [ib]id. 1743. Jan.

Réponſe à cette Lettre; ibid. Jul.

Réponſe à l'Ecrit du P. Texte; ibid. a. 1745. [M]art.

Réplique à la Réponſe précédente; ibid. Aug.

Diſſertation du P. TEXTE *ſur le jour du décès de [Ph]ilippe de Valois, et ſur le temps de ſon Règne.* ibid. 1746. Mart. — Secundum auctorem, hic [Ph]ilippus mortuus eſt d. 23 Auguſti 1350, poſt[qu]am annos 22, menſes 4, dies 19 regnaverit.

⟡ ⟡ ⟡

Obſervation ſur l'âge de Jean II, lorſqu'il com[men]ça à regner en 1350; par Dom LIRON; in eius [Sin]gularités hiſtoriques T. III. p. 442 ſqq. Liron.

Mémoires hiſtoriques et critiques, pour ſervir à [l'hiſt]oire des troubles, qui s'élèverent en France, et [ſur]tout à Paris, après la bataille de Poitiers; (par SECOUSSE); in *Hiſt. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. [XV]I. p. 194-218. — Eſt ſolummodo epitome [du]o diſſertationum, ab auctore, hiſtoriae pa[tria]e peritiſſimo, Academiae iſti annis 1736-[17]32 praelectarum. Ex chronicis ineditis aliis[qu]e chartis, in tabulariis ſepultis, auctor per[mul]ta antea incognita proponit, quae ad peni[tior]em turbarum iſtarum intelligentiam facere [po]ſſunt. Praeterea in diſſertatione prima com[para]t commoda et incommoda hiſtoriarum pro[prie] ſic dictarum ac diſſertationum ſeu diſquiſi[tion]um hiſtoricarum; et in ſecunda hiſtoriam [Car]oli II ſive Mali, regis Navarrae, adum[brat]. Secouſſe.

[Q]ueſtion hiſtorique: à qui doit-on attribuer la gloire [de la] Révolution qui ſauva Paris pendant la priſon du [roi] Jean? par M. DACIER; ibid. T. XLIII. p. 563-577 Dacier.

contigerit, ob rixam inter utrumque partes Marcelli deſeruiſſe.

Bonamy. *Diſcours ſur le Traité de Bretigny*; ibid. T. p. 353-389 (1743). — Omnibus, qua pactum memorabile, a. 1360 inter Fran Angliam ſancitum, faciunt, teſtibus fid accurate inter ſe collatis, auctor diffi novem per annos executioni pacis co dexterrime explicat. Caeterum defend det ſententiam eorum, qui contendunt, nem regem pacto iſto Eduardo ſummam tem in provincias Gallicas ceſſas haud eſſe.

◆ ◆ ◆

Belleforeſt. *Hiſtoire de Charles le Sage*; *par* FRAN BELLEFOREST; in eius *Hiſt. des neuf Char*

(Meneſtrier) La Cour du Roy Charles V. *La Cour du Roy Charles V, ſurnomm et celle de la Reine Jeanne de Bourbon ſa* (*par* CLAUDE FRANÇOIS MENESTRIER, J Paris 1683. fol. mai. [illegible] eod. 12 mai. varias aulae Franci[illegible] huius aevi caer illuſtrandas facit h[illegible] ſeri[illegible] doctiſſima

ribus maxime artis heraldicae. Alterius nimirum tabulae argumentum eſt ſolennis caerimonia, qua Ludovicus II, Dux Borbonius, nomine Claramontani Comitatus, antiqui a Roberti, qui filius Ludovici IX Regis fuit, primi Claramontani in Bellovacenſi ditione Comitis, temporibus Borboniorum apanagii, homagium Carolo V praeſtat. Altera ſiſtit adventum et colloquium Iſabellae Valeſiae, viduae Borbonicae, cum regina Johanna Burbonica, eius filia, apud caſtrum Claramontanum in ſilva, ubi Dux Burboniae venationi operam dabat.

Cf. *Journal des Savans* a. 1683. p. 14 et 20. Acta Erud. a. 1683. p. 261-264, ubi et prior tabula chalcographi ope repetita.

Obſervation ſur des Fables publiées au ſujet du Roi Charles V; par M. LIRON; in eius *Singularités hiſtoriques* T. III. p. 443 ſqq. Liron.

Mémoire dans lequel on prouve que Charles V étoit ſouverain de la Guienne, lorsqu'en 1369 la Cour des Pairs de France decerna contre Edouard prince de Galles et duc de Guienne, un ajournement qui fut ſuivi d'une déclaration de guerre; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XVII. p. 316-338 (1743). — Examinatur potiſſimum quaeſtio, utrum ſecundum pactum Caletanum, die 24 Octobris a. 1360 inter Johannem Regem et Eduardum III, Regem Angliae, ſancitum, et quo articulus quidam pacti Bretiniaci, ſex menſes antea ab utroque rege initi, abolebatur, Carolus V ſummus fuerit imperans in Ducatu Guiennenſi, Anglis conceſſo? utrum porro Curiae, quam vocarunt, Parium Franciae, licuerit, provocationem ſubditorum huius Ducatus, ob iniuſtitiam et vexationem Eduardi, Principis Walliae, eorum Ducis, ad eam delatam audire? Denique, numne Secouſſe.

hic Princeps ob detrectationem, ad curiam iſtam, quae illum citaverat, veniendi, criminis perfidiae et ſeditionis erga dominum ſuum reus factus ideoque poena dignus fuerit? Plurimi hiſtoricorum Francicorum, Froiſſartum, pacti tamen Caletani ignarum et Bretiniacum mutilantem, ſecuti, totam hanc cauſſam non rite perſpexerunt nec diiudicarunt. Alia conſulenda ab iis fuiſſent monimenta, quae auctor in medium profert, examinat atque defenſionem Caroli V inde deducit. In Rapinum Thoyras potiſſimum ille invehitur, ſummaeque iniuſtitiae partiumque ſtudii illum incuſat.

Sallier. *Examen des reproches d'injuſtice et de mauvaiſe foi que quelques hiſtoriens Anglois font à la mémoire de Charles V; par M. l'Abbé* SALLIER. ibid. p. 339-352 (1745). — Confirmare ſtudet auctor, quae Secouſſius modo laudatus ad excuſandum Carolum V in procedendi modo adverſus Anglos ratione imperii ſummi in Guiennam diſputavit; et quidem ope libelli veteris, in bibliotheca regia Pariſina cuſtoditi, cuius auctor *Johannes de Montreuil* nuncupatur. Uterque nimium probare nobis videtur.

de la Harpe. *Éloge de Charles V, Roi de France; Diſcours qui a remporté le Prix de l'Académie Françoiſe par M.* DE LA HARPE. à Paris 1767. 8.

Ménard. *Éloge de Charles V, Roi de France: Diſcours qui a obtenu l'Acceſſit à l'Académie Françoiſe en 1767, par M l'Abbé* MENARD. ibid eod. 8.

Sautreau de Marſy. *Éloge de Charles V etc. par M.* SAUTREAU DE MARSY. ibid eod. 8.

Villette. *Éloge hiſtorique de Charles V, Roi de France; par M. le Marquis* DE VILLETTE. à Paris 1770. 8 mai. — Quatuor hi declamatores ſive laudatores vitia herois ſui, v. c. crudelitatem et iniuſtitiam

tiam interdum commiſſam, vel prorſus ta-
vel velare nituntur.

*n cenſum hic quoque veniunt ſcriptores de Gueſcli-
duce Caroli V bellico ſummo, alibi enumerandi.*

§. II.

REGNUM CAROLI VI.

a. 1380 — 1422.

A. *Fontes.*

Hiſtoire de Charles VI et des choſes mémorables Juvenal des Urſins.
nues durant quarant deux ans de ſon Regne; par
JUVENAL DES URSINS, *Archeveſque de Reims;*
en lumière par THEODORE GODEFROY. à Paris
. 4. Eadem: *augmentée en cette nouvelle Edi-*
de pluſieurs Memoires, Journaux, Obſervations
riques, et Annotations contenant divers Traités et
rats, Teſtamens et autres Actes et Pièces du meſme
, non encore imprimées; par DENYS GODEFROY,
Theodore, Hiſtoriographe du Roy. ibid. 1653.
— Scriptor huius collectionis princeps,
NNES JUVENAL ſive JOUVENAL ſive JOUVE-
DES URSINS, *Doctor in legibus et in decreto,*
empore Epiſcopus et Comes Bellovacenſis, Par
ciae, Regibus Galliae Carolo VII et Ludovico
conſilius, deinde vero reſignante Archiepiſcopatum
e ſuo Jacobo, Archiepiſcopus Rhemenſis, nihil
o opere ſe ſcripſiſſe affirmat, quod non vel
viderit, vel a patre, qui rebus geſtis adfue-
reſciverit; quippe qui fuerat antea *Cuſtos*
taratus Mercatorum Pariſienſium, tum Advoca-
Regis in Parlamento, ac ſereniſſimi Delphini Can-
rius. Filius, de quo hoc loco ſermo, mor-
eſt a. 1473. Ab anno 1380 usque ad a.
nil fere tradit, niſi quod ex hiſtoria inedita

pater et filius, adfecerunt sequenti
cerpta ex Epitome hiſtoriae chronolo
dum typis mandatae, inchoantis ab a
nientis in a. 1467, quo tempore vixi
Bonus, Burgundiae Dux, cuius au
anonymus addictus fuit. 2. Excerptur
nica, quam alii ALANO CHARTIER, 1
LE BOUVIER, cognomento *Berry*.
praeconem paludatum Caroli VII.
ab a. 1402 usque ad a. 1455. 3. Co
PETRI DE FENIN, Equitis et Dapiferi
ac Praetoris civitatis Arteſiae († 14
nentes res ſub hoc rege geſtas ab a. 1
ad a. 1422, editore *Girardo de Thumla*
no *de Grainc our-les-Duizans*. Plura
duntur, alibi vix obvia. Deditus fac
gundicae, aequus tamen videtur er
verſarios. 4. Excerpta ex Chronic
ſcripto: *Journal d'un Bourgeois de P*
Prêtre, qui a ecrit les choſes advenues en
depuis l'an 1409 *jusqu'en* 1449 (p. 497
ius pars, ab a. 1409 ad a. 1422
que in Labbei *Abr* *l'Alliance d*

Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire de France et de Bourgogne etc. (à Paris 1729. 4.) p. 1 - 208. Quorum commentariorum, a Monacho Benedictino Salles collectorum, editor fuit *Lud. Franc. Joſephus de la Barre de Beaumarchais.* In quibus Diarium iſtud Pariſienſe comparet plenius ex codice, quem a Petavio, Conſiliario Parlamenti, Chriſtina, Reginæ Sueciae, comparaverat, poſtea in bibliothecam Vaticanam translato. Etſi editor iudicet vel ex iis, quae Puteanus excerpſerat et Gothofredo communicaverat, codicem eorum, quae ab a. 1405 usque ad Sept. a. 1408 geſta ſunt Pariſiis, iacturam paſſum: omnino tamen communicanda duxit, quae ab a. 1408 ad 1449 deducuntur, tanto gratiora, quanto diludius auctor primus in rebus poſterioribus, quam prioribus, verſatur. Editor enim utique duos diarii auctores exſtitiſſe arbitratur, quorum alter ad a. 1431 progrediatur, alter caetera nullo brevius addat. Liberrime animorum ſenſa, prior potiſſimum, produnt, factionique Burgundicae nimium favent. 5. Genealogia familiae Johannis Juvenalis des Urſins, ex tabulario eius familiae eruta. In *Bernardi de Monfaucon Monumens de la Monarchie Françoiſe* (T. III. p. 353) eius familiae imagines, nitidiſſime aere expreſſae, conſpicuuntur.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 165 ſq. 168 ſq.

FREYTAGII Anal. litter. p. 1069 ſq.

Praefatio ad opus modo laudatum.

Extrait d'une Lettre de Bourgogne (par l'Abbé LEBEUF) *ſur le Journal de Paris, ſous les Règnes de Charles VI et VII;* in *Mercure de France* a. 1730. Dec. Vol. I.

DE FONTETTE T. II. p. 177 ſq.

Hiſtoire de Charles VI. traduite par Le Laboureur.

Hiſtoire de Charles VI. Roy de France
par les ordres et ſur les Memoires et les av
de Monceaux, et de Philippe de Villette,
Sainct Denys, par vn Autheur contempor
gieux de leur Abbaye. Contenant tous les
l'Eſtat, et du Schiſme de l'Egliſe, avec les in
le caractere des Princes de la Chreſtienté, d
des Cardinaux, et des principaux Seigneurs d
Traduite ſur le Manuſcrit Latin tiré de la
que de M. le Preſident de Thou. *Par* M
J. (JEAN) LE LABOUREUR, *Prieur de*
Conſeiller et Aumoſnier du Roy, Hiſtorio
France, († 1675) *et par lui meſme illuſtree*
ſieurs Commentaires, tirez de tous les Origin
Regne; Avec vn diſcours ſuccint des Vies e
et de la Genealogie, et des Armes de toutes le
nes Illuſtres du temps, mentionées en cette H
en celle de JEAN LE FEVRE, *Seigneur de S*
pareillement contemporain, qui y eſt adiouſtée
n'avoit point encore eſté veue. Tome I.
1663. Tome II, *commençant à l'ann*
ibid. eod. fol. — Archetypum huius
Latinum haud vidit lucem publicam.
pres Francogallicus, *Le Laboureur*, a
illius coniicit fuiſſe BENEDICTUM GENTI
florem theologiae, nobiliſſimum ſocium
tiae San Dionyſianae. Alii, v. c. *Fe*
Hiſtoire de l'Abbaye de S. Denys, dubitant
opinione. Certum eſt, auctorem, q
tandem fuerit, Abbatiae illi addictum e
1381 in aula regis Angliae ob res ſocieta
verſatum mortuumque fuiſſe circa annur
quo factum, ut reliqui Caroli VI anni ab
ſcribi haud potuerint. Vere monet
auctorem fuiſſe virum ſcientiae et expe
pro tempore, quo vixit, haud vulgaris,

um ſecretis aulae Francicae, artibus curiae Romano-Avenionenſis, omnibusque rebus ſaeculi ſtius memorabilibus, quas candide ac fideliter tis tradiderit. Ipſe praemiſit, introductionis oco, diſſertationem, qua regni Francici conditio mortuo Carolo V adumbratur; hiſtoria annorum, quibus eius filius, Carolus VI, impuber fuit, breviter exponitur, principes familiae egiae iſtius temporis, eorumque inſignia deſcribuntur. Sequitur hiſtoria ſpecialis quatuor rincipum regnantium per annos Caroli VI pupillares, atque tabulae genealogicae omnium uius regis conſanguineorum. Subiungitur ipſa iſtoriae verſio, ab anno 1380 usque ad et cum nno 1405. Tomus alter incipit ab a. 1406 anoque 1416 abſolvitur. Omnia per libros XXXV nt diſtributa. Ad calcem paginis CLXVII capibusque CXXIII conſpicitur hiſtoria, quam ulus innuit, *Johannis le Fevre*, Cancellarii hilippi Boni, Ducis Burgundiae. Deducta la quidem ab auctore fuit usque ad a. 1435, uo pax inter Carolum VII, Regem, Burgunaeque Ducem ſancita: editor tamen hoc loco andem usque ad a. 1423 exhibet. Indices ad alcem operis adiiciuntur.

Cf. de Fontette T. II. p. 175 ſq.

Les Geſtes du Roy Charles VI; in *Chroniques Martiniennes* (à Paris 1503. fol.) T. II. Sebaſtianus Mamnerot in tomo priore huius operis, de quo nos ſupra Vol. I. P. I. p. 81 ſq. paucis retulimus, verſionem exhibuit Francogallicam Chronici Martini Poloni. In poſteriore occurrunt Geſta illa Caroli VI: quorum vero auctor minime eſt Mammerotus, ut *Longus* in *Bibl. hiſt. de la France* ſcribit et *Fontettius* in editione huius operis retinuit: ſed auctores anonymi varii chronicorum Geſtes du Roy Charles VI.

rum

Eiusdem *deux Mémoires hiſtoriques et critiques [su]r les revolutions arrivées dans l'adminiſtration du [go]uvernement François, depuis* 1392 à 1411; ibid. [Pr]aefationes T. VIII et IX.

Mémoire pour ſervir à l'hiſtoire du Meurtre de [Je]an, dit ſans peur, Duc de Bourgogne; in (BAR-[RE]) *Mémoires pour ſervir à l'hiſtoire de France et de [Bo]urgogne* (à Paris 1729. 4) p. 209-354. — [N]arratio de hac caede famoſiſſima fulcitur Actis [pu]blicis illi ſubiectis, antea typis haud expreſſis, [m]aximi ſane momenti. Mémoire etc.

Obſervation ſur un point de l'Hiſtoire de Charles [V]I; in *Journal de Verdun* a. 1733. Octob. — [A]gitatur quaeſtio, utrum Delphinus filius Ca-[ro]li VI, caedis in Ducem Burgundiae a. 1419 [co]mmiſſae, reus fuerit per ſe, ut Mezeraeus [pu]tat, vel per alium, ut Rapinus exiſtimat? Au-[cto]r oſtendit, in ſententia iudiciali nullam per-[ſon]am dignitatis ſuperioris nominari. Mone-[mu]s hac occaſione, *Germanum Franciſcum de [Sa]intfoix* in *Eſſais hiſtoriques ſur Paris* P. IV. [p.] 187 ſqq. declarare, caedem iſtam minime [fu]iſſe praeſtitutam. Obſervation etc.

Obſervations ſur l'Epoque et le Lieu de la ba-[ta]ille qui fut donnée entre Gaſton Phoebus, Comte [de] Foix, et Gouverneur de Languedoc, et le Duc [de] Berry (d. 15 ſ. 16 Jul. a. 1381), *comme ſur l'Epoque de la Paix qu'ils conclurent enſemble* (d. 6 [D]ec. 1382); in *Hiſt. générale de Languedoc p. D.* [V]AISSETTE T. IV. Nota XXIX. Vaiſſette.

Circonſtances et Epoque de la ſoumiſſion du Lan-[g]uedoc au parti Bourguignon (April. 1418) *et du re-[to]ur de cette province à l'obeiſſance du Dauphin* (Maii [1]419) *à la fin du Règne de Charles VI;* ibid. Nota XXXII.

§. III.

du Berry. gnault 1528. fol. Deinde hoc titulo.
niques du feu Roy Charles, ſeptiéme de ce
Dieu abſolve, contenant les Faicts et G
Seigneur, lequel trouva le Royaume en gr
dre, et néanmoins le laiſſa paiſible: l'avene
Pucelle, Faicts et Geſtes d'icelle, et autres
gulieres advenues de ſon temps, redigées
par feu Maiſtre ALAIN CHARTIER, *hom*
mé en ſon temps, Secretaire dudict feu Roy C
à Paris 1528. fol. Poſtea hac epigraphe
memorable des grands troubles du Royaume
ſous le Roy Charles VII; ou Chroniques
Charles VI et Charles VII; par ALAIN C
Clerc, Notaire et Secretaire de ces Roys,
1594. 4. Porro cum aliis Alani Char
ribus hac inſcriptione: *Les Oeuvres*
Alain Chartier, Clerc, Notaire et Secretai
Charles VI et Charles VII, contenant l'
ſon temps, l'Esperance, le Curial, le Q
et autres Pieces toutes nouvellement revues
et de beaucoup [illegible] *es* [illegible] *es Exempla*
à la main (parti [illegible] *Manuſcri*
[illegible]

ſne, quum aliunde comperiret, JACOBUM LE
UVIER, dictum BERRY, verum eſſe aucto-
n *). Cuius ſub nomine Gothofredus deni-
e hunc librum edidit, hac epigraphe: *Hiſtoire*
nologique de Charles VI et Charles VII; par
LLES, falſo ſecundum alios JACQUES LE BOU-
IR, dit) BERRY, *Herault d'Armes de Charles VII;*
Hiſtoire de Charles VII — par Denys Gode-
y; de qua proxime. — Chronicon ipſum
mediocri iudicio eſt compilatum, res geſtas
gni ac parvi momenti ſine ullo diſcrimine of-
ens.

PLACCII Theatrum Anonymorum p. 582. N. 2314.
B. Theatr. Pſeudon. p. 19. N. 69.
ABRICII Bibl. med. et inf. Lat. Vol. I. p. 1033 ſq.
RETTAGII Anal. litter. p. 236 ſq.
E FONTETTE T. II. p. 191 ſq.

Hiſtoire de Charles VII (par JEAN CHARTIER, (Jean Chartier) Hiſt. de Charles VII.
ntre de l'Egliſe Abbatiale de S. Denys); in Grands
oniques de France, de quibus v. ſupra Vol. VII.
I. p. 1 et 3. Et in Gothofredi *Hiſtoire de* Char-
VII. p. 1 ſqq. — Auctor, hiſtoriographus
roli VII, ipſe maximam partem eorum, quae
rat, vidit vel audivit, ideoque ſcriptor pon-
is haud vulgaris, licet delectum rerum valde
lexerit. Monſtreletus, de quo ſupra, inte-
m fere volumen operis ſui tertium ex Char-
ii hiſtoria exſcripſiſſe videtur.

E LE GENDRE l. c. p. 151 ſq.
E FONTETTE T. II. p. 193.

Hiſtoire d'une partie du Regne de Charles VII, d'Eſcouſchy.
us l'an 1444 juſqu'en 1461; par MATTHIEU
ESCOUSCHY (ou DE COUCY *du Queſnoy en Hainaut*);
Collectione Gothofrediana p. 531 ſqq. — Hic
multus

Vid. etiam Bibl. Hiſt. Gall. p. 58 ſq.

multus et moleſtus eſt in ..ſtis ac cae
deſcribendis: habet tamen nonnulla,
aliis tacentur.

Les Geſtes etc. *Les Geſtes de Charles VII;* in *Chronica*
nienne. Cf. quae paullo ante ſuper ſimil
ſtis Caroli VI monuimus.

Godefroy. *Hiſtoire de Charles VII, Roy de Fra*
contient les choſes morables advenues de
1422 jusqu'en 1461; miſe en lumière et e
pluſieurs Titres, oires, Traités et autr
hiſtoriques; par DENYS GODEFROY Hiſtori
de France à Paris 1661. fol. — Haec
ſplendida hodieque rara ſequentia offert
toire de Charles VII, par JEAN CHARTIE
qua modo retulimus. Gothofredus o
rem eam, quam ante factum, exhibuit.
de Charles VII, *Abrégé de l'Hiſtoire de*
tiré d'un Manuſc *anonyme, qui porte p*
De la Vie, complexi *, et condition dudit R*
cueil d'autres H *ires composées par divers*
du Regne de C *es VII, pour ſervir d'*
ment et de *à celle de Jean Chart*
cet: 1) *Abrégé d'Hiſtoire chro*
non encore *, commençant l'an 1400*
ſant l'an 1467, que mourut Philippe, ſu
Bon, Duc de Bourgogne. Auctor ignot
huius Ducis addictus videtur, ut et Ang
bus eorum proſperis. Initium huius
additum quoque hiſtoriae Juvenalis de
p. 401-410. 2) *Une partie de cette*
augmentée et co *jusqu'en 1476, ſur*
des Journaux, *par les Maistres d'Hote*
de Bourgogne. 3) Elogium Philippi B
cerptum ex Flandria illuſtrata ANTONII
4) *Les Lettres de la Fondation de la Cha*
Dijon, où ce Duc *demandes*

Suite d'une Chronique qui va depuis l'an 1402 ques vers la fin du Regne du Roy Charles VII, poſée par BERRY, prémier Herault d'Armes de ance dont le commencement eſt joint à l'Hiſtoire de arles VII par Juvenal des Urſins p. 411-444. ſupra. 6) Deux autres Morceaux, ajoutés par diteur, pour remplir le vuide depuis 1455, où t la Chronique precedente, jusqu'en 1461, que mou- Charles VII. 7) Hiſtoire d'un Auteur inconnu, tenant partie du Regne du même Charles VII; voir, depuis l'an 1422 jusqu'en 1429; dans la- lls ſe voient diverſes circonſtances qu'on ne rencontre nt dans les pieces precedentes, ſur-tout de la Pucelle Orleans, du nom de laquelle cette Hiſtoire eſt commu- ment appellée l'Hiſtoire de la Pucelle d'Orleans; avec ſieurs Pièces qui la concernent. 8) Hiſtoire d'une tie du Régne de Charles VII, depuis l'an 1444 qu'en 1461, miſe en ecrit par MATTHIEU D'ES- USCHY ou MATTHIEU DE COUCY etc. V. paullo te. 9) Extrait de l'Hiſtoire des Antiquités de bbaye de S. Denys, miſe en lumière par JACQUES UBLET, Religieux d'icelle, contenant le Régne de arles VII. 10) Mémoires concernant les Vies ou Emplois des Perſonnes illuſtres dont il eſt parlé ns le corps de cette Hiſtoire; avec quelques Actes, tres et Obſervations, pour le plus grand eclairciſſe- nt de tout ce Recueil. Hisce commentariis ineſt ſaurus obſervationum doctiſſimarum, hono- m auctoris eruditioni aeque ac familiis, qua- m mentio fit, conciliantium.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 191.

Huc etiam pertinet Journal du Regne de Char- VI et Charles VII, attribué à un Bourgeois de Pa- ris. Cf. §. II. Journal etc.

Les Vigiles de la mort du feu Roy Charles VII, à neuf Pſeaumes, et à neuf Leçons, contenant la Martial.

 Chroni-

narratur, quo modo Carolus VII Ar.. Francia eiecerit.

Cf. *Bibliotheque Françoise d'Amsterdam* T. X; DE FONTETTE T. II. p. 193 ſq.

Lettres etc. *Lettres du Roi Charles VII ſur la reduct. Ville de Troyes en ſon obeiſſance, en* 1429; *langes hiſtoriques de Camuſat* .....

◆ ◆ ◆

Dialogus etc. Dialogus, cuius interlocutores ſunt duo, unus Francus alter Anglus, conte de querelis Franciae et Angliae; in *Ger*ſonis Operibus (*Paris.* 1606. fol.) T. II. p. 854 ſq. tamen Gerſonius, Cancellarius Univerſitatis Pariſinae, auctor non videtur.

Alain Chartier etc. *Le Quadrilogue invectif, composé par* CHARTIER: in eius Operibus a Ducheſn. p. 402 ſqq. — Hic Dialogus, circa a... diligenter elaboratus, quadrilogus ap... quia ſingit in Francia ut matrona venerabilis ... abuſus, quibus tunc temporis ... ordines, religioſis, nobilis ac ci...

Einsdem Epiſtolae de deteſtatione belli Gallici t ſuaſione pacis; *ibid.* p. 477 ſqq.

JOHANNIS PETRI, Cameracenſis, Dialogi Joh. Petrus. 30 de querelis Franciae et Angliae; *in* Sibylla rancica, de qua poſtea.

⟡ ⟡ ⟡

Hiſtoire qui contient partie du Règne de Char- Hiſtoire de la Pucelle d'Orleans. *s VII, depuis l'an 1422 jusqu' en 1429 — commu-ment appellée l'Hiſtoire de la Pucelle d'Orleans etc.* *n Hiſt. de Charles VII, publiée par Godefroy* p. 481 ſqq. (de qua paullo ante nr. 7). In eadem col-ectione p. 895-907. conſpiciuntur ſcripta non-ulla maxime ad hiſtoriam puellae Aurelianenſis cientia, nimirum: 1) *Lettre du Guy XIV du m, Sire de Laual, à ſes Mere et Ayeule, Dames Laual et de Vitre, dans laquelle il eſt fait mention la Pucelle d'Orleans.* 2) *Lettres patentes du Roy harles VII, contenant l'annobliſſement de Jeanne Arc, dite la Pucelle d'Orleans, et de ſes Père, Mère poſterité maſculine et feminine.* 3) *Lettres Paten-du Roy verifiées ès Cours de Parlement et de ſes ides, par leſquelles eſt permis à M. Charles et Luc ſes freres, et leur poſterité, de reprendre les armes la Pucelle d'Orleans et de ſes freres.* 4) *Sentence Revocation du Procès de Jeanne la Pucelle, à Rouen, ſeptieſme Juillet, mil quatre cent cinquante-ſix.*

HUMBERTI MONTISMORETANI, *Poetae Orato-* Humbert de Montmoret. *que clariſſimi*, Bellorum Britannicorum a Caro-VII, Francorum Rege, in Henricum, An-orum Regem, felici ductu, auſpice Puella anca geſtarum, prima pars verſibus expreſſa, ntinens bellum Craventicum, bellum Broſſi-rianum, bellum Vernolianum et bellum Au-ianum. *Pariſiis* 1512. 4.

Cf. DE FONTETTE T. II. [illegible], ubi quidem huius auctoris ſcripta [illegible]: de hoc vero [illegible] redditur, quod tamen fieri debuiſſet.

Hiſtoire du Siége d'Orleans.

Hiſtoire du Siége d'Orleans et de la Pucelle, miſe en notre langue par le Sieur DU BRETO[N] Paris 1631. 8. — In praefatione affirm[at] hanc hiſtoriam a Doctore quodam Collegii [Au]relianenſis, tempore Caroli VII, elabor[atam] fuiſſe. Ineſt narratio de obſidione iſta ſat[is] haerens lectuque digna, licet peccata hau[d] ſint. Orationes Comitis Dunenſis ac p[...] Aurelianenſis ab auctore fictae videntur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 280.

Trippault.

L'Hiſtoire et Diſcours du Siége mis par les A[nglois] devant Orleans en 1428, et de la delivrance pa[r Jean]ne d'Arc, dite la Pucelle, priſe d'un vieil Exem[plaire] eſcrit à la main, et miſe en lumière par la dilig[ence de] LEON TRIPPAULT. à Orleans et Paris 1[...] Eadem hac inſcri[pti]one. *L'Hiſtoire et [Discours] au vrai du Siége [qui fut] mis devant la Ville d'[Orleans] par les Anglois en 1428, ſous le Roy Charl[es VII] avec la venue de J[eanne] la Pucelle, et comme[nt elle fit] lever le Siége; priſe [m]ot à mot d'un vieil exem[plaire] Manuſcrit en par[chemi]n, trouvé en la Mai[son de] Ville d'Orleans, illu[stré]e d'Annotations en[richie] et augmentée de la Harangue du Roy Char[les] à ſes gens; de celle de la Pucelle au Roy [pour l'e]nduire à aller ſe faire ſacrer à Reims, [et la] continuation de ſon Hiſtoire jusqu'à ſa mort, [arrivé]e à R[ou]en en 1430. Enſemble le ju[gement ren]du en 1456 par les Commiſſaires du Pape, [qui] caſſe celui rendu contre la Pucelle par ceux [qui l']avoient fait mourir, en Latin et en Fra[nçois]. Plus, l'antiquité de la Ville d'Orleans, et [les] plus notables d'icelle, recueillies par* LEON T[RIP]PAULT, *et un Avertiſſement touchant la Pr[...]*

uelle d'Orleans, pour la delivrance de la Ville, Orleans 1606. 8. ibid. 1611. 12. ibid. 1612. 12. Lyon 1619. 8. à Troyes 1621. à Paris 1622. — Diarium obſidionis, inde a 12 Octobris 28 usque ad 8 May 1429 deductum, magni ſtimandum. Narrantur etiam eventus felices, liberatione urbis orti, expulſio Anglorum ex itatibus Franciae primariis, Caroli VII victo-e, inauguratio eius Rhemenſis variique fau-caſus, quibus poſſeſſionem regni integram inuit; ut et alia in epigraphe libri, orationis dore et ſimplicitate commendabilis, comme-rata.

Hiſtoire de Jeanne d'Arc par l'Abbé LENGLET T. I. p. 196. T. II. p. 295. FONTETTE T. II. p. 181.

Ioannis d'Arc, obſidionis Aurelianenſis li-tricis res geſtae, imago et iudicium; Latine allice; a LEONE TRIPPAULT. Aureliae 1583. Opuſculum, inſertum quoque editionibus modo memorati a. 1606 et 1611, continet ntiam iudicum ſuper damnatione puellae uaria Gallice redditam, praemiſſa narra-e admodum ſuccincta de rebus ab ea geſtis.

La Livre de la Pucelle, native de Lorraine, qui iſt la France entre les mains du Roy. En-le le Jugement et comment elle fut brulée au Marché à Rouen l'an 1431, avec les Procé-s et Interrogatoires; in Chronique de Norman-(à Rouen 1581. 8) et in Hiſtoire de Normandie 1610. 8). Livre de la Pucelle.

B. *Scriptores recentiores.*

Hiſtoire du Roy Charles VII; par FRANÇOIS de BELLEFOREST; in eius Hiſt. de neuf Char-. de Bellefo-rest.

Baudot de la ... de Charles VII.

Hiſtoire de Charles VII. à Paris 1697. II in 12. Deinde hac epigraphe: *Mémoires et intrigues de la Cour de France ſous Charles ... par Mademoiſelle* DE LUSSAN. ibid. 1741. 12. ... iterum ſic: *Hiſtoire de Charles VII.* 1754 II Voll in 12. — Olim Abbas GE... auctor huius operis habebatur: at nec illa Luſſana, ſed NICOLAUS BAUDOT DE JUILLY ... rus eſt auctor. Cf. ſimile opus de Carolo ... ante § II. a nobis laudatum. Id, quod ... dicavimus, iuvenis admodum conſcripſit ... gligenter ſatis paſſim, teſtibus narrationis ... In rebus hiſtoriae patriae raro titubat ... tempus, ubi hiſtoriam populorum exter... attingit. Utrum et quo modo editiones ... ter ſe differant, dicere non habemus; nec ... tettus (T. II. p. 195. Nr 17286 et 17289. quam ſuper hac re monet.

Cf. *Götting. gel. Anzeigen* a. 1755 p. 171 - 1..

... Mémoires etc.

*Mémoires et ſecrets de la Cour de Charles VI. de France, par Madame D***.* à Paris 1... Voll in 12 *ibid.* 1734. II Voll in 12 ... 1735. II Voll. in 12 — Nugae inſunt at... bulae, procreatae a CATHARINA ... dum ...

de Saint-Foix.

Hiſtoire abrégée des Guerres entre la France et l'Angleterre, juſqu'à la fin du Règne de Charles ... in ... par M. DE SAIN... P. III. p. 4 - 152. P. IV. p. 81 - 216 P. V. ... 2c ... Arguuntur ac corriguntur ... hiſtoria illa bellica peccata, commiſſa a ſcriptoribus, in primis a Rapino Thoyra...

◆ ◆ ◆

Varanus.

VALLERANDI VARANI, *Gall. De Gestis Joannae virginis Puellae*, de Geſtis Joannae virginis

Libri quatuor verſu heroico. *Pariſiis* 1516. in *Joh. Raviſii Textoris* opere de claris mu-
ius *Pariſ.* 1521 et 1529. fol. — Auctor, ns regnante Ludovico XII, verſibus plus ter millibus fata puellae Aurelianenſis, ie fictione poetica celebravit; quam ob am nos hic locum illi concedimus.

DE FONTETTE T. II. p. 180.

e Miroir des Femmes vertueuſes où eſt la patience iſelidis, ou l'Hiſtoire de la Pucelle d'Orleans. à ons 1547. 12. Libellus ſummae raritatis ac atis. Miroir des femmes etc.

es tres merveilleuſes victoires des femmes du(nou-monde et comme elles doibvent à tout le monde par commander, et même à ceux qui auront la mo-e du monde viel. Livret ecrit par G. POSTEL, *iame Margarite de France.* à Paris, *de l'Im-rie de Jean Gueullard à l'enſeigne du Phenix, e College de Reims* 1553. 12. — Hicce li-s inter ſcripta Poſtelli, omnia fere rara, tur rariſſimus. Nec eſt, quod queramur c raritate; nam pleraque ſunt inania, et ab io ſano aliena. Poſtel.

SALLENGRE in *Mémoires de Litterature* T. II. I. p. 106 ſqq.
ARON T. VIII. p. 334-344.
EYTAGII Annal. litt. p. 690 ſq.
FONTETTE T. II. p. 182.

Hiſtoire admirable de Jeanne la Pucelle. à Lyon, *Rigaud* 1560. 8. Hiſtoire etc.

Aureliae urbis memorabilis ab Anglis obſi-anno 1428, et Joannae, Virginis Lotha-iae, res geſtae: autore JOANNE LODOICO UELLO, Juventutis Aureliae Moderatore. iae 1560. 8. *Pariſiis* 1560. 12. Idem libel-ecognitus; acceſſit hiſtoriae ſupplementum, Micqueau.

I 5 ſeu

ſeu innocentia et fortitu ɪ illae, pluri
gravibus teſtimoniis comprobata, contra
les calumnias Petri Cauchonii, Epiſcopi
eis Bedfordienſis, Anglorum Praefecti, c
iuncta ſententia Delegatorum a Calixto III
tifice Maximo, de Joannis Puellae inno
Rothomagi a. 1456 data. *Pariſiis* 1631.
Auctor diligenter collegit et in ordinem r
quae pluribus in chartis manu ſcriptis rep
obſidione urbis Aurelianenſis eiusque lib
ne. Editio poſterior praeferenda eſt
propter auctarium, cuius inſcriptio mem
Cf. DE FONTETTE T. II. p. 180. T. IV. p. 3

Hiſtoria de la Donzella etc. *La Hiſtoria de la Donzella de Orleans*, y
grandes hechos, ſacados de la chronica real;
Cavallero diſcreto, embiado por Embaxador
ſtilla en Francia por los Reyes Fernando y
: En Burgos 1562. 8.

de Beroalde *La Pucelle d'Orleans reſtituée; par P*
(de FRANÇOIS*)* DE BEROALDE, *Sieur de V*
à Tours 1599. 12. — Minime hiſtoria
ſed fabula Romanenſis leviſſima.

Sibylla Francica. Sibylla Francica, ſeu de admirabili
Joanna Lotharinga, Paſtoris filia, D
exercitus Francorum ſub Carolo VII. I
tationes aliquot coaevorum ſcriptorum h
cae et philologicae. Omnia ex bibliothe
chaeris Goldaſti eruta. *Urſellis* 1606. 4. —
ſequentia: 1. LAUDAGANI *Clerici* de
Francica Libri duo. 2. HENRICI DE GORI
propoſitionum de puella militari in Franci
duo. (Et in *Johannis de Gerſon* Operibu
riſ. 1606. fol.) p. 870 ſqq. (*Antwerp.* 170
p. 854 ſqq. Auct Theologus Belgicus,
ſit hoc opuſculum 1428). 3. JOANN
GI

s Apologia pro eadem. 4. PETRI, Came-
, Canonici S. Auſperti in patria, Dialogi duo
relis Regum Franciae et Angliae, et iure
ionis in Regno Franciae.
ᴇ FONTETTE T. II. p. 183.

Masson. ſtoire memorable de Jeanne d'Arc, appellée
elle, extraite du Procès de ſa condemnation
depoſitions des temoins ouïs pour ſa juſtifica-
1455, publiée par JEAN MASSON à Paris
8. — Haec hiſtoria in 177 capita minu-
ecta, putide et faſtidioſe ſcripta, continet
, quae comperiri poterant, quum per
n puellae, tum per effata teſtium, in cauſ-
interrogatorum. Incipit ab eius nativi-
: definit in ſententia abſolutionis, a iudi-
ex auctoritate Pontificis Romani conſtitu-
e d. 7 Jul. a. 1456.
ᴇ FONTETTE T. II. p. 185.

Diſcours etc. ſcours ſommaire tant du nom et des armes,
la naiſſance et parenté de la Pucelle d'Or-
t de ſes frères; extrait de Titres et autres
Preuves. à Paris 1612. 8. Editio auctior
ripta: Traité ſommaire du nom, des armes,
ce et parenté de la pucelle d'Orleans et de ſes
avec les Preuves. ibid. 1633. 4. Prior edi-
uncta quoque opuſculo ſubſequenti. Li-
mediocris, ſed propter genealogiam puel-
rclianenſis, quae ineſt, haud prorſus con-
ndus.
ᴇ FONTETTE T. II. p. 186.

Recueil d'Inſcriptions. cueil d'Inſcriptions propoſées pour remplir les
l'attente, étant ſous les ſtatues du Roy Char-
l et de la Pucelle d'Orleans, qui ſont elevées
s armées et à genoux ſur le Pont de la
d'Orleans dès l'an 1458; avec le Diſcours
ſommai-

ſommaire tant du nom et des armes que de la ſance et parenté de la Pucelle etc. à Paris 1[illegible] 4. — *augmenté conſiderablement de diverſes P[illegible] faites à la louange de cette Pucelle, de ſes f[illegible] et de leur poſterité.* ibid. 1628. 4. — Hanc [illegible]tionem raram, cuius editio poſterior p[illegible] praeferenda, curavit CAROLUS DU LYS, Co[illegible]liarius regius et cauſſarum patronus ſupremu[illegible] curia vectigalium Pariſina, oriundus a fr[illegible] puellae altero. Variorum auctorum [illegible] nes carminaque in laudem virginis celebra[illegible] mae ſiſtuntur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 186 ſq.

La Vie etc. *La Vie et la mort de la Pucelle d'Orleans* Lyon 1619. 12. — Nil ſere, niſi opuſcul[illegible] Leonis Trippault. Additae ſunt orationes n[illegible] nullae puellae fictae.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 182.

Paſquier. *De la Pucelle d'Orleans et de ſon procès;* [illegible] ESTIENNE PASQUIER; in eiusdem *Recherches d[e la] France* L. VI. Cap. IV et V. — Lectu ut[illegible] digniſſima haec ſunt capita, maxime ob exa[illegible] cauſſae capitalis in puellam ſagaciſſimum, quo auctor charta quadam antiqua authe[illegible] adiutus ſuit.

le Maire. *Hiſtoire de la Pucelle d'Orleans;* par FRANÇ[OIS] LE MAIRE; in eius *Hiſtoire de la Ville d'Orl[eans]* (Orleans 1648. fol.) p. 155-304. — Agitur [illegible]ter alia ſuſe de anniverſario ſolenni, Aure[illegible] die 8 Maii in memoriam urbis ab obſidione [An]glorum per puellam illam, ut vulgo credi[illegible] liberatae.

de Ceriſiers. *Les trois Etats de l'Innocence, par le S[ieur]* (RENE) DE CERISIERS, *Aumonier du Roy et [illegible]juste.* à Paris 1646. 8. à *Toulouſe* 1650. 8.

l'r

Prima pars huius rhapſodiae ſuperſtitioſae continet hiſtoriam puellae Aurelianenſis.

Diſſertation ſur la Pucelle d'Orleans; in eiusdem *Hiſtoire d'Angleterre* T. IV. p. m. 180 ſqq. — Iudicium quidem ſubactum auctor prodit in examinanda hac hiſtoria: ſed in eo errat, quod ex ſcriptoribus aevi iſtius ſolus Monſtreletus de eadem retulerit, certe ſolus ſit fide dignus. Id quod potiſſimum demonſtratum ivit auctor diſſertationis ſubſequentis. Rapin de Thoyras.

Diſſertation ſur la Pucelle d'Orleans (*par le P.* GUILLAUME FRANÇOIS BERTHIER, *Jéſuite;*) in *Hiſtoire de l'Egliſe Gallicane* T. XVI. p. 449 ſqq. — Ampliſſima haec diſſertatio quatuor in partes diſtribuitur, quarum prima diverſas de puella Aurelianenſi ſententias examinat: ubi tamen auctor caeterum doctiſſimus ſuperſtitionem prae ſe fert, dum contendit, puellam a Deo, ut aiunt, inſpiratam fuiſſe. In ſecunda parte exponuntur teſtimonia, quibus adverſarii eius uſi ſunt ad probandum, illam fuiſſe ſagam. In tertia ponderantur argumenta eorum, qui affirmant, alios per puellam, tanquam inſtrumentum praeſtigiarum, ad populum fallendum egiſſe. In quarta confutatur maxime Rapini ſententia. Cf. DE FONTETTE T. II. p. 187 ſq. Berthier.

Remarques ſur la Pucelle d'Orléans; par l'Abbé NICOLAS LENGLET; in eius *Hiſtoire juſtifiée contre les Romans* (Amſterd. 1735. 12) p. 263-288. Lenglet.

Hiſtoire mémorable du Siége de la Ville d'Orleans par les Anglois, commencé le 12 Octobre 1428, et levé le 8 Mai 1429, par la valeur de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans, enrichie de la Vie de Jean d'Orléans, Comte de Dunois et de Longueville etc. Général des Armées du Roy Charles VII, Grand-Maitre de France etc. ornée des noms de MM. les Maires (Berruis) Hiſtoire etc.

Maires et Echevins de la dite Ville, depuis l...tion avec le temps de leurs exercices. à Orléans 8. — Hicce liber, cui praemittitur desc... Aureliae, auctorem habuit STEPHANUM BAR... qui quidem narrationem de urbis iſtius ob...ne ſat accuratam exhibet: ſed ſine exami...rum critico tradit lectoribus, quae ab aliis ...perit. Dictio minime eſt elegans.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 181.

Polluche. *Probleme hiſtorique ſur la Pucelle d'Orléa...* M. (DANIEL) POLLUCHE. à Orléans 1749. ... in *Hiſtoire de l'Orléanois par M. le Marquis ...*chet (*à Amſterd.* 1766. 4) T. I. p. 94 ſq... Auctor id, quod ſine ullo argumento ve...ſtorico ſibi perſuaſerat, aliis etiam perſu...ſtudet, puellam nempe Aurelianenſem ab ... minime fuiſſe crematam.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 182.

Eiusdem *Examen de deux Articles des Mé... de M. l'Abbé d'Artigny* (T. II. p. 49 ſqq.), *to... la Pucelle d'Orléans;* in *Mercure de France* a. ... Maii. Idem cum annotationibus Artign... huius *Mémoires* T. VII. p. 57 ſqq. — Pollu... refellere ſtudet relationem de Richardo, ...cho Franciſcano, qui puellam iſtam cum ... nullis aliis fanaticam effecerit. Quae ... ab Artignio quodam modo defenſa, ex... *Mémoires pour ſervir à l'hiſtoire de France et de ...gogne* T. I. p. 119.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 187.

Trolle. ARVIDI TROLLII Diſſ. hiſtorica de Jo... puella Aurelianenſi, Gallice vocata *Jeanne ou la Pucelle d'Orléans.* Londini Suecorum 4. — In lectione prima hiſtoria puellae ...ditur, ut Danieus ... pro fundament...

, et ex aliis hiſtoricis augeatur atque emen-
. In ſecunda ſententiae eorum diverſae ſu-
ac re examinantur; atque tertia auctor
declarat, ſecundum quam puella phantaſia
dica ducta, licet ratione ſane non prorſus
uta, apta evaſerit ad negotium paene in-
ile ſubeundem.
Goetting. gel. Anzeigen a. 1752. p. 1251 ſq.

Lenglet du Fresnoy.

iſtoire de Jeanne d'Arc, Vierge, Héroine et
re d'Etat, ſuſcitée par la Providence pour re-
la Monarchie Françoiſe; tirée des procès et au-
ces originales du temps; par M. l'Abbé (NICO-
LENGLET DU FRESNOY. à Paris 1753. Tomi
: Partes III. (Pars tertia non Pariſiis ſed Am-
t. 1754 prodiit). 12 mai. à Amſterdam (ſ. po-
Paris) 1759. III Voll. (ſive Partes) in 12.
— Poſt praefationem ſat amplam auctor
te prima fata puellae ipſa cum eius damna-
iniuſta exponit. Secunda ſiſtit hiſtoriam
qua innocentia illius eruta, cum teſtium
ogatione eorumque reſponſis. Adnexus
lex librorum ac libellorum quum editorum
neditorum ſuper hac hiſtoria, cum Lengle-
ſuris. Pars tertia, tomum alterum conſti-
, comprehendit ſequentia: Varia teſtimo-
ve excerpta ex virorum doctorum ſcriptis
ella Aurelianenſi cum editoris animadver-
ius; modos diverſos ad caſum hunc ſingu-
i explicandum excogitatos; comparationem
nae d'Arc cum aliis foeminis virtute bel-
claris; indulgentias civitati Aurelianenſi
eſſas; litteras nobilitatis, a Carolo VII
e eiusque cognatis omnibusque poſteris
; ſpicilegium ad indicem ſcriptorum in par-
unda Reſtat, ut moneamus, Lengletum
ne eſſe verum huius hiſtoriae auctorem,
certe

librarius alii viro docto, Artignio, prov
librum Richerii in lucem e ndi, et, u
eſſet, emendandi committit. Vix hic
operi admoverat, quum Lengleti opus
dias prodiret. Quod ipſum per tempu
quo Richerianum ſervabat, excerpſiſſe
epitomen redegiſſe, ab Artignio praecip
cuſabatur. Conſilium illud pravum ſeſ
que inde orta effecit, ut opus ſatis long
ſectione abiit. Utile tamen eſt et haud q
ſpernendum. Vix autem tacere poſſumu
tot a nobis enumeratos ſuper hiſtoria ill
libellosve, nondum exſtare talem, qui o
numeris abſolutus et a partium ſtudio alie
tus praedicari queat.

Cf *Journal des Savans* a. 1753. Novemb.
Annee litter. a. 1754. T. I. p 217 ſq.
BAUMGARTENII *Nachrichten von merkwürdi-
chen* T VII. p. 175 178.
Mémoires d'Artigny T. II. p. 41 ſqq. T. VII. p.
DE FONTETTE T. II p. 185 ſq. T. IV. p. 391

Vie etc. *Vie de Jeanne d'Arc*; in *Vies des Femm*

◆ ◆ ◆

Puellae Aurelianenſis cauſa, adverſariis Orationibus diſceptata; auctore JACOBO JOLIO. *Pariſiis* 1609. 8. — Sunt undecim oratiunculae iudiciales, quibus auctoris diſcipuli puellam viciſſim accuſant ac defendunt, lectu vix dignae. Jolius.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 185.

Heroinae nobiliſſimae Johannae d'Arc, Lotharingae, vulgo Aurelianenſis Puellae, Hiſtoria, ex variis graviſſimae incorruptiſſimaeque fidei ſcriptoribus excerpta, eiusque innocentia a calumniis vindicata; auctore JOANNE HORDAL, *J. U. Doctore et Profeſſore in alma Civitate Pontemuſſana, Ducis a Lotharingia Conſiliario.* Pontimuſſi 1612. 4. — Auctor, puellae cognatus, apologiam eius in hoc opere probabiliter ſcripto, cuius elaborationem etiam ſuaſerat Carolus du Lys, paullo ante a nobis nominatus, exhibet. Prior pars ſiſtit ſtatum Franciae civilem eo tempore, quo Johanna res ſuas agere coepit: pars poſterior innocentiam eius demonſtrat. Excerpta inſunt ex quinquaginta, et quod excurrit, auctoribus cuiuscunque generis. In fine partis prioris (p. 153-157) traditur notitia plus quam ſexaginta ſcriptorum, quorum minima pars cenſu digna videtur. Hordal.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 157.
DE FONTETTE T. II. p. 185.

Lettre de M. VIGNIER, *écrite en* 1684, *dans laquelle il prétend prouver, contre l'opinion commune, que la Pucelle d'Orléans n'a pas été brûlée, et qu'après ſes exploits elle fut mariée;* in *Mercure de France* a. 1725. Febr. Vignier.

Lettre de la Pucelle d'Orléans, écrite par M. DE VIENNE-PLANCY *à M. Vignier, de Richelieu, en* de Vienne Plancy.

1694; ibid. Mart. et in *Curioſités hiſtoriques ou Recueil de pièces utiles à l'hiſtoire de France, et qui n'ont jamais paru* (à Amſterd. 1759. 12.) T. II. p. 251 ſqq. Utraque epiſtola etiam exſtat in *Variétés hiſtoriques* (à Paris 1752) T. II. p. 499 ſqq.

Vignier. *Réponſe de M.* VIGNIER *à M. de Vienne-Plancy en Mars 1694*; in *Mercure de France* 1725. Mart. — Tres hae epiſtolae opinionem ſingularem, ſed fundamento hiſtorico ſat firmo carentem ſpectant, in quam Vignierius charta quadam antiqua, Metis reperta, inductus fuit. Notum inſuper, foeminam quandam aliquot annos poſt mortem Iohannae marito iunctam fraudulenter edixiſſe, ſe eſſe puellam celebrem Aurelianenſem: ſed eandem ob hanc fraudem poenam ſubiiſſe, itidem notum. — Ex Vignierio petita ſunt, quae ſuper hoc argumento diſputantur in *Hannoveriſchen Magazin* a. 1755. p. 145-158.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 185.

Innocence etc. *Innocence opprimée par des Juges iniques*; in *Cauſes célèbres* (à Paris 1750. 12) T. IX. p. 1-112. Sic cauſſa puellae Aurelianenſis ſignatur: ſed peccatis variis ſic obruitur, ut hiſtorico plane ſit inutilis.

Lanevere et le Moine. *Eſſai ſur la Queſtion: Jeanne d'Arc a-t-elle ſubi réellement l'Arrêt, qui la condamnoit au ſupplice du feu? par M.* DE LANEVERE, *ancien Mouſquetaire*; in *Mercure de France* a. 1764. Novemb. p. 43 ſqq. Ibidem exſtat quoque epiſtola ſuper eodem argumento auctore LE MOINE.

Lettre etc. *Lettre écrite de Munich, ſur la bataille d'Azincourt, et ſur la Pucelle d'Orléans à l'occaſion des Tomes XIII et XIV de l'hiſtoire de France par M.* DE VILLARET; in *Gazette litteraire* 1764. T. III. p. 63

p. 63 ſqq. Ibid. p. 263 ſqq. legitur *Lettre de M.* VILLARET, in qua ſuperiori epiſtolae reſpondet.

Juſtification de l'age de Jeanne d'Arc, et de la certitude de ſon ſupplice; par M. VILLARET; in eius *Hiſtoire de France* T. XVI. p. 388-393 (a. 1765). — Probare ſtudet auctor, Johannam ab Anglis damnatam annos tantum novemdecim vixiſſe, eamque ex ſententia Anglorum mortem certiſſime ſubiiſſe. Villaret.

◆ ◆ ◆

Diſcours ſur l'hiſtoire de Charles VII, jadis écrite par M. ALAIN CHARTIER, *ſon Secretaire, où ſe peut voir que Dieu jamais n'abandonna cette très-chreſtienne invincible Couronne, en ſes plus fort déplorées affaires, et que tout ce que ſes plus conjurés ennemis y ont onceques voulu entreprendre, s'eſt enfin comme en moins de rien diſſipé et evanoui en fumée.* à Paris 1594. 8. Auctor fuit BLASIUS DE VIGENERE, iudicio acri deſtitutus partiumque ſtudio laborans. (de Vigenere) Diſcours.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 192.

Journal de la Paix d'Arras, faite (en 1435) dans l'Abbaye de S. Waſt, entre le Roy Charles VII et Philippe le Bon, Duc de Bourgogne; avec les Notes de JEAN COLLART. à Paris 1651. 4. Collart.

Lettre écrite à R. P. H. ſur l'explication que le Pere Daniel a donnée d'une Médaille du Cabinet de M. l'Abbé Fauvel, dans ſon Hiſtoire de la Milice Françoiſe; in *Mercure de France* a. 1723. Maii. — Demonſtratur, hunc numum non eſſe Caroli VII, ut Daniel exiſtimabat, ſed Caroli, filii eius et fratris Ludovici XI. Lettre etc.

§. IV.

REGNUM LUDOVICI XI.

a. 1461 — 1483.

A. *F o n t e s.*

Joh. de Troyes Chronique de Louis XI. ou Chronique ſcandaleuſe.

La Chronique de Loys de Valois, ſeu Roy France, XI de ce nom, avec pluſieurs autres adven tant dans ce Royaume comme ès voiſins, depuis l 1461 *juſqu'en* 1483. S. l. et a. fol. Deinde volumine ſecundo operis, quod inſcribitur: *Chronique Martinienne* (1500). fol. In *Monſtre* Chronico (1512). fol. In *Grandes Chroniques France.* (Edition troiſième 1514). fol. Poſt iterum ſeparatim hac epigraphe: *La Chron du Roy Louis XI; avec pluſieurs autres Hiſtoires venues tant ès Pays de France, que Flandres et toiz; par un Greffier de l'Hoſtel de Ville.* à Pa (1529) fol. Deinde hoc titulo: *Hiſtoire de L XI et des choſes memorables advenues ſous ſon Reg depuis* 1461 *juſqu'en* 1483; *autrement dicte la C nique ſcandaleuſe.* ibid. 1558. 8. Ad calcem op ris: *Hiſtoire de France par* du Haillan (à Pa 1584. fol.). — *augmentée d'une Table et impri ſur le vrai original.* à Paris 1611. 8. *Hiſtoire Louys XI Roy de France et des choſes memora bles venues de ſon Regne depuis l'an* 1460 *juſques à* 14 *autrement dicte la Chronique ſcandaleuſe; eſcrite un Greffier de l'Hoſtel de Ville de Paris.* ibid. 16 4. — *écrite par* JEAN DE TROYES, *Greffier de l'H tel de Ville de Paris:* in *Mémoires de Commes* à Br xelles 1723. 8) T. II. et in editione horum co mentariorum, quam Lengletus curavit (17 T. II. Denique in *Collection univerſelle des Mém res particuliers relatifs à l'hiſtoire de France* (à Pa 1786. 8) T. XIII. Excer 17 *ſes obſerunt*

in Archenholzii *Litteratur u. Völkerkunde* a. 1785. No. I. p. 77-85. — Alii auctorem huius chronici celeberrimi habuerunt DIONYSIUM HESSELIN (*Prevot des Marchands de Paris*), alii, et rectius, JOHANNEM DE TROYES. In editione anni 1558 primum appellatur *la Chronique ſcandaleuſe*; quae denominatio autem non ſatis apta videtur. Nam facta, quae hodie *Scandala* vocamus, proprie ſic dicta auctor haud narrat; fortaſſe liber eius ſic dictus, quod res Ludovici XI male geſtas non omnes quidem, at tamen nonnullas, ſine fuco et libere ſatis tradit. Forſan et librarii hunc titulum ad lectores plures alliciendos praefixerunt. Auctor, quisquis ille tandem ſit, diario ſuo quae ipſe vidit vel audivit, fideliter ſed ſine cura ſingulari de rerum cauſſis, inſeruiſſe videtur. Haud pauca vero traduntur alibi non obvia. *Lebeuf* (in *Mémoires ſur les Chroniques Martiniennes*) coniicit, auctorem paene exſcripſiſſe ad verbum, perpaucis mutatis et additis, Chronicon San. Dionyſianum, vulgo *les grandes Chroniques de France* dictum et a *Johanne Caſtell* compilatum.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 63 ſq.
Ducatiana T. II. p. 419 ſqq.
(BAUMGARTEN in) *Nachrichten von einer Halliſchen Bibl.* T. VI. p. 342 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 197 ſq.

Chronique et Hiſtoire, ou Mémoires de Philippe DE COMINES, *Seigneur d'Argenton; contenant les choſes advenues durant le Règne de Louis XI tant en France, Bourgogne, Flandres, Artois, Angleterre, qu'Eſpagne et autres lieux.* à Paris 1523. fol. Haec editio princeps a *Johanne de Selve*, Praeſide Parlamenti Pariſini primario, curata, continet ſex libris ſolummodo hiſtoriam regni de Comines.

 Ludo-

Male haec editio repetita 1714. IV Voll. in 8. Melius et auctius *à Bruxelles* 1723. V Voll. in 8. (Ineditis enim probationibus centum, et quod excurrit, Godofredus hanc editionem auxit et ornavit). Editio recentiſſima hac epigraphe inſignitur: *Mémoires de Meſſire Philippe de Comines, Seigneur d'Argenton, où l'on trouve l'Hiſtoire des Rois de France, Louis XI et Charles VIII; nouvelle Edition, revue ſur pluſieurs Manuſcrits du temps, enrichie de notes et de figures; avec un Recueil de Traités, Lettres, Contrats et Inſtructions, utiles pour l'hiſtoire et neceſſaires pour l'étude du Droit public et du Droit des gens; par MM. Godefroy; augmentée par M. l'Abbé* Lenglet du Fresnoy. *à Londres* (ſ. potius *à Paris*) 1747. IV Voll. in 4. Volumini I praefixa eſt praefatio Lengleti ampla, in qua, praeter alia, exhibetur ſuccincta, ſed non fidelis ſatis hiſtoria Ludovici inde ab a. 1436 usque ad a. 1464, ubi Cominaei commen[illegible] incipiunt. Sequuntur commentarii ipſi, [illegible] libri ſex priores ſecundum codices ma[illegible] duos, reliqui vero collatione editio[illegible] ſtiorum emendatiores, quam in ſupe[illegible] editionibus, exhibentur. Annotatio[illegible] fredorum, in editionibus ab iisdem cu[illegible] calcem relegatae, rectius a Lengleto, [illegible] is ipſis, contextui ſubiectae leguntur. [illegible] ſiſtit potiſſimum: *Les Chroniques de* [illegible] *ois, onzième du nom* ſ. *Chronique ſcan*[illegible] qua paullo ante), et initium ſegetis [illegible] robationum et documentorum, quae [illegible], auctae a Lengleto vel maxime e [illegible] bbatis *le Grand,* qui per annos qua[illegible] pioſiſſimam illam effecit. Omiſit [illegible] probationes, quas Duclosius, de[illegible] ſuo adiecit operi ex eadem col-

de Fran e (à Paris 1785. 8.) T. X-XII. — N
de epitome operis! Prodiit illa primum hac
ſcriptione: De rebus geſtis Ludovici, eius
minis undecimi, Galliarum Regis, et Car
Burgundiae Ducis, *Philippi Commen*, viri
tricii, et equeſtris ordinis, Commentarii, v
ac prudenter conſcripti; ex Gallico facti L
ni a JOANNE SLEIDANO Adiecta eſt bre
quaedam illuſtratio rerum et Galliae deſcrip
Argentinae 1545. 4. *Pariſiis* 1545. 8. In
editionibus tantummodo ſex priores libri arc
typi, in decem diviſi, exhibentur. Secuti
reii qui duo hac epigraphe: *Phil. Commen* C
mentariorum de bello Neapolitano Libri V.
gent 1548 4 et 8. Opus ſic in quin decim lib
diſtributum integrum prodiit *Pariſ.* 1520.
ibid. 1568. 16. *Francofurti* 1578. Cum Froi
to et Seſeilio. fol. *ibid.* cum Froiſſarto 1584.
Ba ... 1599. 8. *Hanoviae* 1620. 12. *ibid.* c
Froiſſarto 1619. 8. *Caſſelii* 16:4. 8. *Amſtelo*
1648. 12. *ibid.* 1656. 12. Quae editio poſtre
ho ornatur titulo: *Philippus Commaeus* de re

em religionis eorum ſcripſerit. Minus ele-
ter, obſcure paſſim potius, ſed integrum
s ſine ulla mutatione redditum Latine hoc
lo: *Philippi Cominaei*, Baronis Argentonii et
iitis, Commemorationum rerum geſtarum
arumque Ludovici undecimi et Caroli octavi,
gum Franciae, Libri octo; *Caſpar Barthius*
emplar Gallicum bona fide, nihil omittens,
il traiiciens, ordine placitoque auctoris lati-
iti transſcripſit. *Francofurti*, ſumptibus Cle-
ntis Schleychii et Viduae Danielis Aubrii
19 (non 1619, ut Lelongus et Fontettus
ent, qui etiam titulum non accurate tra-
nt). 8. In fine Sleidani praefatio repetitur
ue index rerum memorabilium locupletiſſi-
s adnectitur. — *Italice* hac inſcriptione: *Le
morie di Filippo di Cominer, tradotte da* Nicolo
ince, *Parigino, Secretario del Cardinale du Bel-*
. In Venetia 1544. 8. *tradotte da* Lorenzo
nti. *In Genova* 1594. 4. *In Milano* 1601. 8.
Breſcia 1612. 4. *In Venetia* 1613. 4. *ibid.* 1640.
Prior tantum pars Italice prodiit ſic inſcripta:
*ria di Monſ. Filippo d'Argenton, delle guerre di
dovico XI, re di Francia, e di Carlo, duca di
rgogna, nella quale ſono deſcritte tutte le guerre
te nella Francia e in diverſi altri paeſi, dall' anno
64 inſino a' tempi noſtri.* In Venetia 1569. 8. —
rtiſſet a Caſparo Hedione, cum praefatione *Beu-
ri*, Argent. 1551. 4. *ibid.* 1566. fol. *Franco-
ti* 1580. fol. *ibid.* 1625. fol. *ibid.* a *Michaele Klo-
anno* 1643. 8. — *Anglice* a *Thoma Deret* Lon-
ii 1596. fol. *ibid.* 1614. fol. Poſtea hac epi-
phe: *The Memoirs of* Philip Comines, *con-
ing the Hiſtory of Louis XI and Charles VIII,
gs of France, with the moſt remarkable occurren-
in their particular Reigns, from the year* 1464 *to*

 1498:

den Heer Filip van Comi s, *Heer va*
ton, behelzende de Hiſtoire van Lodewyk
Karel den VIII, Koningen van Vrankry
jaar 1464 *tot het jaar* 1498: *doorweegd*
Verhaal van de Lotgevallen der Graven
land, uit den Huize van Bourgonie: en
fracie Staatsleſſen nopens de Beſtuuring va
en Steden: uit het Franſch vertaald en
tekeningen vermeerderd, door Frans de Ha
ſterdam 1757. 8. (Maxima annotation
hauſta dicitur ex Faberti *Hiſtoire des*
Bourgogne et ex Ducloſii *Hiſtoire de L*
Additur tabula geographica, qua regio
quibus bella, a Cominaeo expoſita, g
praeſentantur). *Hiſpanice* hoc titulo:
morias de Felipe de Comines, *Señor d'Ar*
los hechos y empreſas de Luis undecimo, y Ca
vo, Reyes de Francia, traducidas de Fran
Eſcolios propios por Juan Vitrian, *Prior*
ſor de Calatayud, Aſſeſſor del ſanto officio, y
del Rey nueſtro Señor, dirig a ſu Soberan
Don Juan Vitrian, *Preſid e de la Espa*

atet, opus hocce hiſtoricum inde ab origine
a usque ad tempora noſtra lectores et amato-
s habuiſſe. Nec immerito. Fuit enim auctor
us vir intelligentiae et iudicii haud vulgaris,
tritus conſuetudine cum hominibus maxime
verſis negotiorumque publicorum peritis, et
ſe rebus magni momenti diſcutiendis adhibi-
s, ut vel ex ſequenti notitia ſuccincta patebit.
rtum habuit Cominaeus ex Flandria, et genere
que neceſſitudine coniunctus erat eius loci
aecipuis viris, et amplas habebat facultates,
on ibi tantum, ſed et in Hannonia. Forma
it eleganti, et ſtatura procera Gallica lingua
ptime utebatur: Italica vero et Germanica et
iſpanica mediocriter. Hiſtorias omnis gene-
s Gallice conſcriptas, maxime Romanorum,
ligentiſſime legerat, et memoria prope tene-
at. Multus ei erat uſus cum exteris homini-
us, quod eo faciebat, ut ab iis aliquid, quod
rius ignoraſſet, addiſceret. Temporis autem
abebat accuratiſſimam rationem, nec unquam
rat otioſus. Memoria fuit inſigni, ac ſaepenu-
ero quatuor ſcribis eodem tempore dictabat
es diverſas ad rem publicam pertinentes, tanta
uidem facilitate ac promtitudine, ac ſi unum
odo tractaſſet argumentum. Vehementer ei
olebat per omnem vitam, quod a teneris annis
on fuiſſet inſtitutus in lingua Latina, et hanc
uam infelicitatem non raro deplorabat. Ludo-
ico XI Regi longe erat gratiſſimus, et quam
iu ille viveret, ſummae fuit per Galliam aucto-
itatis. Eo autem mortuo, valde fuit exagita-
us; et quoniam externus erat atque Ludovico
axime familiaris, augeſcente invidia res eo de-
ducta fuit ab adverſariis, Ducibus Burboniae
t Lotharingiae potiſſimum, ut Loſcae, quod
eſt

magnae tunc auctoritatis, et quum idon
lum poſſet invenire patronum, cauſſ
ſuam egit, et per horas duas locutus,
cum intentione omnium, ita ſe defend
iudicibus tandem abſolveretur. Inter al
memorabat, quam varios et graves labo
rege ac re publica ſuſcepiſſet, quam p
fuiſſet Ludovici erga ſe voluntas et mu
tia: nihil autem avare, nihil cupide,
temperanter a ſe factum eſſe; quod ſi
tantum commodis et rei familiaris ampli
ſtuduiſſet, ſuas facultates poſſe cum
opibus conferri demonſtrabat. Annis
1494 et 1495 comes, legatus et conſilia
Caroli VIII in expeditione per Italiam
Neapolin. Quum eſſet annorum circit
ginta quatuor Cominaeus, mortuus e
ſuae, quam in Pictonibus habebat, Arg
cam vocant, anno 1509, menſis Octo
XVII, et illinc Lutetiam delatus in Aug
ſium templo ſepultus fuit. Maculam fam
inuſſiſſe utique videtur eo, quod a domi

nunquam ſatis faciunt. Proditorem potius Duces ſe egiſſe, vero eſt ſimillimum. In commentariis ſcripſit, quae vidit, quibus interſuit, quorum partem ipſe adminiſtravit, functus legati, pacis, militis conſiliariique officiis, minime vulgari vel induſtria vel ingenio, non, ut, more aliorum, nudum laborem oſtendentium, adiicere ornamenta eloquentiae — quo nomine regia quadam modeſtia ſui ſaeculi ambitioni Caeſar illuſit — ſed ut ita a poſteritate legeretur, ut ipſi optime profuturam hiſtoriam vir tantae prudentiae exiſtimaſſet. Dictio eſt ſimplex atque infucata. Sententiae praeceptaque regibus eorumque conſiliariis utiliſſima, experientiae diutinae filiae, apte minimeque moroſe, adſperguntur.

G. VOSSIUS de Hiſtoricis Latinis L. III. p. m. 642 ſq.
Journal des Savans a. 1683. Dec. a. 1706. April. a. 1713. Sept. p. 296 ſqq.
LE GENDRE l. c. p. 217 ſq.
Acta Erud. a. 1714. p. 221 ſq.
Hamburg. Bibl. hiſt. Cent. III. p. 270-280.
FABRICII Bibl. Lat. med. et inf. aetatis Vol. I. p. 1138 ſq.
JOH. BURCARDI et FRID. OTTONIS Menckeniorum Bibl. virorum militia et ſcriptis illuſtrium Nr. LXXIV. p. 163.
FOPPENSII Bibl. Belg. T. II. p. 1027 ſqq.
Mem. de Trevoux a. 1747. Maii.
Zuverläſſige Nachrichten von dem Zuſtand der Wiſſenſchaften P. CXIII. p. 313-334. P. CXIV. p. 432-455.
FREYTAGII Anal. litter. p. 262.
(BAUMGARTENII) *Nachrichten von einer Halliſchen Bibl.* T. VI. p. 336-345.
Ducatiana p. 411 ſqq.
Bibl. des Sciences et des Beaux-Arts T. VII. p. 261 ſq.
LENGLET DU FRESNOY T. XII. p. 145 ſqq.
Hiſt. de la Rochelle par M. ARCERE T. I. p. 619 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 198 et p. 204 ſqq.

Duo

lerum Leodienſium etc. opus ADRIANI DE Adrianus de Vetere-Buſco.
RE-BUSCO; in Martenii Collect. vett. ſcriptt.
V. p. 1199 ſqq. Res Francogallicae inde a.
usque ad a. 1482 haud paucae enar-
ir.

xcerpta ex AMELGARDI, Presbyteri Leodien- Amelgard.
Libro II de Geſtis Ludovici XI, ex Manu-
to codice Bibliothecae Regiae; ibid. p. 741
Alia excerpta, cum notitia de auctore,
buit Du Theil in Notices et Extraits des Manu-
de la Bibliothèque du Roi etc. (à Paris 1787. 4)
p. 403 - 439. Theotiſce Hildburghuſae
8.

ettres de Charles, Duc de Bourgogne, à Meſ. Lettres de Charles Duc de Bourgogne.
laude de Neufchaſtel, Sieur Dufay, Chevalier,
belan et Gouverneur de Luxembourg; in Mé-
pour ſervir à l'hiſtoire de France et de Bour-
. (à Paris 1729. 4) T. I. p. 355 - 372.

a Louange des Rois de France, compoſée en Vers de la Vigne.
Proſe par ANDRÉ DE LA VIGNE. à Paris 1507.
id. 1608. 8. Liber, compoſitus occaſione
ionis Ludovici XI ad Pontificem Romanum.
a inteſſe dicuntur, hiſtoriam iſtius regis il-
ntia.

e Cabinet de Louis XI, contenant divers Frag- Cabinet de Louis XI.
, Lettres, Intrigues non encore vues, recueillies
rſes Archives. à Paris 1661. 12. Et in Sup-
s aux Mémoires de Comines (à Bruxelles 1713.
. 170 - 245; et in ſubſequentibus Cominaei
onibus. Collectionem harum chartarum,
me huic hiſtoriae periodo inſervientium,
uit TRISTANUS HERMITA SOLIERIUS.

B. *Scriptores recentiores.*

L'Abrégé des Faits dignes de memoire, du Roy Abrégé etc.
s XI. à Paris 1558. 8.

Hiſtoire

no ne paene oblitos cernetur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 199.

Sommaire Recueil etc. *Sommaire Recueil des Moeurs du* …
in *Lettres d'Estienne Paſquier* (16…
p. 152 ſqq.

Beaucaire ſ. Belcarius. Rerum Gallicarum Comment…
Chriſti MCCCCLXI ad annum MI…
ceſſit ex occaſione variis locis, It…
manicae, Hiſpanicae, Hungaricae…
Hiſtoriae tractatio. Opus poſthum…
FRANCISCO BELCARIO *Peguilione M*…
generis claritate, humanarum ſac…
terarum cognitione, rebusque tu…
tum in Concilio Tridentino praec…
luſtri; ut ex proximis ad lectoren…
bus conſtabit, et ex eiusdem orati…
denti victoria ad Patres Concilii…
cum XIII Francorum et Navarrae…
ſtianiſſimum *Lugduni*, ſumptibus…
dry 1625. fol. — Auctor ex com…
tia mortuus eſt a. 1591: at ſecund…
et Fontettum a. 1593. Animus…
erat, hiſtoriam ab a. 1461, quo L…

icientes, affirmarunt, hiſtoriam inibi usque
nnum 1580 eſſe continuatam. Magna liber-
in pingendis perſonarum agentium animis
tor uſus eſt, quam ob cauſſam ipſe commen-
os, licet ſatis politos, in lucem edere haud
inuit. Apparet illud ex praefatione non ab-
ta, in qua ſcribit: „Hos commentarios me
iturum non profiteor: lateant in Chriſtana
ſtra bibliotheca, donec tuto exire poſſint:
re nec in cuiusquam gratiam aut odium
ipſiſſe confirmo.“ Audiamus et typogra-
m ex Elogio Auctoris et operis praefixo,
dicit, hoc ſcriptum eſſe tanta fide, ut, licet
abſolutum, prodire non paſſus ſit, dum vi-
et: tanta maturitate iudicii, ut quemadmo-
ipſe teſtatur in operis clauſula, annum age-
quintum ſupra ſeptuageſimum, dum haec
beret: tanto veritatis ſtudio, ut ſi in quarun-
perſonarum aut locorum nominibus haeſi-
vel leviter, vacuum ſpatium reliquerit,
aſteriſcum appinximus: tanto denique ſtili
re et elegantia, ut proxime ad Livianum
dere viris doctis non paucis viſus ſit. Ad-
editionem operis deberi *Philippo Dinet a S.*
ano, ex Nobilium vice Regio cubiculario,
rae iuventuti Principis a Longa-villa quon-
praepoſito, variisque poſtea legationibus
lem principis nomine perfuncto apud Hel-
os, qui ex Chriſtana, (vulgo *Chaſteau de*
brete apud Boios) Auctoris Bibliotheca hos
mentarios nobis tradidit caet. Nec ſilen-
, Belcarium a. 1568 epiſcopatu Metenſi ſe
caſſe otioque litterario honeſto ab eo tem-
e usque ad obitum eſſe fruitum. Laudes,
s audivimus, operi illius tributae, minime
ggeratae videntur: confirmantur potius ab

 aliis;

aliis; et nos ipſi plurium rerum geſtarum cauſſas curatius explicitas in eodem, quam alibi, invenimus. Uſus enim eſt Belcarius multorum virorum illuſtrium conſuetudine, inter alios Principum ex gente Lotharingo-Guiſia, quos etiam paſſim nimium paullo extollit, utpote quibus multum fortunae ſuae debuerit. Quo magis mirandum, hosce commentarios a Francogallis ipſis non ſatis aeſtimari pro merito. Sed, quid mirum? Latina ſunt — non leguntur!

Cf. BAYLE in *Diction.* ſ. v. *Beaucaire.*
LE GENDRE l. c. p. 78 ſq.
FREYTAGII Anal. litter. p. 79 ſq.
CLEMENT l. c. T. III. p. 49 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 251.
DENIS in *Merkwürdigkeiten der Garelliſchen Bibl.* p. 351 ſqq.

Naudé. *Addition à l'hiſtoire de Louis XI; par* GABRIEL NAUDÉ. à Paris 1630. 8. Et in Cominaei editionibus, inde a Bruxellenſi anni 1713, in cuius tertia parte hic Naudaei libellus primum locum occupat. — Auctor, Medicus, Hiſtoricus et Philologus Pariſinus, mortuus a. 1653, potiſſimum docet, quibus Ludovicus XI litteris imbutus fuerit, plurimosque Galliae reges earum haud fuiſſe ignaros, adiectis inſuper non paucis, quae ad hiſtoriam Ludovici iſtius pertinere videbantur. Ineſt etiam excurſus ſuper typographiae, vivente hoc rege inventae, origine ac progreſſibus, ſtatuque litterarum in Francia.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 199.

Varillas. *Hiſtoire de Louis XI, par* ANTOINE VARILLAS cum eiusdem *Minorité de S. Louis* etc. (à la Haye 1755. 12. p. 5-141. à *Amſterd.* 1687. 12). Exponuntur ſolummodo initia regni Ludovici XI, et

et quae ante id ab a. 1423 usque ad a. 1461 egit; ut nempe vivo patre ſumere illud fruſtra tentans, pluribus annis apud Philippum, Burgundiae Ducem, exſulaverit, ſimultatis ſeminibus cum Carolo, eius filio, eo tempore iactis, quae bellorum poſtea cauſſam dederunt. Deſcribitur poſtea inauguratio Ludovici atque abolitio *Sanctionis pragmaticae*, quam vocant, magno labore a Rege patre, pro libertate eccleſiae Gallicanae, adverſus aulae Pontificiae artes obtentae. Magnae inde ad Turcicum bellum praeparationes memorantur, cui Ludovicus cum ſeptuaginta millium exercitu, inſtigante Pontifice, nomen dederat, nullo effectu. Subortae enim cum Anglis, ex quorum hiſtoria quaedam non vulgaria adnectuntur, inimicitiae, deſtinata corruperunt.

Cf. Acta Erud. a. 1685. p. 191 ſqq.

Eiusdem *Hiſtoire de Louis XI, depuis l'an* 1461 *jusqu'en* 1483. à Paris 1686. II Voll. in 4 et II Voll. in 12. *ibid.* 1689. IV Voll. in 12. *à la Haye* 1689. IV Voll. in 12. — In diſſertatione praemiſſa, praeter alia, auctor apologiam exhibet acerrimae, quam in tota hiſtoria propoſuit, Ludovici XI cenſurae. Defendit etiam Cominaeum adverſus obiectiones quasdam Meyeri, Belgicae hiſtoriae ſcriptoris haud incelebris: fatetur tamen, ſe in quibusdam a Cominaeo diſceſſiſſe, ea potiſſimum ratione, quod libri eius perfecte nunquam editi fuerint, truncati nempe a *Johanne Selve*, Preſide Senatus Pariſienſis, id quod teſtimonio Franc. Belcarii confirmare ſtudet. Subiungit ibidem relationem ſat amplam de Ludovico, Comite S. Pauli (*S. Pol*). Multa etiam tradit de Ducibus Lotharingiae, in quibus ſunt, quae examen mereri videntur. Quum et in

 opere

opere ipſo auctor haud pauca commentetur, de quibus easdem, quas expertus eſt circa alias hiſtorias ſuas, dubitationes et rixas orituras eſſe coniecit, fontes, unde tradita ſua hauſerit, contra morem alibi ſervatum, indicat. Laudat in primis Collectanea MSS. Marchionis Bethunii, bibliothecae regiae poſtmodum illata, eaque ſecum ab a. 1648 ad 1652, quum hiſtoriographus Gaſtonis, Aurelianenſis Ducis, eſſet, communicata eſſe refert, ſed eo tempore compacta fuiſſe volumina, itaque allegari ea non potuiſſe; dubitat etiam, an omnia in bibliothecam Regis pervenerint. Acceſſerunt his alia adminicula, quae recenſet. Nihilo minus et hoc opus, ut omnia fere Varillaſiana, plenum eſt coniecturarum, fictionum et mendaciorum, ut pluribus docuit *Joh. Gothofredus* in *Supplément aux Mémoires de Philippe de Comines* (à Bruxelles 1713. 8) p. 405 ſqq.

Cf. *Journal des Savans* a. 1689. Febr.
Acta Erud. a. 1689 p. 511-519
Hamburg. Bibl. hist. Cent. IV. p. 259 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 199 ſq.

Duclos. *Hiſtoire de Louis XI. Par Mr.* (CHARLES) DUCLOS, *de l'Académie Royale de Belles-Lettres* à Paris 1745. IV Voll. in 12 mai. *ibid.* 1746. IV Voll. in 12 mai. *à Amſterd.* 1746. III Voll. in 12 mai. *à la Haye* 1750. III Voll. in 12 mai. Anglice, Londini 1747. II Voll. in 8. — Opus, ſtatim ab origine ſua in Francia tanto ſuſceptum plauſu, ut in trium hebdomadum ſpatio circa tria millia exempla venderentur. Edicto regio poſtea venditio ulterior impedita, quod auctor paullo liberius de rebus nonnullis ſententias ſuas ruliſſet, eo maiorem exemplorum vim in [illegible] verſionemque in Anglia procreavit. [illegible] Commacum

naeum ſuperare niſus eſt, et vero illum ſuperavit, quod quidem haud adeo difficile fuerit. Nam Cominaeus non hiſtoriam, ſed commentarios componere voluit. Porro idem varias res, minime momenti parvi, ſtudio fortaſſis, ſilentio praeteriit, quae Ducloſius ſupplevit. Aevo etiam, quod adumbrat, propior vixit, quam ut omnes rerum cauſſas arcanas, quas tempus ſerius demum revelare ſolet, intelligere potûerit. Denique Noſter uſus eſt dictione, aevo ſuo magis accommodata. Subiecit narrationi in tomo poſtremo documenta varia, antea haud typis expreſſa, mutuata ex collectione largiſſima, in qua conficienda Abbas *le Grand* annos conſumſit triginta; nonnulla etiam ex Cominaei editionibus Gothofrediana et Lenglețiana repetiit. Hiſtoria ipſa decem libris exponitur, indiceque copioſo clauditur. Ludovicus Rex ab auctore, ut par eſt et decet, ſaepenumero ob male facta reprehenditur, defenditur tamen interdum adverſus vituperatores iniuſtos. Teſtes narrationis, ſingulis in rebus geſtis laudandi, deſiderantur.

Cf. *Jugemens ſur quelques ouvrages nouveaux* T. V. p. 337 ſqq. T. VI. p. 49 ſqq. et 97 ſqq. T. VIII. p. 160 ſqq. T. IX. p. 359 ſqq.

Bibl. Françoiſe de du Sauzet T. XLI. p. 127 ſqq. p. 293 ſqq. T. XLII. p. 135 ſqq.

Bibl. raiſonnée T. XXXVII. p. 327 ſqq.

Journal de Trévoux a. 1746. Aug. p. 1716 ſq.

Zuverläſſige Nachrichten von dem Zuſtand der Wiſſenſchaften P. LXXXXIX. p. 201-231.

(BAUMGARTENII) *Nachrichten von einer Halliſchen Bibl.* T. VI. p. 345 ſq.

DE FONTETTE T. II. p. 2 C.

Luſſan ſ. Baudot de Juil[illegible]

Hiſtoire du Regne de Louis XI; par Mademoiſelle DE LUSSAN (ſ. potius BAUDOT DE JUILLY) à Paris 1755. VI Voll. in 12 mai. — Opus hocce, eadem facilitate et negligentia, ut alia huius auctoris a nobis commemorata, elaboratum, Ducloſiano oblivionem concitare nequivit. Multus auctor eius eſt in minutiis et caerimoniis explicandis.

Cf. *Journal des Savans* a. 1755. Aug. p. 30-44. 349 356. Sept. p. 49-75.

Année litter. a. 1755. T. V. p. 173 ſqq.

◆ ◆ ◆

[Re]marques [histori]ques.

Remarques hiſtoriques touchant la Vie de Louis XI; in *Variétés hiſtoriques* T. I. p. 87 ſqq. — Diſquiritur potiſſimum de occupatione Arteſiae poſt mortem Caroli, Ducis Burgundiae ultimi, ac de variis inſtitutis in urbe Pariſina, a rege iſto iuſſis.

Montes-quieu.

Celeberrimus MONTESQUIEU quoque elaboraverat expoſitionem rerum Ludovico XI regnante geſtarum, quae autem fato quodam ſingulari extincta eſt. Poſtquam enim vir incomparabilis anno 1739 ſive 1740 ultimam illi manum impoſuerat, tradidit primam eius formulam homini, qui ipſi fuit ab epiſtolis, ad eandem comburendam; qui vero ſtupide ultimam typisque paratam commentationem in ignem coniecit. Dominus poſtea quum primam in menſe poſitam formam videret, credidit, mandata ſua non fuiſſe exſecuta, ideoque et hanc Vulcano tradidit.

§. V.

§. V.

REGNUM CAROLI VIII.

a. 1483—1498.

A. *Fontes.*

Praeter Cominaeum, paragrapho IV commemoratum, hoc loco in cenſum veniunt ſcriptores ſequentes.

Les grandes Chroniques de très chreſtien Roy de France Charles VIII de ce nom, magnanime et victorieux, (*depuis l'an* 1484 *jusqu'en* 1496) *recueillies et aſſemblées par* PIERRE DESREY, *ſimple Orateur de Troïes en Champagne.* à Paris 1510. fol. In fine Chronici *Monſtreleti* (Vol. III. fol. p. 208b ſqq.) et in *Grandes Chroniques de France,* ſecundum editionem tertiam, quae prodiit *Pariſ.* 1514. fol. Desrey.

Hiſtoire de Charles VIII; par GUILLAUME DE JALIGNY, ANDRÉ DE LA VIGNE, *et autres Hiſtoriens de ce temps là, où ſont découvertes les choſes mémorables arrivées pendant ce Regne, depuis l'an* 1483 *jusqu'en* 1498; *miſe en lumière par* THEODORE GODEFROY. à Paris 1617. 4. — *enrichie de pluſieurs Mémoires, Titres et Pièces hiſtoriques, non encore imprimées; le tout recueilli par* DENYS GODEFROY, *Hiſtoriographe de France.* ibid. 1684. fol. — Haec editio poſterior continet ſequentia: 1. *Hiſtoire de pluſieurs choſes mémorables advenues du Regne de Charles VIII, Roy de France, ès années* 1486, 1487, 1488 *et* 1489, *par* GUILLAUME DE JALIGNY, *Secretaire de Pierre II, Duc de Bourbon, ſous lequel ſe paſſerent les affaires que cet Auteur a decrites.* Non hiſtoria, ſed diarium, ineſt, ſtilo ſat rudi conſcriptum, artes aulae Francicae tunc temporis potiſſimum ſiſtens. de Jaligny, de la Vigne etc.

écrit en forme de Journal au jour exprès vou
de la Vigne. *commandement*, par ANDRÉ DE LA VIGNE,
taire d'Anne de Bretagne, Reine de France,
la Bibliotheque du Roy. Hoc excerptum i
ab a. 1494 et finit in a. 1495. 4. *Rela*
même voyage du Roy Charles VIII pour la c
du Royaume de Naples, qui ſert de Supplem
Desrey. *Journal précédent*; par PIERRE DESREY, *de*
Ab a. 1493 uſque in a. 1494. 5. *Hiſt*
Louis Seigneur de la Trimouille, dit le Chevalie
Bouchet. *reproche, écrite par* JEAN BOUCHET. Inſum
nulla, hiſtoriam huius regni iuvantia. 6.
Florus. GILI FLORI *Mediolanenſis J. C* de expeditio
roli VIII in Neapolitanum regnum Libr
V. poſtea. 7. Legatio Gallicana poſt libe
Italiam, pro inferendo ac recuperando O
imperio, in lucem retracta atque edita ex
theca *Danielis Schedueri*, J. C. et Canc
Ducatus Megalopolitani, Conſiliariique
nici Viſmarienſis. V. poſtea. 8. *Extrai*
Hiſtoire abrégée (manuſcrite) *ous de Fra*
Cattanee *cueillie par* ALBERT CATTANEE, *Arch*
[illegible]

huius regni breviſſimum. 11. *Extrait* *l'hiſtoire dont le titre eſt* Trophaeum Gallo- *par le même* CHAMPIER, *où eſt le Traité de Roy Charles VIII avec le Pape Alexandre VI.* itidem chronicon regni iſtius. 12. *Ex-* *ts differens ouvrages, qui ont rapport au Roy VIII, et à ſon Regne; ſçavoir:* Effigies Re- rancorum, auctore HENRICO PANTALEO- *pitome des Geſtes des Roys de France; Genea-* *Epitaphes des Roys de France, par* JACQUES ET; *Chronique abrégée des Roys de France; des Antiquités de l'Abbaye de S. Denys;* PASCHALII Iconum Liber; THEOD. PA- I in Icones Regum Francorum Notae; *nciade; Antiquités et ſingularités remarqua- Paris.* 13. *Traités de paix, Negociations, s de mariages, Teſtamens, Lettres hiſtoriques* *ts Actes ſervant de preuves à l'hiſtoire du Roy VIII, pris ſur les Originaux, ou ſur des Ma- authentiques.* — Mors a. 1681 Diony- Godofredum, Theodori filium, impediit, inus ipſe hanc editionem, longe praeſtan- ſuperiore, abſolvere potuerit; id quod lius, nominis eiusdem, praeſtitit. Pluri- ius collectionis ſcriptores, v. c. Guil. de y, Andr. de la Vigne, Petrus Desrey, Bouchet, Georgius Florus, non eadem ır auctoritate, qua ii, quorum opera lius Godofredus ad illuſtrationem regno- aroli VI et VII collegit.

F. FONTETTE T. II. p. 206.

itions à la Chronique de Bretagne d'Alain Additions etc. *rd.* à Paris 1533. fol. *ibid.* 1541. 4. Au- ri hocce incipit cum Regno Caroli VIII e anno 1532. De chronico Buchar- o eiusque continuatione agemus infra, ubi

ubi de ſcriptoribus Britanniae minoris erit.

de S. Gelais. *Le ſejour d'honneur, compoſé par* OCTAVI SAINT-GELAIS, *Eveſque d'Angoulesme.* à 1526. 4. — Singularia haud pauca de Caroli VII, Ludovici XI et Caroli VIII nuntiur.

Chroniques. *Chroniques de France, abregées.* Paris 1 Ita Fontettus T. II. p. 204, praetereaqu

◆ ◆ ◆

Extrait etc. *Extrait des Regiſtres du Parlement, soucl plaintes de Louis, Duc d'Orleans, contre l ment du Roy Charles VIII par la Comteſſe d jeu, en 1484; avec des Obſervations de* Sc Cinq Cieux. à Paris 1652. 4. *Ludovicus d* anagrammate iſto latere creditur.

Ligue etc. *Ligue faite et concluë entre les Ducs d'O et de Bourbon, et pluſieurs autres Seign Royaume, en* 1401; in *Recueil de l'Hiſt. de VIII par* Godefroy (1684) p. 616 ſqq.

Bulla etc. Bulla Innocentii VIII, cum Executori dreae Cardinalis ſancti Martini in Monteb Ludovici Epiſcopi Albienſis, ad Carolum pro ſubventione contra Turcas. 1491. fol

Legatio Galbicana etc. Legatio Gallicana de expeditione Itali gis Francorum Caroli VIII, ad Pontifice manum, Regem Neapolitanum, et Princ liberas Civitates Italiae; ex bibliotheca *Schardneri*. Hanoviae 1613. 4. Et in Politicis imperialibus (*Francof.* 1614. fol.) ſqq et in Godofredi *Hiſt. de Charles* p. 235 ſqq et in *Lunigii* Cod. Ital. diplomat p. 1301 ſq.

d. Accolti. JOANNIS FRANCISCI et HIERONYMI CUATI, *Satru Jureconſultis*, . emporabilia

ntu Caroli VIII in Italiam. *Romae* 1514. 4. — c *Le Long* et *Fontette*. Alibi nihil de hoc libel- reperire poſſumus, ne quidem apud Mazzu- ellium, in recenſendis ſcriptoribus Italicis diofiſſimum et copiofiſſimum.

Pluſieurs Nouvelles envoyées de Naples par le Roy Charles VIII à Monſeigneur de Bourbon et d'Auvergne. S. l. 1494. 8. Pluſieurs Nouvelles.

Deſcriptio apparatus bellici Regis Franciae Caroli VIII, intrantis civitates Italiae, Floren- tiam ac deinde Romam, pro recuperando Regno Siciliae, hoc eſt Neapolitano; in *Martenii* et *Durandi Voyage litteraire.* (à Paris 1724. 4.) T. II. 379 ſqq. Traduntur etiam conditiones pacis, quam in ipſa urbe Roma a. 1495 cum Papa Ale- xandro XVI fecit Rex Carolus. Deſcriptio etc.

BERNARDI ORICELLARII (*illuſtris Mediceae gen- tis cognati, Florentinorum Legati ad Carolum VIII*) de bello Italico Caroli VIII Commentarius, ex authentici Manuſcripti apographo nunc primum in lucem editus (à *Johanne Bridley*). *Londini* 1724. 4. *Florentiae* 1733. 4. — Stilo ſatis comto Flo- rentinus celeberrimus exponit res Francogallo- rum geſtas eo tempore in Italia, praecipue ra- tione Florentinorum; quos ſi adverſus Caroli VIII iniuſtitiam defendit atque Francogallos non laudat; quis, praeter Mabillonium (in Muſeo Italico p. 69) mirabitur? Oricellarius C. Rucellai.

Cf. *Journal des Savans* a. 1727. Aug. p. 505 ſqq.

JOHANNIS BURCHARDI Diarium curiae Ro- manae ſub Alexandro VI, huc quoque faciens, ubi deſcribetur. Burchar- dus.

Voyage de Naples par le Roy Charles VIII a. 1495; *par* JEAN MOLINET, *Chanoine de Valen- ciennes* († 1505); in eiusdem Operibus (*Pariſ.* 1531. Molinet.

1531. ſol.) et in eius *Faits de Dits* (*ibid.* 1 *ibid* 1545. 8).

de S. Gelais et la Vigne etc.

Le Vergier d'h… … nouuellement impri… ris. De lentrepr… e et voyage de Naples. eſt comprins c… nt le roy Charles huytieſ… nom a banyere deſployee, paſſa et repaſſa de… en iournee depuis Lyon iuſques à Napples et… p… iuſques a Lyon. enſemble pluſieurs aultr… faictes et compoſees par reverend pere en di… ſeigneur OCTAUIEN DE SAINCT GELAIS *eueſ… goulesme et par Maiſtre* ANDRY DE LA VIGNE *… toire de la Reyne et de Monſieur le duc de… Avec aultres. On les vend à Paris, en la gr… St. Jacques, à l'enſeigne de la Roſe blanche … née.* (Cum multis figuris ligno incisis, … fere *Foncemagnus* in diſſertatione mox lau… p. 580, nil amplius de hac vel aliis editio… ſubiiciens. *Longus* et cum eo *Fontettus* … ſine ulla notitia litteraria editiones ſequ… „*Paris* Trepperel, in 4. *Ibid.* le Noir, „*… vieille edition*).“ Trepperel editionem … tarius (p. 593) adſcribit anno 1495, et ha… te eſt princeps, quia in titulo illius, qu… eſt Foncemagnus, verba leguntur: *nouu… imprimé a Paris?* Quicquid tandem illud … haec collectio minime contemnenda diver… ſcriptionum, omnium fere verſibus com… rum, auctoribus, tanquam teſtibus ocula… ſinque regio ſcribentibus. Primae ſoli co… denominatio iſta. *Vergier* ſ. *Verger d'h…* (arboretum honoris), ob fictionem, quae… et quae antea ſub titulo *La Reſſource de la … tenté* prodierat, cui vero nos hoc loco … rari non poſſumus. Eiuſdem auctor ſoli… *Andre de la Vigne* ad Octavianum de S. … nihil pertinet, ut titulus libri … nuere vide…

uo plurimi recentiorum in errorem ſunt in-ucti. Tertia voluminis pars completur fictio-e iſta et diario expeditionis Caroli VIII in Ita-am, ſumma, ut videtur, cura, in minutiis deo, confecto. Auctor utitur quum oratione ncta tum ſoluta. Paſſim inſervire poteſt er-oribus aliorum hiſtoricorum corrigendis. De-criptiones urbium, per quas Carolus iter dire-erit, cognitu haud indignae inſeruntur. Au-tor mortuus eſt a. 1527. Reliqua voluminis ars dicata eſt carminibus variorum poetarum triusque generis; ex quibus unicum *Octavianum S. Gelais* auctorem habet, et quidem ſic in-criptum: *La complainte et l'epitaphe du feu roy harles (VIII) dernier treſpaſſé.*

Cf. *Obſervations ſur deux Ouvrages hiſtoriques, concernant le règne de Charles VIII (le Vergier d'honneur et le Journal de Burchard); par M.* DE FONCEMAGNE; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XVII. p. 579-596, in qua notitia prioris operis abſolvitur.

Bibliotheque Françoiſe — par M. l'Abbé GOUJET T. X. p. 220-283, ubi ſermo inſtituitur de Octaviano de S. Gelais; p. 283-299, de Andrea de la Vigne.

DE FONTETTE T. II. p. 202 ſq.

Einige Anekdoten, den Zug K. Karl VIII und das drüber geſchriebne Buch, Vergier d'*honneur betreffend;* auctore A. G. MEISSNER; in eius *Apollina* a. 1793. Decemb. p. 293-327.

JOHANNES ALBINUS, *Lucanus*, de bello Gallico erdinandi II, Aragonum Regis, ſeu de Caroli III, Francorum Regis, expeditione in Regnum eapolitanum; in eiusdem opere, quod in-ripſit: *De geſtis regum Neapolitanorum ab Aragonia* (Neapoli 1589. 4) L. IV. De auctore, qui oruit circa a. 1490, eiusque libro alibi. Cf. in-rea MAZZUCHELLI *Scrittori d'Italia* Vol. I. P. I. 334 ſq. Albinus.

Hiſtoire

Guicciardini. *Hiſtoire des choſes advenues ſous Charles* *tirée de* FRANÇOIS GUICCHARDIN. à 1568. 8.

Florus. GEORGII FLORI, *Mediolanenſis Juris.* († poſt a. 1512) de bello Italico, et de Gallorum praeclare geſtis temporibus Caro et Ludovici XII, Regum Franciae, Libi ex Bibliotheca Hugonis Picardeti, in ſu Burgundiae ſenatu Procuratoris. *Pariſiis.* 4. In *Godofredi* Collectione p. 261 ſqq. e a. 1684; et in *Graevii* et *Burmanni* Theſau tiqq. et Hiſt. Ital. T. IX. P. VI. (Index editione adiectus). Auctor in libris d prioribus exponit Caroli VIII expeditione ſus Italiam usque ad ingreſſum in urbem N lim, poſt quem reliqua deſunt. Alterum de bellum ſive expeditionem Bononienſe rat, qua Julius II, Pontifex Romanus, a a Ludovico XII impetratis, Johannem Be lum expulit Bononia, et ad obſequium P cis Bononienſes reduxit. Tertia parte b Genuenſe exponit, quo Ludovicus XII Ge ſibi ſubiecit, et in ſervitutem redegit. quum hinc timerent ſibi Veneti, illi Maxi num Imp. ex Germania evocarunt, qui, expeditionem ſuſcepiſſet, hoc quoque b Germanicum ab auctore dictum, ſcribe greſſus eſt. Sed quum Carolum de Amb Mediolanenſes, Rege in Galliam profecto tionem, qua eos bonum animum habere ret, habuiſſe narraſſet, et paraſſe om Maximilianum aditu in Mediolanenſem catum prohibendum, abrumpitur ſubito qua belli deſcriptio, utrum auctoris vel ceſſatione, an alio caſu, neſcimus. dicio ſubacto, nec tamen partium

a

ieno, nec ſtilo eleganti auctor hoc opus ela-
ravit.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 210.

PUBLII FAUSTI ANDRELINI, *Foroliviensis, De-* Andrelinus.
ntorum Doctoris, Laureatique ac Regii Poetae
† 1519) de Neapolitana Fornovienſique victo-
a, ad Carolum octavum, Francorum, Siciliae
: Hieruſalem Regem Chriſtianiſſimum invictiſ-
mumque (Libri duo). Editionis principis pa-
na prima hanc habet inſcriptionem: *Fauſtus*
eapolitana fornouienſiq3 victoria. Et in fine le-
tur: *Libri duo de geſtis glorioſiſſimi caroli francorū*
is octaui. a clariſſio poeta fauſto Andrelino foro-
ſi compoſiti. et ſumma cum diligentia a Gui-
mo mercatore ac Johanne paruo in belloui ſu
reſſi: Pariſiis. Anno a natali chriſtiano
CCCC.LXXXXVI. pridie kal'. Septembres.
ibid. 1508. 4. Victoriam Fornovienſem idem
ndrelinus alio celebravit carmine, quod in-
ibitur: *Fauſtus de ſecunda victoria Neapolitana.*
l. et a. 4. *Pariſ.* 1502. 4. *ibid.* 1507. 4. —
armina mediocria, verbis abundantia, rebus
uia.

Cf. GOUJET l. c. T. VII. p. 14 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 203.
(GRAS) in *Verzeichniſs typographiſcher Denkmähler —*
zu Neuſtift in Tyrol p. 169.
EEMILLER in Bibl. Acad. Ingolſt. incunabulis ty-
pogr. T. IV. p. 70 ſq.

De inclyta Caroli octavi, Francorum Regis, Valarandus.
n agro Fornovienſi victoria, VALARANDI *de*
Varanis, *Abbatienſis*, Carmen; cum aliis quibus-
am Valarandi Carminibus. *Pariſiis* 1501. . .

Diaria de bello Carolino, ſive de bello per Benedictus.
arolum VIII contra Venetos geſto, anno 1495,
ibri duo: primo, pugna Tarrenſis: ſecundo,

Nova-

Novarienſis expugnatio deſcribitur; au ALEXANDRO PALANTIO BENEDICTO, *Ve Medico* († circa initium ſaeculi XVI). *V* 1496. 4. Et ad calcem editionis Hiſtoriae netae *Petri Juſtiniani* Argentoratenſis *), prodiit a. 1611. fol. ac denique in *J. G. E* Corpore hiſtorico medii aevi (*Lipſ.* 1723. T. II. col. 1578-1584. *Italice* hac epigraph *Fatto d'arme fra' Principi Italiani e Carlo* *Re di Francia, al Fiume Taro, inſieme coll' a di Novara, di* Aleſſandro Benedetti, *tradu Meſſer* Lodovico Domenichi. *In Venetia* 8. — Auctor, Medicus a Venetis adcitus terſuit bello illi, cuius partes in primis, titulus innuit, ſtilo ſimplici ac ſuccincto ſe fideliter, ut videtur, deſcribit.

Cf. *Hamburg.* Bibl. hiſt. Cent. VI. p. 95 ſqq.
FABRICII Bibl. Lat. med. et inf. aetatis V p. 164.
MAZZUCHELLI *Scrittori d'Italia* Vol. II. P. II.
DE FONTETTE T. II. p. 203 ſq.

de Villeneuve. *Hiſtoire des guerres d'Italie, ſous Charles* *Roi de France, de Naples et de Jeruſalem; par* LAUME DE VILLENEUVE, *ſon Maître d'Hôtel y étoit préſent*; in *Martenii* Nov. Theſauro T. III. p. 1505 ſqq.

B. *Scriptores recentiores.*

de Belleforeſt. *Hiſtoire de Charles VIII; par* FRANÇOI BELLEFOREST; in eius *Hiſtoire des neuf Charl*

Varillas. *Hiſtoire de Charles VIII; par M.* VARILLA Paris 1691. 4. *ibid.* eiusd. III Voll. in 12. *à la* 1691. 12. — In admonitione ad lectore ctor, ut ſolet, adminicula quaedam ſingu

qu

*) non vero in editione Veneta anni 1611, ut Lo quo tertium volumen.

quibus uſus fuerit, indicat, tum inventa et coniecturas ſuas commendat. Auctorem apologiae pro Anna, Ludovici XI filia, Duciſſa Burbonia, fuiſſe conicit *Martialem Avernum*, Procuratorem in Parlamento, quem ob eruditionem laudat, praeſertim ob librum, quem inſcripſit: Decreta amoris (*Arrets d'Amour*). Hiſtoria ipſa, quae inter meliores Varillaſii libros refertur, ab a. 1483 usque ad a. 1498 quinque libris abſolvitur. In eadem quoque auctor, ut in reliquis ſuis hiſtoriis, pro ingenio ſuo ita verſatus eſt, ut pleraque nova forma induerit, quae delectationem lectoribus afferat, certe taedium demat, non ſemper de veritate valde ſollicitus. Varia, quae ex adminiculis manu ſcriptis ſe hauſiſſe affirmat, ficta videntur.

Cf. Acta Erud. a. 1691. p. 424-431.
Hamburg. Bibl. hiſt. Cent. IV, p. 261 ſq.

Eloge du Roy Charles VIII, *par* PIERRE BOURDEILLE, *Seigneur* DE BRANTOME; in eiusdem *Eloges des Capitaines François* (à Leyde 1666. 12) et in *Supplement aux Memoires de Phil. de Comines* (à Bruxelles 1713. 8) p. 245 ſqq. — Inſunt etiam varia, ad vitam Ludovici XI, licet non ad eius gloriam, ſpectantia, alibi vix occurrentia. Subiectae ſunt epiſtolae Caroli VIII aliquot, datae ad Iacobum de Beaumont, eius conſiliarium et gubernatorem Pictaviae. de Brantome.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 206 ſq.

◆ ◆ ◆

Eclairciſſemens ſur les premieres années du Regne de Charles VIII, *par M.* LANCELOT; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. VIII p. 709-740 (1728). Excerptum huius diſſertationis exhibuit *Griffetus* in obſervationibus ad Danielis hiſtoriam Lancelot.

Francicam T. VII. p. 423 ſqq. ſecundum
Theor. — Quum Daniel modo memor
aliique hiſtorici recentiores incerti haeſita
in exponendis rebus, prioribus regni a
dum Carolus VIII adhuc impuber eſſet regr
que ab Anna, filia Ludovici XI natu ma
adminiſtraretur, geſtis; Lancelotus in hac
ſertatione docet, incommodum iſtud ex n
gentia fontium ortum eſſe, opeque eo
dem, maxime ineditorum, omnia plana o
que reddit.

Eiusdem *Memoire ſur le mariage de Charles*
avec Anne de Bretagne; ibid. T. XIII. p. 666.
(1737). — Auctor et in hac diſſertation
tes, quibus aula Francica matrimonium A
Britannicae, iam per procurationem cum M
miliano Auſtriaco initum, ruperit, atque
eiusdem cum Carolo VIII panxerit, exp
Scriptores adeo rerum Britanniae minoris.
Argentre et Lobineau, fictionum errorum
arguuntur.

Leyſer et Haas. AUGUSTINI *a* LEYSER Commentatio de
Annae Britannae, a Carolo VIII. G. R.
miſſo; in *eiusdem* Meditationibus in Pande
P. I. ſpecimen DXCIII; repetita et animad
ſionibus illuſtrata a *Car. Franc. Laberto Ha*
Opuſculis hiſtoricis (*Marburgi* 1770. 4) p.
69. - Raptum violentum iſta in re a Fra
gallis commiſſum fuiſſe, Leyſerus argum
magis iuridicis, quam hiſtoricis, probare ſt
Haasius diligentius auctores hiſtoricos in c
lium vocavit.

Eclairciſſemens hiſtoriques ſur quelques circon
ces du voyage de Charles VIII en Italie; et parti
re ſur la ceſſion, que lui fit André Paleo
du droit qu'il avoit à l'empire de Conſtantinople

DE FONCEMAGNE; in *Mém. de l'Acad. des Inſcr.* T. XVII. p. 539-578. (1743). — Demonſtratur, Carolum non ſolum regnum Neapolitanum, ſed etiam Conſtantinopolitanum, occupare poſteaque terram ſanctam ab incredulis, ut aiunt, liberare voluiſſe; credidiſſe adeo maximam Francogallorum partem ad poſterius illud expeditionis principem ſpectaſſe: a rege ipſo eiusque conſiliariis hanc opinionem eo animo ſuſcitatam fuiſſe, ut populus eo lubentius belli molem toleraret, atque principibus ac civibus Italiae ſuſpicio eximeretur, qua verebantur, ne Francogalli progreſſus ſaluti eorum conſilios facerent. Poſt haec probatur, Carolum summae iura ſummae poteſtatis exercuiſſe, poſtque intrans Neapolim uſum fuiſſe inſignibus imperialibus, quia Andreas Palaeologus, Imperator Byzantinus, ius ſuum in imperium ei ceſſerit. Pactum, quo hoc ſermone Latino ſancitum, Foncemagnus e tabulario Capitoli primus in lucem publicam produxit. Ex eo patet, Spondanum in continuatione annalium Baronianorum minime, ut credebantur, mentitum fuiſſe, dum diceret, ſe apographum pacti illius ante oculos habuiſſe. Explicantur denique cauſſae, quibus factum, ut ſcriptores eo tempore viventes huius pacti haud meminerint.

Eiusdem *Obſervations hiſtoriques et critiques, relatives à l'hiſtoire du règne de Charles VIII;* ibid. Hiſtoire T. XVI. p. 237-252. (1742). — Quinque inſunt obſervationes. Prima reſpicit ad Ludovicum Sforzam, Ducem Mediolanenſem, eiusque cognomen *le More;* quod quidem non a nigritie faciei, ſed a ſymbolo ſeu inſigni Ludovici, quod morus fuerit, ortum traxerit.

 (Nobis

Francicam T. VII. p. 423 sq. ſecundum Theot. — Quum Daniel modo memo aliique hiſtorici recentiores incerti haeſit in exponendis rebus, prioribus regni a dum Carolus VIII adhuc impuber eſſet reg que ab Anna, filia Ludovici XI natu ma adminiſtraretur, geſtis; Lancelotus in ha ſertatione docet, incommodum iſtud ex i gentia fontium ortum eſſe, opeque e dem, maxime ineditorum, omnia plana que reddit.

Eiusdem *Memoire ſur le mariage de Charles avec Anne de Bretagne;* ibid. T. XIII. p. 666 (1737). — Auctor et in hac diſſertation tes, quibus aula Francica matrimonium A Britannicae, iam per procurationem cum ! miliano Auſtriaco initum, ruperit, atque eiusdem cum Carolo VIII panxerit, ex Scriptores adeo rerum Britanniae minoris. Argentre et Lobineau, fictionum errorum arguuntur.

Leyſer et Haas. AUGUSTINI a LEYSER Commentatio de Annae Britanniae, a Carolo VIII. G. R. miſſo; in eiusdem Meditationibus in Pand P. I. ſpecimen DXCIII; repetita et anim ſionibus illuſtrata a *Car. Franc. Laberto Ha* Opuſculis hiſtoricis (*Marburgi* 1770. 4) p 69. — Raptum violentum iſta in re a Fr gallis commiſſum fuiſſe, Leyſerus argum magis iuridicis, quam hiſtoricis, probare Haasius diligentius auctores hiſtoricos in c lium vocavit.

Eclairciſſemens hiſtoriques ſur quelques circon ces du voyage de Charles VIII en Italie; et part ment ſur la ceſſion, que lui fit André Pale ..... qu'il avoit à l'empire de Conſtantinople

FONCEMAGNE; in *Mém. de l'Acad. des In-* . T. XVII. p. 539-578. (1743). — De- ratur, Carolum non ſolum regnum Nea- num, ſed etiam Conſtantinopolitanum, are poſteaque terram ſanctam ab incredu- t aiunt, liberare voluiſſe; credidiſſe adeo nam Francogallorum partem ad poſterius expeditionis principem ſpectaſſe: a rege eiusque conſiliariis hanc opinionem eo ſuſcitatam fuiſſe, ut populus eo lubentius nolem toleraret, atque principibus ac civi- s Italiae ſuſpicio eximeretur, qua vereban- ie Francogalli progreſſus ſaluti eorum con- s facerent. Poſt haec probatur, Carolum e iura ſummae poteſtatis exercuiſſe, poſt- intrans Neapolim uſum fuiſſe inſignibus ialibus, quia Andreas Palaeologus, Im- r Byzantinus, ius ſuum in imperium ei- eſſerit. Pactum, quo hoc ſermone Lati- ıcitum, Foncemagnus e tabulario Capi- rimus in lucem publicam produxit. Ex atet, Spondanum in continuatione anna- Baronianorum minime, ut credebantur, tum fuiſſe, dum diceret, ſe apographum illius ante oculos habuiſſe. Explicantur ıe cauſſae, quibus factum, ut ſcriptores npore viventes huius pacti haud memi-

ısdem *Obſervations hiſtoriques et critiques, s à l'hiſtoire du règne de Charles VIII;* ibid. e T. XVI. p. 237-252. (1742). — Quin- ıſunt obſervationes. Prima reſpicit ad ıcum Sforzam, Ducem Mediolanenſem, ıe cognomen *le More;* quod quidem non itie faciei, ſed a ſymbolo ſeu inſigni Lu- , quod morus fuerit, ortum traxerit.

 (Nobis

Prophetie de Charles VIII. Quarta, e
nem loci obſcurioris in commentariis
L. VII. cap 10. Quinta, obſervatior
Monſtreleti chronico, in primis de e
nuationibus.

Guazzo. *Iſtorie di* MARCO GUAZZO, *ove ſi*
la venuta, e partita d'Italia di Carlo Ott
Franza, e come acquiſtò, e laſciò il Regno
e tutte le coſe in quei tempi, in mare, e i
ceſſe, con le ragioni qual dicono Franceſi
rona di Franza nel Regno di Napoli, e
di Milano. Venezia 1547. 8. — Au
tavinus, calamo et gladio clarus, m
a. 1556.

Reinhard. JOH. PAULLI REINHARDI *Politiſche*
bung des Bezeigens der gegen den ehemal
von Frankreich Carolum VIII verbunden
bey deſſen Abzuge aus Italien; in *Erlan*
lehrten Anzeigen a. 1750. Nr. XXIX. p
Auctor docere ſtudet, minime temer
potius prudenter, Venetos eorumque
ciſſe, quod Carolum ex I a redeunt
eius exercitum exſtirpare conati eſſ

ſancti Faronis Abbatem, et ad Fauſtum Andrelinum, Poetam Regium. S. l. 1517. 4. Ex hoc opere extractum videtur *Opuſculum de funere Caroli VIII cum commentario* SIMONIS NANQUERII. *Pariſiis* 1606. 8.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 207. T. IV. p. 393.

Videatur etiam ALEXANDER GORDON, paragrapho ſubſequente laudatus.

§. VI.

REGNUM LUDOVICI XII.

a. 1498 — 1515.

A. *Fontes.*

Hiſtoire de Louis XII et des choſes advenues de ſon Regne, depuis l'an 1498 *juſqu'en* 1515; *par* CLAUDE DE SEYSSEL, JEAN D'AUTON *et autres Auteurs contemporains; miſe en lumiére par* THEODORE GODEFROY, *avec des Notes et des Preuves.* à Paris 1615. 4. Duae ſunt partes, quarum prior ſequentia comprehendit. 1. *Les Louanges du bon Roy de France Louis XII de ce nom, dit Pere du Peuple, et de la félicité de ſon Regne, compoſées en Latin par Meſſire* CLAUDE DE SEYSSEL, *Docteur en tous Droits, et Maitre des Requeſtes ordinaire du Roy, et translatées par lui du Latin en François, l'an* 1508. 2. *Apologie des Louanges de Louis XII, Roy de France, pour repondre aux détracteurs; compoſée l'an* 1510, *par Meſſire* CLAUDE DE SEYSSEL, *élu Eveſque de Marſeille.* 3. *Procès-verbal de l'hommage fait par Philippe, Archiduc d'Autriche, à Louis XII, Roy de France, pour les Comtés de Flandres, Artois et Charollois, le* 5 *Juillet* 1499, *redigé par eſcrit par* JEAN AMYS, *Notaire et Secretaire du Roy.*

Collectio Gothofrediana.

 4. *L'Acte*

4. *L'Acte fait par les Milanois devant le Car d'Amboiſe, le 17 Avril* 1500, *ſur le pardon eux rendu à cauſe de leur rebellion, contre L XII. Roy de France, Duc de Milan.* 5. *La poſition et l'Harangue faite et propoſée par M* CLAUDE DE SEYSSEL — *au Roy d'Angleterre H VII, pour le mariage de Madame Claude de Fr avec M. le Duc de Valois, en Latin e François.* 6. *Extrait du premier Livre de l' toire intitulée: Le Triomphe du Très-Chrétien de France Louis XII de ce nom, contre les V tiens compoſée par* SYMPHORIEN CHAMPIER, *ſeiller et Medecin ordinaire d'Antoine Duc de raine.* (Pertinet ad a 1509). 7. *Extrait Hiſtoire de France manuſcrite, qui commen* 1270 *et finit l'an* 1510. 8. *Hiſtoire du reco ment du Duché de Milan, fait en l'an* 1515, *François I. Roy de France.* 9. *Annotation* TH. GODEFROY *ſur les Pieces, qui précédent.* I poſteriori inſunt: 1. *Hiſtoire de Louis XII, de France, Pere du Peuple, et des choſes me bles advenues de ſon Regne, dès l'an* 1506 *qu'en* 1508, *par* JEAN D'AUTON, *ſon Hiſ graphe, et l'Abbé d'Angle, de l'Ordre de S guſtin; extraite de la Bibliotheque du Roy.* 2. *judication du Comté de Provence à Louis XII tre les pretentions de René Duc de Lorraine, traite d'une Hiſtoire de France manuſcrite, qui mence l'an* 1270, *et finit* 1510. 3. *Lettr Jean, Roy de Dannemark à Louis XII ſur le ferend que ledit Roy de Dannemark avoit av ville de Lubeck: de Hafne, le* 20 *Juillet* 1 4. *L'Excellence et la Felicité de la Victoire q le Très-Chrétien Roy de France, Louis XII nom, dit Pere du Peuple, contre les Venitien lieu appellé Aignadel, près Ville de Car

a la contrée de Giradade au pays de Lombardie, an de grace 1509, le 4 de Mai; composée par Meſſire CLAUDE DE SEYSSEL, Docteur etc. 5. L'inveſtiture du Duché de Milan, faite par l'Empereur Maximilien I à Louis XII, Roy de France, à Trente le 14 Juin 1509. 6. Lettre d'Emanuel, Roy de Portugal, à Louis XII; d'Almerin le 1 Oct. 1510. 7. Lettre d'Alphonſe I, Duc de Ferrare, à Louis XII, écrite de Ferrare le 5 Oct. 1510, touchant le differend qui etoit entre le Pape Jules II et ledit Alphonſe. 8. Traité de paix et Confederation entre Louis XII et la Seigneurie de Veniſe, fait à Blois le 23 Mars 1513. 9. Extrait du Livre XII de l'Hiſtoire de FRANÇOIS GUICHARDIN etc. (Spectat ad a. 1515). 10. Extrait du Livre I des Mémoires de MARTIN DU BELLAY, Seigneur de Langey etc. (Pertinet ad a. 1513 et 1514). 11. Extrait du Livre VI des Annales de Genes, D'AUGUSTIN GIUSTINIANO, Evêque de Nebbio (illuſtrat hiſtoriam inde ab a. 1506 usque ad 1512). 12. Extrait du Livre XVIII de l'Hiſtoire de Genes, de PIERRE BIZARRUS. 13. Extrait du Livre XVIII de l'Hiſtoire de Genes, de HUBERT FUGLIETA, Gentilhomme des Genes. (Ad annos 1509-1512). 14. Annotations de THEODORE GODEFROY ſur les Pieces qui precedent. Cf. DE FONTETTE T. II. p. 212 ſq.

Hiſtoire du Roy Louis XII, Pere du Peuple, et des pluſieurs choſes memorables advenues en France et en Italie, jusqu'à l'an 1510; par JEAN DE S. GELAIS; miſe en lumiére avec les Traités et Actes qui concernent cette Hiſtoire; par THEODORE GODEFROY. à Paris 1622. 4. — Auctor, Johannes de S. Gelaſio (Sieur de Montlieu), florens circa a. 1510, hiſtoriam hanc in duas diviſit partes, quarum prior incipit obitu Ludovici IX, quia

de S. Gelai

de Seyſſel. *Les Louanges du Roy Louis XII; com*
Latin par Meſſire CLAUDE DE SEYSSEL, *D*
tous Droits, et Maiſtre des Requeſtes ordi
l'Hoſtel du Roy, translatées par lui de
François. à Paris 1508. 4. Idem liber
ſcriptione: *Hiſtoire ſinguliere de Louis X*
CLAUDE DE SEYSSEL, *Maiſtre des Requeſtes*
tel du Roy. ibid. eod. 8. — *revue par* Den
vage. *ibid* 1587. 8. *ibid.* 1615. 4. Et
lectione Gothofrediana paullo ante me
P. I N. 1. — Opus magni aeſtimandum
pe quod auctor rebus multus, quas tra
terfuit, atque teſtibus monimentisq
dignis uſus eſt. Nimium tamen et
dem regum ſuperiorum Ludovicum ſu
tollit. Juſto quoque pertinacius defen
coronae Francicae. Mortuus eſt digni
chiepiſcopi Turinenſis ornatus a. 1520.
editionis Salvagii adiecta ſunt varia doc
illuſtrationi operis inſervientia.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 52 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 212.

L'Acte faite par les Milanois devant le Cardinal *L'Acte etc.*
..imboiſe, le 17 Avril 1500, ſur le pardon par eux
..ter, à cauſe de leur rebellion contre Louis XII,
..y de France, Duc de Milan; in Seyſſelli Hiſt. de
..s XII (à Paris 1615. 4) p. 192 ſqq.

MARINI SANUTI Commentarius Italice ſcrip- *Sanutus.*
de bello Gallico, ſive de rebus in Italia ge-
a Carolo VIII et Ludovico XII, Galliae Re-
..s, ab a. 1494 ad annum 1500; in *Muratorii*
..ipt. rer. Ital. T. XXIV. p. 1 ſqq. — In co-
.. Eſtenſi, unde in collectionem Muratoria-
.. migravit opus, non adſcriptum eſt Sanuti
..en: ideo tamen huic tribuendum putat edi-
.. quod Vitis eius Venetorum Ducum in co-
.. eodem, tanquam pars huius hiſtoriae, ſub-
..ctum exſtet, nec de eo ſit dubitandum, fuiſſe
..ue de bello iſto Gallico aliquid litteris pro-
..m a Sanuto, quod quale ſit, ſi praeſens non
commentarius, vix dicere cuiquam liceat.
..men quidem Sanuti aliis ingenii exculti mo-
..entis ita eſt clarum, ut ab hoc etiam vul-
..re nihil exſpectari debeat: tamen ceſſit ex
..mmodo lectorum, quod, reſectis fabulis et
..ilibus narratiunculis, a quibus non ſatis ſibi
..erat Sanutus, ea ſaltem legenda nobis dedit
..ratorius, quae uſum aliquem afferre rerum
.. tempore geſtarum curioſis poſſint.

Deſcriptio adventus Ludovici XII in urbem *Benedictus*
..nuenſem anno 1502; auctore BENEDICTO,
..ITUENSI, Reip. Genuenſis Cancellario; in
..oire de Charles VIII de Guil. de Jaligny.
ſupra.

Deſcriptio expeditionis in Genuenſes a Lu- *Champier.*
..vico XII a. 1506 facta; per SYMPHORIANUM
..AMPIER; in eius *Trophée des François* (Lugd.

 1507.

ebretur, chronologiae inſuper ſtudioſiſſimus. iptores Veneti ſequiores, v. c. Juſtinianus, abus, non eodem veritatis ſtudio ducun-

BERNARDINI ARLUNI, *Jureconſulti*, *Patricii* Arlunus.
iolanenſis (*priore parte dimidia ſaeculi XVI flo-* it) de bello Veneto Libri ſex, ubi quae, ſae- o XV novo, a Germanis, Gallis, Hiſpanis iisque Italiae principibus, adverſus Venetos a, ab his vero infirmata ſunt, usque ad pa- a inter hos omnes initam, aliaque huc perti- tia, dilucidiſſime et ſolidiſſime enarrantur. oc primum e MS. editi; in *Graevii* Theſ. Ant. Hiſt. Ital. T. V. P. III. (Sine indice col.). — Dictione magis oratoria, quam hi- ica, nec ſatis pura, deſcribitur bellum iſtud ox; nec partium ſtudium adverſus Gallos ve- nens abeſt.

La Sommation de par le Roy notre Sire, au Duc La Sommation etc.
Seigneur de Veniſe et au Capitaine de Cremone, le Roy d'Armes Montjoye, et la Reponſe que lui *les dits Duc et Seigneur de Veniſe, et Capitai-* *de Cremone.* S. l. et a. 4.

De triumphali atque inſigni Ludovici XII in Sylviolus.
etos victoria; Chilias heroica ANTONII SYL- OLI, Pariſienſis. *Pariſiis* ſ. a. 4.

Trophaeum Gallorum, quadruplicum eo- Champier.
dem complectens hiſtoriam: per SYMPHORIA- M CHAMPERIUM. *Lugduni* 1507. 4. *Francogal-* hac epigraphe: *Les Triomphes de Louis XII,* *trant l'origine et la declinaiſon des Venitiens et* *deſaite à Agnadel; par* SYMPHORIEN CHAM- R, *Docteur en Medecine.* à Lyon 1509. 4. Li- primi et ſecundi huius opuſculi epitome ex- t in Seyſſelii *Hiſtoire de Louis XII;* de qua lo ante.

L'Armée

in Italia annis 1511 et 1512, ſeu de l
miliani Imperatoris et Ludovici X
Francorum, cum Venetis geſto, L
S. l. et a. fol. Cum Coriolano Cepio
libellis hiſtoricis. *Baſil.* 1544. 8. Et i
Scriptt. rer. Germ. T. II. p. 39 ſq
Struvii.

Buonac-
cor i. *Diario de' ſucceſſi più importanti ſegu*
e particolarmente in Fiorenza dell' anno 1
all' anno 1512; *da* BIAGIO BUONACCO
Vita del Magn. Lorenzo de' Medici il Vec
da NICOLÒ VALORI, *Fiorentino. Fio*
4. Auctor prior, huc etiam perti
Coadiutor in Cancellaria conſilii
rentini.

Cf. MAZZUCHELLI *Scrittori d'Italia* V
P. 2295.

Florus GEORGII FLORI de bello Italico —
Videatur § V.

Bertrandi. Tractatus NICOLAI BERTRANDI,
feſſoris, et in Par o Toloſano Advoca
de b inter I mum ontificem

ours, dont Dieu ait l'ame: in 16. gothiq. Sic ontettus T. II. p. 211.

HULDERICI ZWINGLII ad Vadianum de geſtis Zwingli.
ter Gallos et Helvetios ad Ravennam, Papiam alia loca, Epiſtola, deque conventu apud ermas Helveticas, A. 1512; in Freheri Scriptt. r. Germ. (Hanov. 1611) T. III. p. 121 ſqq. et c. edit. recent. p. 137 - 146.

MARCELLUS PALONIUS, Patricius Romanus, Palonius.
e clade Ravennate a Gallis accepta anno Chri- i 1512. Lib. II. carmine eleganti. Romae 1513...

Oratio Philippica ad excitandos contra Gal- Matthaeus Card. Sedunensis.
am Britannos, ſanctiori Anglorum concilio xhibita, anno a Chriſto nato 1514; auctore ATTHAEO, Cardinali Sedunenſi, qui Gallorum ngues non reſecandos, ſed penitus evellendos ſſe voluit; cum Diatriba praeliminari et anno- tionibus Joannis Tolandi. Accedit eiusdem Tolandi Diſſertatio, inſcripta: Gallus aretolo- us. Amſtelod. 1709. 12.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 211. T. III. p. 42.

Lettres du Roi LOUIS XII, et du Cardinal Lettres du Roi Louis XII etc.
d'AMBOISE, avec pluſieurs Lettres, Mémoires, Inſ- tructions, écrites depuis l'an 1504 jusqu'en 1514. Bruxelles 1712. IV Voll. in 12 mai. — Edi- tor fuit Johannes Godofredus, Dionyſii filius. ollectionis ipſius partem minimam litterae re- is Ludovici efficiunt; maiorem occupant epi- olae Maximiliani I Imp. filiae eiusdem, Marga- rethae Auſtriacae, Ferdinandi, Aragonum Re- is, Romanorum Pontificum Julii II et Leonis , Henrici VII, Regis Angliae, Legatorum et ducum militarium, ut et ipſorum mandata et ocumenta publica, quae vario idiomate, ma- imam partem Gallico, interdum Latino, Ita- co atque Hiſpanico, conſignata reperias. Con- tinent

men velut imaginem ob oculos ponunt

Cf. *Journal des Savans* a 1713. Maii p.
Mémoires de Trevoux a. 1713. Dec.
Hiſt. crit. de la Rep. des Lettres T. IV.
Acta Erud. a. 1714. p. 154-157.
DE FONTETTE T. III. p. 42.

B. *Scriptores recentiores*

Varillas. *Hiſtoire de Louis XII; par M.* VA[illegible]
Paris 1688. 4. *à la Haye* 1688. III Voll.
Quam laudem alibi Varillaſio tribuim[illegible]
illum in hoc opere tum dictionis elega[illegible]
perpetua conſiliorum et cauſſarum inv[illegible]
ne et iudicandi libertate ſectatum, ne[illegible]
ter aſſecutum eſſe, deprehendimus. [illegible]
men obliviſcendum eorum, quae a [illegible]
cenſore auctori obiecta ſunt. Ingen[illegible]
ſaepius nimium indulget; quapropter,
hac hiſtoria uti velit, res geſtas ali[illegible]
cognitas ad eius lect[illegible]em afferat n[illegible]
in iis praeſertim capit[illegible]s, in quibus
aliis diſſentit, a [illegible] non [illegible]ribus teſtim[illegible]

auctorum ſcriptorum, ex quibus libros hos ſuos congeſſerit, mentionem facit. Paſſim occurrunt peccata hiſtorica, quae ne tiro quidem committeret.

Cf. Acta Erud. a. 1688. p. 661-667.
Hamburg. Bibl. hiſt. Cent. IV. p. 260 ſq.

Hiſtoire de Louis XII (par JACQUES TAILHÉ, *prêtre de Villeneuve d'Agénois).* à Milan (ſ. potius *Paris*) 1755. III Voll. in 12 mai. — Tomus I hiſtoriam a Ludovici nativitate ſive ab a. 1462 uſque ad a. 1503 deducit; II uſque ad a. 1511; III uſque ad a. 1515. In limine operis exhibetur index alphabeticus librorum, quibus auctor uſus eſt, inter quos eminet codex manu ſcriptus, hiſtoriam Ludovici XII Francogallice ab HUMBERTO VELLAY, in regis huius aula verſato, elaboratam, continens. (Cf. *de Fontette* T. II. p. 212. Nr. 17472). Opus, in libros octo diviſum, laudatur ob narrationem facilem et iucundam, ordinem quidem chronologicum, at non anxie, ſequentem. Stilus multis in locis neglectus, ſive non ſatis cultus dicitur. (Tailhé) Hiſtoire etc.

Cf. *Journal des Savans* a. 1755. Octob. p. 267-286. Decemb. p. 319-332.
Mém. de Trévoux a. 1756. Nov.
Année litter. a. 1755. T. VI. p. 315 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 213.

Tableau du Siècle de Louis XII; par Madame de M. à Amſterdam (ſ. potius *à Paris*) 1769. 12 mai. — Non tam adumbratio ſaeculi, quam hiſtoriae Ludovici XII ineſt, eaque minime a partium ſtudio aliena, licet auctor regis huius vitia ex parte confiteatur. Nil fere, niſi bella huius regis, maximam partem infelicia, deſcribuntur. Madame de M.

Louis

Auffray. *Louis XII, ſurnommé le Pere du peuple; en notes.* Par M. AUFFRAY, *des academies de L de Marſeille.* à Paris 1775. 8 mai. — Op lum duas in partes diſtributum, quarum pr Ludovici nativitate usque ad obitum Car pertingit: poſterior regnum eius ipſum ita currit, ut potiſſimum geſta, quibus cogn patris patriae obtinuerit, exponantur. A tationes ſubiectae ſiſtunt, inter alia, c nf: Carolo V, rege Franciae, filio et ſucc: data.

Cf. *Journal encyclopédique* a. 1776. T. I. P. I. p. (HALLERUS in) *Gotting. gel. Anzeig.* a. p. 389 ſq.]

de Florian. *Eloge de Louis XII, roi de France, ſurn Père du peuple; par M.* DE FLORIAN. à Paris 8. — Placet artificium oratorium, quo a regis geſta laude digna, maxime eius ve bonam erga adverſarios, legislationem, tem bellicam, amoremque adverſus ſub: exponit atque ornat.

Cf. *Allgem. Litt. Zeitung* a. 1787. T. I. p. 344. *Journal des Savans* a. 1788. T. IV. p. 6 1.

de la Croix. *Eloge hiſtorique de Louis XII — par M.* CROIX. à Paris 1788. 8.

Cf. *Journal des Savans* l. c. p. 622.

Langlois. *Eloge de Louis XII, Roi de France, ſurn le Pere du Peuple. par M.* LANGLOYS. *Avo Parlement.* à Bruxelles, à Paris et à Verſ 1786. 8 mai. — Adumbrat auctor potiſſ Ludovicum tanquam legislatorem et ci Caeterum hiſtoriae verae huiusmodi opu minime conſulitur, licet nos bona, quae hu per ea tem efficere poteſt, haud denegemu

Cf. *Allgem. Litt. Zeitung* a. 1787. T. III. p. 88.

Eloge hiſtorique de Louis XII, Père du Peuple; ſuivi de Stances funèbres à la louange de S. A. S. Mr. le Prince de Brunſwic; par M. DE BARRAL. à Paris 1786. 8. de Barral.

Cf. *Journal des Savans* a. 1788. T. IV. p. 597.

Eloge de Louis XII, Roi de France, ſurnommé le Père du Peuple; Diſcours qui a remporté le prix d'Eloquence, au jugement de l'Académie Françoiſe, en 1788; par M. l'Abbé NOEL, *Profeſſeur en l'Univerſité de Paris, au Collège de Louis le Grand.* à Paris 1788. 8 mai. — Non bella, ſed adminiſtratio regni Francici, vere ſaepius, haud raro etiam nimium, ut in omnibus fere huius generis ſcriptis, extollitur. Noël.

Cf. *Allgem. Litt. Zeitung* a. 1789. T. IV. p. 184.

✦ ✦ ✦

An account of the Lives of Pope Alexander VI and his Son Ceſar Borgia etc. by ALEXANDER GORDON .... *Francogallice* hac inſcriptione: *La Vie du Pape Alexandre VI et de ſon fils Céſar Borgia, contenant les Guerres de Charles VIII et Louis XII, Rois de France, et les principaux Negociations et Revolutions arrivées en Italie, depuis l'année* 1492 *juſqu'en* 1502. *Avec les Pièces originales qui ont rapport à l'ouvrage. Par* ALEXANDER GORDON. *Traduite de l'Anglois.* à Amſterd. 1732. II Voll. in 12 mai. — Opus lectu dignum ab aliis cenſeatur, licet auctor a partium ſtudio non ſatis ſe continuerit. Gordon.

Hiſtoire de la Ligue faite à Cambray entre Jules II, Pape, Maximilien I, Empereur, Louis XII, Roy de France, Ferdinand V, Roy d'Arragon, et tous les Princes d'Italie, contre la République de Veniſe. à Paris 1709. II Voll. in 12 mai. *à la Haye* 1710. II Voll. in 12 mai. ... *Quatrième édition, reveuë,* (du Bos) Hiſt. de la Ligue etc.

venuë, corrigée et augmentée par l'Auteur. à 1729. II Voll. in 12 mai. *Italice*, ſed neg! ter admodum, *Venetiae* 1718. 4. — Au JOHANNES BAPTISTA DU BOS, Academiae l cicae ab epiſtolis, vir in negotiis publicis viſſimis verſatus, annoque 1742 morte e: ctus, ex melioris notae hiſtoricis, Gallis ter ac Italis, Mocenico, Machiavello, Be Guichardino, Jovio, Juſtiniano, Joanne Gelaſio, Martino Bellajo, aliisque iſtius foederis illius fortunam magna libertate, ſine prudentiae et elegantiae laude, quinq bris complexus eſt. Maiore etiam cura c et a partium ſtudio magis alienus, quam v hiſtoricorum Franciecorum, opus conti Longe tamen praeſtantior eſt editio quart quis, quippe quae emendationibus et addi bus egregiis ſuperbit. Inſignem mutati experta ſunt, quae auctor in editionis p libri tertii principio diſputaverat de artis be conditione ſaeculi XVI initio. In quarta non ſolum iisdem meliorem induit form additiones inſeruit, ſed etiam omnia com eſt ſingulari diſſertatione, in fronte oper ſita. Caeterum liber in fine circa a ſcriptus dicitur, ut celebris illa ſocietas r quae tum arma contra Gallos ſumſerat, leretur.

Cf. *Journal des Savans* a. 1709. Jan. a. 1719 a. 173 . Sept.

Mém. de Trevoux a. 1709. Dec.

Acta Erud. a. 171 p. 41-45.

Journal de Verdun a. 1729. Jan.

DE FONTETTE T. II. p. 209.

Abhandlung über das Bündniß von Cambray wider die Republik Venedig, im Jahr 1508; a JOANNE CONRADO FÄSI; in eius *Abhandlungen über wichtige Begebenheiten aus der alten und neuern Geſchichte* (Zürich 1763) T. I. p. 143-216. — Narratio, non quidem omnis, tamen ex parte, e fontibus ipſis petita, et ita compoſita, ut lectores utilitatem inde referre poſſint. Dictio non ſatis pura videtur. Fäſi über das Bündniß v. Cambray.

Le Sire d'Aubigny; Nouvelle hiſtorique. à Paris 1698. 12. *à Amſterd.* 1700. 12. — Auctor, LESCONVEL, narrat in hoc libro bella, a Carolo VIII et Ludovico XII in Italia geſta, intextis narrationibus de eorum aliorumque principum Francicorum amoribus, quibus in Italia delectati fuerint. *Beraud Stuart*, ex familia regia Scotica oriundus, Dominus *d'Aubigny* dictus, nomen dedit libro. Leſconvel, Sire d'Aubigny.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 211.

Anecdotes ſecrètes des Règnes de Charles VIII et de Louis XII; avec des Notes hiſtoriques. à la Haye 1741. 12 mai. Libellus, ut videtur, e familia fabularum Romanenſium. Anecdotes etc.

◆ ◆ ◆

GEORGII CHRISTIANI GEBAUERI Diſſ. de Hyſtrice Ludovici XII, Regis Galliarum, et Vagenſeilianis duobus ſymbolis; inter *eius* anthologicas diſſertationes (*Lipſ.* 1733. 8) p. 1-20. Symbolum iſtud, hyſtrix nimirum, addito lemmate: *Cominus et eminus*, illuſtratur, ſecundum Emanuelis Theſauri regulas (in *Idea argutiarum heroicarum, quae Italis dicuntur Impreſe*) examinatur, atque iis non ſatis reſpondere oſtenditur. Gebauer.

Cheſneau. *Diſſertation ſur la Deviſe du Roi Louis XII: par feu Monſieur* CHESNEAU, *Membre de la Société Royale d'Orleans;* in *Mercure de France* a. 1753. Nov. p. 6 ſqq. — Hic demonſtrare ſtudet, hoc ſymbolum non proprium Ludovico XII, ſed inſigne fuiſſe ordinis equeſtris, a hyſtrice appellati, a Ludovico Aurelianenſi a. 1393 inſtituti et a Ludovico XII aboliti, retento ſolo ſymbolo.

de Ruffey. *Eſſai hiſtorique ſur le ſiège de Dijon, fait par les Suiſſes, en 1513; par M. le Préſident* DE RUFFEY; in *Mémoires de l'Académie de Dijon* (à Dijon et Paris 1769. 8) T. I. p 37-65. — Elaborata eſt haec, a. 1761 in academia Divionenſi praelecta, ſcriptio potiſſimum ſecundum *Paul Taburoti* narrationem de obſidione iſta manu ſcriptam (v. *de Fontette* T. II. p. 211. Nr. 17409). Varia inſunt, antea non ſatis cognita.

Cf. *Mercure de France* a. 1761. Sept. p. 140-145.

de Zurlauben. *Mémoire ſur le Traité de Dijon en 1513; par M.* LE BARON DE ZUR-LAUBEN; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XLI. p. 726-749. (a. 1774). — Auctor primus exhibet pactum illud Divionenſe, ab Helvetis cum Tremullio, gubernatore urbis Divionenſis obſeſſae, initum integrum, licet non archetypum Theotiſcum ipſum, ſed verſionem eius Francogallicam, annotationibus doctiſſimis munitam et nonnullis aliis diplomatibus illuc ſpectantibus comitatam.

Garnier *Eclairciſſemens ſur le Traité de Dijon; par M. l'Abbé* GARNIER; ibid p 750-760. — Contra incuſationem Zurlaubenii modo laudati, ſecundum quam Garnerius in hiſtoria ſua Francica paullo negligentius de pacto iſto Divionenſi expoſuerat, auctor [illegible] nititur

Cogi-

Conſulantur etiam ſcriptores de Georgio d'Amboiſe, *Cardinali et adminiſtro ſtatus Francici eo tempore ſummo, alibi recenſendi.*

§. VII.

REGNUM FRANCISCI I.

a. 1515—1547.

A. *Fontes.*

Les Mémoires de Meſſire MARTIN DU BELLAY, *Seigneur* DE LANGEY. *Contenans le Diſcours de pluſieurs choſes aduenues au Royaume de France, depuis l'an M.D.XIII. iuſques au treſpas du Roy François premier, auſquels l'Autheur a inſeré trois Liures, et quelques fragmens de Ogdoades de Meſſire* GUILLAUME DU BELLAY, *Seigneur de* LANGEY, *ſon frere. Oeuure mis nouuellement en lumiere, et preſenté au Roy par Meſſire* René du Bellay, *Cheualier de l'Ordre de ſa Majeſté, Baron de la Lande, heritier d'iceluy Meſſire Martin du Bellay.* à Paris 1569. fol. *ibid.* 1570. 8. *ibid.* 1571. 8. *à Heidelberg* 1571. 8. *à Paris* 1572. 8. (alii falſo habent: in folio). *à Rochelles* 1573. 8. *à Paris* 1582. fol. *ibid.* 1586. 8. *ibid.* 1588. 8. (ſecundum alios in fol.) *à Geneve* 1594. 8. Editio recentiſſima hoc ornatur titulo: *Memoires de* Martin *et* Guillaume de Bellai-Langei, *mis en un nouveau ſtyle: auxquels on a joint les Memoires du Marchal* DE FLEURANGES, *qui n'avoient point encore été publiés, et le* Journal de Louiſe de Savoye: *Le tout accompagné de Notes Critiques et Hiſtoriques, et de Piéces Juſtificatives pour ſervir à l'Hiſtoire du Regne de François Premier. Par M. l'Abbé* (CLAUDE FRANÇOIS) LAMBERT. à Paris 1753. VII Voll. in 12mai. Hi commentarii in *Latinum* ſermonem

de Bellay.

de Fleuranges.

de Seyſſel. *Les Louanges du Roy Louis XII; comp* *Latin par Meſſire* CLAUDE DE SEYSSEL, *Do* *tous Droits, et Maiſtre des Requeſtes ordi* *l'Hoſtel du Roy, translatées par lui de L* *François.* à Paris 1508. 4. Idem liber h ſcriptione: *Hiſtoire ſinguliere de Louis XI* CLAUDE DE SEYSSEL, *Maiſtre des Requeſtes* *tel au Roy.* ibid eod. 8. — *revue par* Den vage. *ibid* 1587. 8. *ibid.* 1615. 4. Et lectione Gothofrediana paullo ante me P. I N. 1. — Opus magni aeſtimandum pe quod auctor rebus mulus, quas trad terunt, atque teſtibus monimentisqu dignis uſus eſt. Nimium tamen et u dem regum ſuperiorum Ludovicum ſui tollit. Juſto quoque pertinacius defend coronae Francicae. Mortuus eſt dignit chiepiſcopi Turinenſis ornatus a. 1520. editionis Salvagii adiecta ſunt varia docu illuſtrationi operis inſervientia.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 52 ſq. DE FONTETTE T. II. p. 212.

-*L'Acte faite par les Milanois devant le Cardinal* L'Acte etc.
mboiſe, le 17 Avril 1500, *ſur le pardon par eux*
ndé, à cauſe de leur rebellion contre Louis XII,
y de France, Duc de Milan; in Seyſſelli *Hiſt. de*
uis XII (à Paris 1615. 4) p. 192 ſqq.

MARINI SANUTI Commentarius Italice ſcrip- Sanutus.
de bello Gallico, ſive de rebus in Italia ge-
a Carolo VIII et Ludovico XII, Galliae Re-
us, ab a. 1494 ad annum 1500; in *Muratorii*
ipt. rer. Ital. T. XXIV. p. 1 ſqq. — In co-
. Eſtenſi, unde in collectionem Muratoria-
m migravit opus, non adſcriptum eſt Sanuti
men: ideo tamen huic tribuendum putat edi-
, quod Vitis eius Venetorum Ducum in co-
e eodem, tanquam pars huius hiſtoriae, ſub-
ctum exſtet, nec de eo ſit dubitandum, fuiſſe
que de bello iſto Gallico aliquid litteris pro-
um a Sanuto, quod quale ſit, ſi praeſens non
commentarius, vix dicere cuiquam liceat.
men quidem Sanuti aliis ingenii exculti mo-
mentis ita eſt clarum, ut ab hoc etiam vul-
re nihil exſpectari debeat: tamen ceſſit ex
mmodo lectorum, quod, reſectis fabulis et
milibus narratiunculis, a quibus non ſatis ſibi
verat Sanutus, ea ſaltem legenda nobis dedit
uratorius, quae uſum aliquem afferre rerum
tempore geſtarum curioſis poſſint.

Deſcriptio adventus Ludovici XII in urbem Benedictus
nuenſem anno 1502; auctore BENEDICTO,
RTUENSI, Reip. Genuenſis Cancellario; in
ſtoire de Charles VIII de Guil. de Jaligny.
ſupra.

Deſcriptio expeditionis in Genuenſes a Lu- Champier.
vico XII a. 1506 facta; per SYMPHORIANUM
AMPIER; in eius *Trophée des François* (Lugd.

François par JEAN D'IVRY, *Bachelier en*
à Paris 1508. 4.

Andrelinus. PUBLII FAUSTI ANDRELINI, *Canoni*
ſis, de regia in Genuenſes victoria, L
Pariſiis 1509. 4.

d'Auton. *Entrevue de Louis XII, Roy de Fr*
Ferdinand, Roy d'Arragon, à Savone.
tirée de JEAN D'AUTON, *donnée au public*
tres pièces, par Theodore Godefroy.
1613. 4.

Mocenigo. ANDREAE MOCENICI, *Patricii Ven*
ſex belli Cameracenſis, quod Veneti
tuor Regibus, cum Helvetiis et tota
ſerunt, ab anno 1505 ad a. 1508. *Ven*
8. et in *Graevii* Theſ. antiqq. et hiſt. I
P. IV. hac inſcriptione: ANDREAE M
P. V. D. Belli memorabilis Cameracen
ſus Venetos hiſtoriae Libri ſex: quib
me latior praemiſſa eſt, unde breviter
telligi poſſunt, quae in ſingulis libris
tur. Editio poſtrema, a mendis varii
ac Indice locupletiſſimo aucta. (Sine h
columnae 151). *Italice* hac epigraphe

..tur, chronologiae inſuper ſtudioſiſſimus.
..res Veneti ſequiores, v. c. Juſtinianus,
..s, non eodem veritatis ſtudio ducun-

..NARDINI ARLUNI, *Jureconſulti, Patricii* Arlunus.
..*menſis (priore parte dimidia ſaeculi XV flo-*
..de bello Veneto Libri ſex, ubi quae, ſae-
..XV novo, a Germanis, Gallis, Hiſpanis
..ue Italiae principibus, adverſus Venetos
..ab his vero infirmata ſunt, usque ad pa-
..ter hos omnes initam, aliaque huc perti-
.., dilucidiſſime et ſolidiſſime enarrantur.
..rimum e MS. editi; in *Graevii* Theſ. Ant.
.. Ital. T. V. P. III. (Sine indice col.
.. — Dictione magis oratoria, quam hi-
.., nec ſatis pura, deſcribitur bellum iſtud
.. nec partium ſtudium adverſus Gallos ve-
..s abeſt.

..*Sommation de par le Roy notre Sire, au Duc* La Somma-
..*ſeur de Veniſe et au Capitaine de Cremone,* tion etc.
..*Roy d'Armes Montjoye, et la Reponſe que lui*
..*ſdits Duc et Seigneur de Veniſe, et Capitai-*
..*remone.* S. l. et a. 4.

..triumphali atque inſigni Ludovici XII in Sylvius.
..s victoria; Chilias heroica ANTONII SYL-
.. Pariſienſis. *Pariſiis* ſ. a. 4.

..ophaeum Gallorum, quadruplicem eo- Champier.
..a complectens hiſtoriam: per SYMPHORIA-
..IAMPERIUM. *Lugduni* 1507. 4. *Francogal-*
.. epigraphe: *Les Triomphes de Louis XII,*
..*et l'origine et la declinaiſon des Venitiens et*
..*faite à Agnadel; par* SYMPHORIEN CHAM-
..*Docteur en Medecine.* à Lyon 1509. 4. Li-
..mi et ſecundi huius opuſculi epitome ex-
.. Seyſſelii *Hiſtoire de Louis XII;* de qua
..ante.

L'Armée

Italia annis 1511 et 1512, ſeu de
miliani Imperatoris et Ludovici
Francorum, cum Venetis geſto,
S. l. et a. fol. Cum Coriolano Cepi
libellis hiſtoricis. *Baſil.* 1544. 8. Et
Scriptt. rer. Germ. T. II. p. 39 ſ
Struvii.

Buonac- *Diario de' ſucceſſi più importanti ſeg*
ciol. *e particolarmente in Fiorenza dell' anno*
all' anno 1512; *da* BIAGIO BUONACC
Vita del Magn. Lorenzo de' Medici il V
da NICOLÒ VALORI, *Fiorentino. Fi*
4. Auctor prior, huc etiam pert
Coadiutor in Cancellaria conſilii
rentini.

Cf. MAZZUCHELLI *Scrittori d'Italia* V
p. 2295.

Florus GEORGII FLORI de bello Italico -
Videatur § V.

Bertrandi. Tractatus NICOLAI BERTRANDI,
feſſoris, et in Parlamento Toloſano Advo
de be inter ſummum Pontificem

...rs, dont Dieu ait l'ame: in 16. gothiq. Sic ...nettus T. II. p. 211.

...HULDERICI ZWINGLII ad Vadianum de geſtis ...ter Gallos et Helvetios ad Ravennam, Papiam ... alia loca, Epiſtola, deque conventu apud ...rmas Helveticas, A. 1512; in Freheri Scriptt. ... Germ. (Hanov. 1611) T. III. p. 121 ſqq. et ... edit. recent. p. 137 - 146. Zwingli.

...MARCELLUS PALONIUS, Patricius Romanus, ...clade Ravennate a Gallis accepta anno Chri... 1512. Lib. II. carmine eleganti. Romae 1513... Palonius.

Oratio Philippica ad excitandos contra Gal... ... Britannos, ſanctiori Anglorum concilio ...bita, anno a Chriſto nato 1514; auctore ...THAEO, Cardinali Sedunenſi, qui Gallorum ...es non reſecandos, ſed penitus evellendos ... voluit; cum Diatriba praeliminari et anno... ...nibus Joannis Tolandi. Accedit eiusdem ...di Diſſertatio, inſcripta: Gallus aretolo... ... Amſtelod. 1709. 12. Matthaeus Card. Sedunenſis.

... DE FONTETTE T. II. p. 211. T. III. p. 42.

Lettres du Roi LOUIS XII, et du Cardinal ...MBOISE, avec pluſieurs Lettres, Mémoires, Inſ... ...ons, écrites depuis l'an 1504 juſqu'en 1514. ...uxelles 1712. IV Voll. in 12 mai. — Edi... ...fuit Johannes Godofredus, Dionyſii filius. ...lectionis ipſius partem minimam litterae re... Ludovici efficiunt; maiorem occupant epi... ...e Maximiliani I Imp. filiae eiusdem, Marga... ...e Auſtriacae, Ferdinandi, Aragonum Re..., Romanorum Pontificum Julii II et Leonis ..., Henrici VII, Regis Angliae, Legatorum et ... militarium, ut et ipſorum mandata et ...menta publica, quae vario idiomate, ma... ... partem Gallico, interdum Latino, Ita... ...aque Hiſpanico, conſignata reperias. Con- Lettres du Roi Louis XII etc.

tinent

men velut imaginem ob oculos ponunt

Cf. *Journal des Savans* a. 1713. Maii p.
Mémoires de Trévoux a. 1713. Dec.
Hiſt. crit. de la Rep. des Lettres T. IV.
Acta Erud. a. 1714. p. 154-157.
DE FONTETTE T. III. p. 42.

B. *Scriptores recentiore*

Varillas. *Hiſtoire de Louis XII; par M.* VA
Paris 1688. 4. *à la Haye* 1688. III Voll.
Quam laudem alibi Varillaſio tribuin
illum in hoc opere tum dictionis elega
perpetua conſiliorum et cauſſarum in
ne et iudicandi libertate ſectatum, ne
ter aſſecutum eſſe, deprehendimus.
men obliviſcendum eorum, quae a
cenſore auctori obiecta ſunt. Ingen
ſaepius nimium indulget; quapropter,
hac hiſtoria uti velit, res geſtas ali
cognitas ad eius lectionem afferat n
in iis praeſertim capiti s, in quibus
aliis diſſentit, aut non riptis teſtim

aucorum ſcriptorum, ex quibus libros hos
os congeſſerit, mentionem facit. Paſſim oc-
urrunt peccata hiſtorica, quae ne tiro quidem
ommitteret.

Cf. *Acta Erud.* a. 1688. p. 661-667.
Hamburg. Bibl. hiſt. Cent. IV. p. 260 ſq.

Hiſtoire de Louis XII (par JACQUES TAILHÉ, (Tailhé)
rêtre de Villeneuve d'Agénois). à Milan (ſ. potius Hiſtoire etc.
Paris) 1755. III Voll. in 12 mai. — Tomus I
iſtoriam a Ludovici nativitate ſive ab a. 1462
ſque ad a. 1503 deducit; II usque ad a. 1511;
I usque ad a. 1515. In limine operis exhibe-
ur index alphabeticus librorum, quibus auctor
ſus eſt, inter quos eminet codex manu ſcriptus,
iſtoriam Ludovici XII Francogallice ab HUM-
ERTO VELLAY, in regis huius aula verſato, ela-
oratam, continens. (Cſ. *de Fontette* T. II.
. 212. Nr. 17472). Opus, in libros octo divi-
um, laudatur ob narrationem facilem et iucun-
am, ordinem quidem chronologicum, at non
nxie, ſequentem. Stilus multis in locis ne-
lectus, ſive non ſatis cultus dicitur.

Cf. *Journal des Savans* a. 1755. Octob. p. 267-286.
Decemb. p. 319-332.
Mém. de Trévoux a. 1756. Nov.
Année litter. a. 1755. T. VI. p. 315 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 213.

Tableau du Siècle de Louis XII: par Madame Madame
M. à Amſterdam (ſ. potius *à Paris*) 1769. 12 de M.
ai. — Non tam adumbratio ſaeculi, quam
ſtoriae Ludovici XII ineſt, eaque minime a
rtium ſtudio aliena, licet auctor regis huius
ita ex parte confiteatur. Nil fere, niſi bella
ius regis, maximam partem infelicia, deſcri-
ntur.

Louis

Auffray. *Louis XII, surnommé le Pere du peuple; a notes.* Par M. AUFFRAY, *des academies de I de Marseille.* à Paris 1775. 8 mai. — O lum duas in partes diſtribuit im, quarum p Ludovici nativitate usque ad obitum Ca pertingit: poſterior regnum eius ipſum it currit, ut potiſſimum geſta, quibus cogr patris patriae obtinuerit, exponantur. tationes ſubiectae ſiſtunt, inter alia, c nſ Carolo V, rege Franciae, filio et ſuc data.

Cf. *Journal encyclopédique* a. 1776. T. I. P. I. p (HALLERUS in) *Götting. gel. Anzeig* a. p. 380 ſqq.

de Florian. *Eloge de Louis XII, roi de France, ſur Pére du peuple; par M.* DE FLORIAN. à Paris 8. — Placet artificium oratorium, quo regis geſta laude digna, maxime eius bonam erga adverſarios, legislationem, tem bellicam, amoremque adverſus ſu exponit atque ornat.

Cf. *Allgem. Litt. Zeitung* a. 1787. T. I. p. 344 *Journal des Savans* a. 1788. T. IV. p.

de la Croix. *Eloge hiſtorique de Louis XII — par M.* CROIX. à Paris 1786. 8.

Cf. *Journal des Savans* l. c. p. 622.

Langlois. *Eloge de Louis XII. Roi de France, ſur le Pére du Peuple. par M.* LANGLOYS. *Av Parlement.* à Bruxelles, à Paris et à Ver 1786. 8 mai. — Adumbrat auctor potiſſ Ludovicum tanquam legislatorem et c Caeterum hiſtoriae verae huiusmodi opu minime conſulitur, licet nos bona, quae hi per ea idem efficere poteſt, haud denegemu

Cf. *Allgem. Litt. Zeitung* a. 1787. T. III. p. 88

loge hiſtorique de Louis XII, Père du Peuple; de Stances funèbres à la louange de S. A. S. Mr. uce de Brunſwic; par M. DE BARRAL. à Pa- 86. 8. de Barral.

Journal des Savans a. 1788. T. IV. p. 597.

loge de Louis XII, Roi de France, ſurnommé du Peuple; Diſcours qui a remporté le prix quence, au jugement de l'Académie Françoiſe, 88; par M. l'Abbé NOEL, *Profeſſeur en l'Uni. de Paris, au Collège de Louis le Grand* à Pa- 88. 8 mai. — Non bella, ſed adminiſtra- egni Francici, vere ſaepius, haud raro nimium, ut in omnibus fere huius generis is, extollitur. Noël.

Allgem. Litt. Zeitung a. 1789. T. IV. p. 184.

❖ ❖ ❖

n account of the Lives of Pope Alexander VI s Son Ceſar Borgia etc. by ALEXANDER GOR- ... *Francogallice* hac inſcriptione: *La Vie pe Alexandre VI et de ſon fils Céſar Borgia, ant les Guerres de Charles VIII et Louis XII, de France, et les principaux Negociations et tions arrivées en Italie, depuis l'année 1492 en 1502. Avec les Pièces originales qui ont rt à l'ouvrage. Par* ALEXANDER GORDON. *ute de l'Anglois.* à Amſterd. 1732. II Voll. mai. — Opus lectu dignum ab aliis cen- , licet auctor a partium ſtudio non ſatis ſe uerit. Gordon.

iſtoire de la Ligue faite à Cambray entre Jules Pape, Maximilien I, Empereur, Louis XII, de France, Ferdinand V, Roy d'Arragon, et s Princes d'Italie, contre la Republique de Ve- à Paris 1709. II Voll. in 12 mai. *à la Haye* . II Voll. in 12 mai. ... *Quatrième edition,* (du Bos) Hiſt. de la Ligue etc.

 nouv.

vuë, corrigée et augmentée par l'Auteur. à 1729. II Voll. in 12 mai. *Italice*, ſed nec ter admodum, *Venetiae* 1718. 4. — A JOHANNES BAPTISTA DU BOS, Academiae cicae ab epiſtolis, vir in negotiis publici viſſimis verſatus, annoque 1742 morte e ctus, ex melioris notae hiſtoricis, Gallis ter ac Italis, Mocenico, Machiavello, B Guichardino, Jovio, Juſtiniano, Joanne Gelaſio, Martino Bellajo, aliisque illius foederis illius fortunam magna libertate, ſine prudentiae et elegantiae laude, quinq bris complexus eſt. Maiore etiam cura e et a partium ſtudio magis alienus, quam v hiſtoricorum Francicorum, opus cont Longe tamen praeſtantior eſt editio quart quis, quippe quae emendationibus et addi bus egregiis ſuperbit. Inſignem mutat experta ſunt, quae auctor in editionis p libri tertii principio diſputaverat de artis b conditione ſaeculi XVI initio. In quarta non ſolum iisdem meliorem induit form additiones inſeruit, ſed etiam omnia com eſt ſingulari diſſertatione, in fronte oper ſita. Caeterum liber in fine circa a ſcriptus dicitur, ut celebris illa ſocietas r quae tum arma contra Gallos ſumſerat, leretur.

Cf. *Journal des Savans* a. 1709. Jan. a. 171[illegible] a. 17[illegible] . Sept.

Mém. de Trevoux a. 1709. Dec.

Acta Erud. a. 171 p. 41-45.

Journal de Verdun a. 1729. Jan.

DE FONTETTE T. II. p. 209.

Abhandlung über das Bündniß von Cambray [w]ider die Republik Venedig, im Jahr 1508; a JO[H]ANNE CONRADO FÄSI; in eius Abhandlungen [üb]er wichtige Begebenheiten aus der alten und neuern [Ge]ſchichte (Zürich 1763) T. I. p. 143-216. — [N]arratio, non quidem omnis, tamen ex parte, [ex] fontibus ipſis petita, et ita compoſita, ut lecto[re]s utilitatem inde referre poſſint. Dictio non [sat]is pura videtur. Fäſi über das Bündniß v. Cambray.

Le Sire d'Aubigny; Nouvelle hiſtorique. à Paris [1]698. 12. à Amſterd. 1700. 12. — Auctor, [Pré]SCONVEL, narrat in hoc libro bella, a Carolo [V]III et Ludovico XII in Italia geſta, intextis [narra]tionibus de eorum aliorumque principum [Fr]ancicorum amoribus, quibus in Italia dele[ct]ati fuerint. Beraud Stuart, ex familia regia [Sc]otica oriundus, Dominus d'Aubigny dictus, [n]omen dedit libro. Le Sire d'Aubigny.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 211.

Anecdotes ſecrètes des Règnes de Charles VIII [et] de Louis XII; avec des Notes hiſtoriques. à la [H]aye 1741. 12 mai. Libellus, ut videtur, [e] familia fabularum Romanenſium. Anecdotes etc.

◆ ◆ ◆

GEORGII CHRISTIANI GEBAUERI Diſſ. de [h]yſtrice Ludovici XII, Regis Galliarum, et [P]agenſeilianis duobus ſymbolis; inter eius an[th]ologicas diſſertationes (Lipſ. 1733. 8) p. 1-[..]. Symbolum iſtud, hyſtrix nimirum, [a]dito lemmate: Cominus et eminus, illuſtratur, [se]cundum Emanuelis Theſauri regulas (in Idea [arg]utiarum heroicarum, quas Italis dicuntur Impreſe) [ex]aminatur, atque iis non ſatis reſpondere [os]tenditur. Gebauer.

Chesneau. *Diſſertation ſur la Deviſe du Roi Louis XII: par feu Monſieur* CHESNEAU, *Membre de la Société Royale d'Orleans;* in *Mercure de France* a. 1753. Nov. p. 6 ſqq. — Hic demonſtrare ſtudet, hoc ſymbolum non proprium Ludovico XII, ſed inſigne fuiſſe ordinis equeſtris, ab hyſtrice appellati, a Ludovico Aurelianenſi a. 1393 inſtituti et a Ludovico XII aboliti, retento ſolo ſymbolo.

de Ruffey. *Eſſai hiſtorique ſur le ſiége de Dijon, fait par les Suiſſes, en 1513; par M. le Préſident* DE RUFFEY; in *Mémoires de l'Académie de Dijon* (à Dijon et Paris 1769. 8) T. I. p. 32-65. — Elaborata eſt haec, a. 1761 in academia Divionenſi praelecta, ſcriptio potiſſimum ſecundum *Petri Taburoti* narrationem de obſidione illa manu ſcriptam (v. *de Fontette* T. II. p. 211. Nr. 17404). Varia inſunt, antea non ſatis cognita.

Cf. *Mercure de France* a. 1761. Sept. p. 140-165.

de Zurlauben. *Mémoire ſur le Traité de Dijon en 1513; par M.* LE BARON DE ZUR-LAUBEN; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XLI. p. 726-749. (a. 1774). — Auctor primus exhibet pactum illud Divionenſe, ab Helvetis cum Tremullio, gubernatore urbis Divionenſis obſeſſae, initum integrum, licet non archetypum Theotiſcum ipſum, ſed verſionem eius Francogallicam, annotationibus doctiſſimis munitam et nonnullis aliis diplomatibus illuc ſpectantibus comitatam.

Garnier *Eclairciſſemens ſur le Traité de Dijon; par M. l'Abbé* GARNIER; ibid p. 750-762. — Contra incuſationem Zurlaubenii modo laudati, ſecundum quam Garnerius in hiſtoria ſua Francica paullo negligentius de pacto iſto Divionenſi expoſuerat, auctor [illegible] nititur

Cogi-

Conſulantur etiam ſcriptores de Georgio d'Amboiſe, *Cardinali et adminiſtro ſtatus Francici eo tempore ſummo, alibi recenſendi.*

§. VII.

REGNUM FRANCISCI I.

a. 1515—1547.

A. *Fontes.*

Les Mémoires de Meſſire MARTIN DU BELLAY, du Bellay.
Seigneur DE LANGEY. *Contenans le Diſcours de pluſieurs choſes aduenues au Royaume de France, depuis l'an M.D.XIII. iuſques au treſpas du Roy François premier, auſquels l'Autheur a inſeré trois Liures, et quelques fragmens de Ogdoades de Meſſire* GUILLAUME DU BELLAY, *Seigneur de* LANGEY, *ſon frere. Oeuure mis nouuellement en lumiere, et preſenté au Roy par Meſſire* René du Bellay, *Cheualier de l'Ordre de ſa Majeſté, Baron de la Lande, heritier d'iceluy Meſſire Martin du Bellay.* à Paris 1569. fol. *ibid.* 1570. 8. *ibid.* 1571. 8. *à Heidelberg* 1571. 8. *à Paris* 1572. 8. (alii falſo habent: in folio). *à Rochelles* 1573. 8. *à Paris* 1582. fol. *ibid.* 1586. 8. *ibid.* 1588. 8. (ſecundum alios in fol.) *à Geneve* 1594. 8. Editio recentiſſima hoc ornatur titulo: *Memoires de* Martin *et* Guillaume de Bellai-Langei, *mis en un nouveau ſtyle: auxquels on a joint les Memoires du Marchal* DE FLEU- de Fleuranges.
RANGES, *qui n'avoient point encore été publiés, et le* Journal de Louiſe de Savoye: *Le tout accompagné de Notes Critiques et Hiſtoriques, et de Pieces Juſtificatives pour ſervir à l'Hiſtoire du Regne de François Premier. Par M. l'Abbé* (CLAUDE FRANÇOIS) LAMBERT. à Paris 1753. VII Voll. in 12mai. Hi commentarii in *Latinum* ſermonem

translati, interprete *Hugone Suraeo*, pro[illegible] gunt *Francofurti* 1574. fol. — De numero differentium editionum a nobis positarum bib[illegible] graphi non consentiunt. Sunt enim, qui [illegible] tent, non omnes videri novas, sed nonnu[illegible] novis solummodo titulis ornatas. Lamb[illegible] adeo in fine Elogii mox commemorandi, q[illegible] quae tantum editiones enumerat. Quam [illegible] dem rem nos discernere non possumus. C[illegible] mentarii ipsi magnam prae se ferunt aucto[illegible] tem et fide sunt digni plurimis in locis. [illegible] ctores enim multis, quas exponunt, rebus [illegible] terfuerunt, saepeque a Francisco Rege in [illegible] silium vocati. Gulielmus in primis pars ma[illegible] fuit rerum, eo tempore bello paceque gesta[illegible] quippe Generalis Locumtenentis, quem [illegible] cunt, munus gerens multa proelia obivit, q[illegible] que per exploratores, quos suis sumtibus [illegible] bat non paucos, consilia hostium omnem [illegible] belli statum fuisset expiscatus, et littera[illegible] praeterea haud expers esset, ad scribendam [illegible] temporis historiam, si quis alius, aptiss[illegible] fuit. Neque enim ignorare alios voluit, [illegible] annotaverat, quin Latino sermone res ir[illegible] antiquitate Francisci I gestas complexus est. His etiam antiquitates veterum Gallorum [illegible] Francorum, tum descriptionem Galliae ge[illegible] graphicam aliaque, quae ad mores, leges [illegible] dignitates Gallorum spectant, praemisit. deinde iussu Regis in Gallicum idioma, su[illegible] titulo *Ogdoades* *) ab ipso auctore translata. Sed accidit malo fato, ut pleraque intercı[illegible]

* [illegible] nempe opus suum, [illegible] partibus [illegible] [illegible] vocavit, quod singulas octo [illegible] contineret.

t, praeter fragmenta nonnulla et libros tres uintae Octoadis, paucaque alia, vix aliquid d nos pervenerit; unde, ne haec quoque interirent, Martinus frater, diu antea militiam ſecutus, quum quieti redditus eſſet, de concinandis commentariis cogitavit, iisque inde ab nno 1513, quo primum in aulam pervenit, ullis licet litteris inſtructus, apte ſatis res in Gallia geſtas deſcripſit, et quatuor libris usque d annum 1536 deduxit; inde tres libros Guiielmi fratris, nondum biennii res complexos, nſeruit, ac denique reliqua usque in annum 546 octavo, nono et decimo libro attexuit *). Etſi vero uterque Bellaius nihil odio aut amori e dediſſe profitetur, nec negari poteſt, utrumque regulam boni hiſtorici, ne quid falſi narreur, obſervaſſe; a partium ſtudio haud prorſus lieni reperiuntur, dum cuncta Franciſci facta uentur, et odii in Carolum V non leve indiium faciunt, aliamque regulam aeque hiſtorico acram, ne quid veri tacentur, ſtudio paſſim iolaſſe videntur. *Michael Montagne* (in *Eſſais* L. II. cap. 10) contendit, Bellaios oratorum poius, quam hiſtoricorum partes expleviſſe, nec

 eodem

*) Si editionem Genevenſem evolvamus, poſt quartum librum, quem excipit Guilielmi praefatio, reliqui omnes Guilielmi nomen ferunt, nullo excepto. Quod ſi vero evolvamus Beelium, mox laudandum, is, ſecutus editionem Rupellanam, quatuor libros, quintum, ſextum, ſeptimum et octavum ob titulorum inſcriptiones Guilielmo tribuit. Verum et Beelium errore editionis falli, tum Martini docet praefatio, qui diſerte ait, ſe publicare tres libros Octoadis, quibus ipſe ſeptem alios addiderit; tum *Verderius* (in Bibl. p. 836) ſententiam noſtram confirmat, Guilielmo quintum, ſextum et ſeptimum librum deberi, teſtatus. Quicquid vero illud tandem ſit, iis refragari nolumus, qui credunt, Martinum ſolum libri octavi participem fuiſſe.

eodem libertatis amore et ca e, quo n
nulli hiſtorici ſuperiores, v. c. Joinvillius
Commaeus, tantopere placent, ſeſe comm
dare; quod quidem nos genio ſaeculi aulae
moribus tribuendum cenſemus. Caeterum M
tanus haud diſſimulat, acuratiſſime in hoc li
acies, proelia, obſidiones deſcribi, quod fa
ſibi perſuaſerit, qui Bellaios tot expeditioni
bellicis praefuiſſe non ignorat. Dictio eſt f
lis et clara, nec plauſum meretur Lamber
quod in ſua editione ſtilum veterem recen
rem reddidit, licet rebus ipſis nil immutav
Praeſtat eadem vero in hoc, quod annotatio
editor margini ſubiecit, in quibus Bellaio
narrationem vel amplificat, vel aliorum hi
ricorum ſententias diverſas indicat; antecell
ſuperiores editiones documentorum additor
copia. Praemiſſa ſunt tomo *primo* Elogia h
rica Guilielmi, Martini et Iohannis Bellaior
quorum poſtremus Cardinalis Romanae eccle
fuit. (Guilielmus mortuus eſt a. 1543: M
nus a. 1559.) Reliquam tomi I partem occ
hiſtoria ipſa ab anno 1513 usque ad a. 1
Tomus *ſecundus* eandem ad a. 1535 deducit P.
... leguntur: *Procès-verbal, contenant la ...
Roi ... Chrétien contre l'Elu en Empereur, ...
... at d'autre cuve;* cum Caroli V reſponſi
ad litteras Franciſci provocatorias. P. 41...
*Extrait d'une Lettre écrite ſur l'Ordre et Ceremo
... en l'entrevue des Rois de France et d'A
terre. - D... des Traités faites avec ...
d'Angleterre à l'entrevue de Boulogne et de Calais
Traité touchant la contribution que le Roy et le
d'Angleterre doivent faire pour la defenſe ...
... - Lettre écrite par le Roi à Notre S
Pere le Pape touchant l'affaire ... d'Angle*

aun

e. Tomo *tertio* continetur hiſtoria anno-
535 et 1536. Annexae ſunt variae char-
*t. c. Lettres du Roi à M de Polizi, ſon Am-
ur à Londres. — Extrait d'une Lettre écrite
iral Chabot, par Palamedes Gontier ſon Secre-
— Extrait du Diſcours fait par le Chance-
livier, ſur les différends qui ſont entre le Roy et
reur, remonſtrant l'iniquité des Traités de Ma-
Cambrai et* Creſpy; allaeque. Tomus *quar-*
a. 1540 et *quintus* ad a. 1544 decurrit.
dduntur p. 324-430: *Ordonnance de la Ba-
aille à Syrizoles en Piedmont, enſemble la de-
des Eſpaignolz: et Oraiſon des Ambaſſadeurs
i Très-Chretien aux — Etats du Sainct Em-
ſemblez en la ville de Spire.* Tomo *ſexto*, cui
a hiſtoriae pars usque ad a. 1547 ineſt,
itur; *Journal de Louiſe de Savoye, Ducheſſe
oulesme, d'Anjou et de Valois, Mere du Grand
rançois Premier; tiré de l'Original qui eſt etc.*
quidem diarium iam a *Guichenone* in *Hiſtoire
logique de la Maiſon de Savoye* editum fuerat,
item emendatius ordineque curatiore ex-
ır. Clauditur tomus indice copioſo in
s tomos; quem p. 265-444 ſequuntur va-
cumenta, maximam partem antea inedita,
*La forme du Traité et appointement fait entre
s-Crétien Roy de France Françoys premier de
i et Maximilian Sforce, ſur le fait et eſtat de la
de Milan, et de la proviſion que ledit Seigneur
audit Maximilian — Copie de l'Arreſt du
l Conſeil, donné à l'encontre du miſérable et
ent empoiſonnement de Monſeigneur le Dauphin;
rucunes Epiſtres et Rondeaux ſur la mort de
it Seigneur etc.* Tomus *ſeptimus* ſic inſcri-
: *Mémoires du* MARE'CHAL DE FLEURANGES,
n'avoient point encore été publiés: Avec des Notes

Critiques et Hiſtoriques, pour ſervir à l'hiſtoire regne de François Premier. Par M. l'Abbé L bert. à Paris 1753. Editor horum comme riorum archetypum, certe ex eius opinione chetypum, cum quatuor apographis cont idque ſtylo antiquo non mutato typis de: non ſolum curavit, ſed etiam narrationes, ſiniſtris politas, chronologiae ope rectius c buit. Peccata auctoris hiſtorica in margine tantur, potiſſimum Bellaiorum commen iuvantibus. Expoſita ſunt in primis geſta, bus auctor ipſe ab a. 1499 usque ad a. 15.. terfuit, maximeque inſerviunt ad fidem alio ſcriptorum corroborandam. Traduntur que nonnulla ad hiſtoriam Germanicam ſpec tia. Editor indicem adiecit.

Cf BAYLE in *Dictionnaire* ſ. v. *Du Bellay.*
Remarques critiques ſur le Diction. de Moreri B..a..
LE GENDRE l. c. p. 181 ſq.
CLEMENT l. c T III. p. 68-71.
Journal des Savans a. 1754. Maii p. 79-88.
B.. .. BARTENII *Nachrichten von merkwürdigen ..ch.en* T. IV. p. 34.-349.
Götting. gel. Anzeigen a. 1754. p. 266 ſq.
Année litter. a. 1754. T. II. p. 2.. ſqq.
DE FONTETTE T. II p. 223 ſq.
GRIFFET in *Traité des différentes ſortes de p.. ves qui ſervent à établir la vérité de l'hiſt* p. 153 ſq.

de l'Estoile. PETRI DE L'ESTOILE *Mémoires curieux pour ſervir à l'hiſtoire de France, depuis l'an* 1515 .. 1611, quodam modo etiam huc pertine quum vero de regno Francisci I perpauca que vulgata continent, infra, ubi nar auctoris copiolior fit, de his commentaria feremus.

Les Chroniques de France abregées, contenant les vaillances et prouesſes du noble Roy François I, et pluſieurs additions tant de guerre que d'autres choſes, depuis le commencement de ſon regne juſqu'en l'an 1544. à Paris 1544. 4. Les Chroniques.

Chronique des choſes plus memorables advenues depuis l'an 1500 *juſqu'en* 1532. S. l. et a. 8. Chronique etc.

FRANCISCI CARPESANI, *Flaminis Parmenſis*, Commentaria ſuorum temporum Libris X comprehenſa, ab anno circiter 1470 ad annum 1526; ex manuſcripto Codice olim Bibliothecae Altuempenſis, deinde Cardinalis Ottoboni, qui poſtea fuit Alexander Papa VIII; eruit J. Mabillonius; in *Martenii* vett. Scriptt. et mon. coll. ampliſſ. T. V. p. 1175 ſqq. Carpeſanus.

Hiſtoire du temps, diviſée en cinq Livres, comprenant depuis l'an 1514 *juſqu'en* 1548 *incluſivement.* à Paris 1551. 16. — Res haud parvi momenti, ad regnum hocce potiſſimum illuſtrandum, ineſſe dicuntur. Hiſtoire du temps.

Cf. DE FONTETTE T. IV. p. 395.

GUILIELMI PARADINI Memoriae noſtrae Libri IV maxime huc faciunt. V ſupra Vol. I. P. I. p. 138 ſq. Addatur notitiae iſtius loci, verſionem libri Francicam exſtare, hac epigraphe: *Hiſtoire de noſtre temps, depuis l'avenement de François I à la couronne juſqu'en* 1550. à Lyon 1554. 12. *à Paris* 1556. 16. *à Lyon* 1558. 12. De continuatione operis Francogallica usque ad annum 1556 v. infra §. VIII. Paradinus.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 115 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 225 ſq.

Franciſci Valeſii, Gallorum Regis, fata, (non. Dolet. ſine *brevis expreſſa*) ubi res omnes celebriores a Gallis geſtas noſcas, ab anno 1513 ad annum

ignis ſupplicium ſubire debuit Parisiis antipontificius eſſe videbatur. In hoc exposuit hiſtorice ſatis geſta cuiusque que ad a. 1539.

Cf LE GENDRE l. c. p. 71.
BAYLE in *Dictionnaire* ſ. v. *Dolet*.
GOUJET in *Bibl. Françoiſe* T. XI. p. 193

Ribier *Lettres et Memoires d'Eſtat, des Roys, Ambaſſadeurs et autres Miniſtres, ſous les Françoys premier, Henry II et François II. ... les intelligences de ces Roys, avec les P... l'Europe, contre les menées de Charles-Quint ... à Conſtantinople auprès du Grand-... en Angleterre, avec Henry VIII. en Allema... les Princes de l'Empire; en Italie, avec l... les Venitiens; et dans l'Italie ſeule, les ... quatre conclaves, et le pouvoir qu'y avoient ... avec diverſes pratiques ſur Naples, Gennes, ... Les cauſes de la guerre de Parme, et autre... laritez inconnuës dans nos Hiſtoires. Ouvr... ... les pieces originales ... en Ch...*

generis minime ſpernendas: poſterior cum regno Henrici II incipit et finit ante mortem Franciſci II a. 1560. Ribierus quidem collectionem curavit: at, morte a. 1663 praeventus, typis eandem mandavit *Michael Belot*, eius nepos, ſatis negligenter. Nihilo minus collectio eſt magni aeſtimanda, quum ob chartas alibi non obvias, tum ob illuſtrationes additas, ſpectantes maximam partem genealogiam et inſignia familiarum Francogalliae illuſtrium.

Cf. *Journal des Savans* a. 1666. Mart. p. 154 ſqq. DE FONTETTE T. III. p. 54.

Felix praeſagitio de inuictiſſimo Gallorum Domino Franciſco, Duce Engoliſmenſi, et incomparabili ſorore eiusdem Margareta, uxore ſedatiſſima Principis Alenconis. *Pariſiis* 1512. 4. Felix praeſagitio etc.

IO. BAPT. EGNATII, *Veneti*, ad Franciſcum I de eius in Italia adventu, deque victoria ex Helvetiis, panegyricum carmen. *Mediolani* 1515. 4. ed. 1516. 4. *Venetiis* 1540. 4. Egnatius.

Lettre du Roy François I à Madame ſa mere, regente en France, ſur la defaite des Suiſſes à Marignan. in *Hiſt. de la Maiſon de Bourbon par Marillac* (p. 254ᵇ-257ᵃ); in Antonii Laval *Deſſeins des profeſſions nobles* (à Paris 1605. 4) et in calce libri Lengletiani, qui inſcribitur: *L'Hiſtoire juſtifiée contre les Romans* (à Amſterd. 1735. 12). François I.

Cf. HALLERUS in *Bibl. der Schweitzer-Geſchichte* T. V. p. 114 ſq.

Lettres du Camp du Roy, avec l'ordre et conduite de ſon armée, et chaſteaux pris au pays de Henault, et ordonnance du Camp de M. le Duc d'Alençon etc. à Paris 1518. 8. Lettres etc.

PUBLII

Modeſtus. PUBLII FRANCISCI MODESTI ad Claudia gi[illegible]am, Sylvarum liber unus, ſeu de Fra Gallorum Regis, adverſus Helvetios ad diolanum victoria *Arimini* 1528. 8. — praeter titulum, de hoc libello rariſſimo perire licuit.

Ambertanus. HUGONIS AMBERTANI, *colungiani*, filv lebratiſſimam Franciſci Magni Valeſii in h tios victoriam, cantatiſſima Caroli Octa Ludovici duodecimi prelia (quibus bellaci Jacobus Chabanus eques auratus Franciæ reſcalcus fortiter ac triumphantiſſime inte nec non ſtrenuiſſimi equitis aurati Com[illegible] fecti et religioſiſſimi Amcienſis eccleſie an preconia complexe. Venales habentur Egidium Gormontium in parrhiſiorum L: Anno verbi incarnati ſeſqui millelimo de ſexto foeliciter abſoluti (1516). . — Ca rariſſima, quorum prius Franciſci proeli Mariniacum cum Helvetiis, poſterius vic Caroli VIII et Ludovici XII verſibus eleg rum p enus celebrat.

Cf. HALLERUS in *Bibl. der Schweitzer-Ge* T. V. p. 115 ſq.

Maximilianus I. *Lettre de Maximilien Empereur à Marg d'Autriche ſa fille au ſujet de la Bataille de rignan le 7 Oct.* 1515; in *Bibliotheque hiſt. et polit.* (à Paris 1760) T. III. p. Cum annotationibus Liberi Baronis *de lauben.*

le Moyne. *Le Couronnement du Roy François prem ce nom. Voyage et Conqueſte du Duc de lan. l'Hiſtoire et repulſion des Uſurpateurs a et plusieurs ſingularitez des Egliſes. Cre Villes, Chaſteaux et Forteresſes de telle Duche.*

n 1515; recueillies et redigées par PASQUIER LE MOYNE, dit le Moyne ſans froc, en vers et en proſe. à Paris 1519. 4. ibid. 1520. 4. — Utraque editio ſummae raritatis tres, vel titulo docente, offert elaborationes, quarum tertia, qua auctor, teſtis oculatus, proelium Mariniacum atque a die 7 Auguſti usque ad 23 Octobris a. 1515, quo die Franciſcus Mediolanenſem urbem intravit, oratione pedeſtri deſcribit, hiſtorico maxime eſt memorabilis. Secunda verſibus ſiſtit diarium rerum ab 28 Junii usque ad 7 Auguſti geſtarum. Auctor erat ianitor cubiculi regii.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 214.
HALLERUS l. c. p. 118 ſq.

Hiſtoire du recouvrement du Duché de Milan par François I; in Seyſſelii Hiſtoire de Louis XII, p. 418 ſqq. Hiſtoire etc.

Hiſtoriae novae ac veteres ab noviſſimis Franciſci Sphortiae temporibus ad Franciſcum Regem Francorum, Ducemque Mediolani, hoc dialogo Elegiaco comprehenduntur, ANDREAE VISARACHI Trivultias, ad Chriſtianiſſimum Galliarum Regem, Franciſcum, Ducem Mediolani invictiſſimum. Mediolani, apud Gothardum Pontium *) 1516. fol. — Quarto, quinto et ſexto libro exponuntur Itinera regum, Caroli VIII, Ludovici XII et Franciſci I, Italica. Aſſeracca.

Cf. MAZZUCHELLI Scrittori d'Italia Vol. I. P. II. p. 1169.
DE FONTETTE T. II. p. 214.
HALLERUS l. c. p. 120.

Oratio

*) Fontettus poſuit: Mediolani, Pontici; et Hallerus ſolummodo Pontici, quaſi his eſſet locus impreſſionis.

Paccus. Oratio RICHARDI PACCI in pace nuper compoſita, et foedere percuſſo, inter An et Francorum Reges, in aede D. Pauli Lo habita. *Pariſiis* 1518. 4.

Michel. *Le Penſer de royale memoire, auquel ſont unes les Epitres envoyées par le Royal Prophete vid, a François I, Roy de France; avec aucuns demens et autres choſes convenables à l'exhorta ſoutiennement et entretenement de la ſainte Fo tholique: compoſé par* GUILLAUME MICHEL, *Tours* à Paris 1518. 4.

La Copie des Lettres etc. *La Copie des Lettres des Reverends Peres et Meſſeigneurs les Cardinaux - Preſtres, Dia Sous - Diacres, Arch-veſques, et Eveſques de la Egliſe de Rome, envoyés au Roy François I tenant les exhortations, prieres et requeſtes de u univerſelle, entre les Roys et Princes Chreſtien* Mars 1523. S. l. 8.

Epitre etc. *Epitre (en vers) du Roy François I, tra de ſon partement de France en Italie, et de ſa devant Pavie;* ad calcem libri Lengleti: *L toire juſtifiée contre les Romans.*

Barlandus. Narratio hiſtorica Papienſis obſidionis eorum, quae in ea acciderunt; auctore A NO BARLANDO, *Profeſſore Lovanienſi* († 15 in *Schardii* hiſtorico opere (*Baſil.* 1574. fol.) p. 1849 - 1854.

Ballada. Pavia aſſediata da Franceſco I l'anno con la ſua prigione ſeguita li 24 Februario dal OTTAVIO BALLADA. In Pavia 1635. 4

Taegius. FRANCISCI TAEGII, *Phyſici et Equitis*, d ſidione urbis Ticinenſis ſeu Papienſis, et vitate Franciſci, Regis Galliae, Liber. 15.. 12. Deinde hac epigraphe: FRANC GII — candida et vera narratio durae ac ſioae Papiae obſidionis, anno 1525. C

1525. 12. Denique ſic: FR. TAEGII — de obſidione urbis Ticinenſis ſeu Papienſis, et captivitate Franciſci I, Regis Galliae, Liber, primum typis Papienſibus A. 1525 d. 13 Aprilis excuſus, nunc vero ob eius raritatem et pretium denuo e Bibliotheca Mellicenſi publici iuris factus notisque illuſtratus, cura et ſtudio A. R. D. P. *Bernardi Pezii*, Benedictini Mellicenſis. *Norimbergae* 1736. 4. *Italice*, a *Cambiago*, Cremonenſi, *Cremonae* 1655. 4. *Ticini* .... Taegius libellum ſuum illuſtri ſtrenuoque Caeſareo Duci, *Antonio de Leyva*, inſcripſit, et inſtar ephemeridis adornavit. Ipſe obſidioni, Ticino incluſus, ab initio usque ad finem interfuit, atque ex loco editiore, quae extra urbem gererentur, ipſe conſpexit, vel per alios comperit. Exorditur ab anni 1524 menſe Septembri et in anni 1525 d. 23 Februarii ſubſiſtit, quo obſidione liberatum fuit Ticinum; quae coeperat d. 21 Oct. 1524. Pezius in notulis paſſim ſubiectis lucem obſcurioribus vocabulis ac perſonarum nominibus affudit. Qui ea, quae *Daniel* Tomo VII Hiſt. Franc. de obſidione et proelio Ticinenſi pertexuit, cum Taegii diurnis expoſitionibus contulerit, quod Pezius aliquoties fecit, inſignes animadvertet differentias; ſiquidem Gallicus ſcriptor partibus Franciſci I maxime fuit addictus.

Cf. Supplementa ad Nova Acta Erud. T. II. p. 384. DE FONTETTE T. II. p. 215.

De bello Mediolanenſi, ſeu de rebus geſtis in Italia ab anno 1521 pro reſtitutione Franciſci Sfortiae II, Mediolanenſium Ducis, inter Pontificem, Gallicum, Venetum et Caeſarem, Libri octo; auctore GALEACIO CAPELLA (*Mediolanenſi* † 1537) *Mediolani* 1531. 4. (Editio prin- Capella.

T. II. P. II p. 1249-1336. *Italice* a *F*
Filippopoli, Florentino, *Venet.* 1532.
1539. 4. *Teutſche* in Eppendorffi *römiſch*
rien-Bekürzung. Argent. 153'. 8; et per
kum Link, cum praefatione Martini L
Viteb. apud Joh. Luſt 1538. 4. *Hiſpa*
Bernardum Perez de Chincon. S. l (ſed *P*
1526. fol. *Ibid.* 1630. 8. — Octo libris
iſtud octo annorum eleganter pariter a
deſcribitur: auctor tamen Franciſco S
novo tunc temporis Duci Mediolanenſi,
opuſculum dicavit, nimium ſavere, Ga
nimium detrahere videtur.

Cf. *Hamburg.* Bibl. hiſt. Cent. III. p. 318 ſq.
LE CLERC in *Bibl. choiſie* T. V. p. 21.
FREYTAGII Annal. lit. p. 205.
CLEMENT l. c. T. VI. p. 215 ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 216.
HALLERUS l. c. p. 123 ſq.

Lettres etc. *Lettres de Nobleſſe de Louis* [illegible] *erey*, *Rou*
donnés par C [illegible] *et* [illegible] *autres* [illegible]

Pampelonae, et *Ludovico* DE CABRERA DE CORDUA, ex Hiſpanica lingua in Latinam converſis, excerpta (ab *Adamo Eberto*). *Mediolani* (ſ. potius *Amſtelodami*) 1715. 8. V. ſupra Vol. VI. P. I. p. 271. Cf. Acta Erud. a. 1715. p. 415 ſqq.

Apologia etc.

Apologia Madriciae Conventionis caet. *Pariſiis* 1526. 4.

Le Traité etc.

Le Traité de la Paix entre notre Très-Saint Pere le Pape Clement VII, le Roy notre Sire, le Roy d'Angleterre et autres leurs Alliés; avec le double des Lettres envoyées au Roy par le Grand Turc. S. l. 1526. 4.

Grolier.

CAESARIS GROLIERII (*Lugdunenſis, aulae Pontificiae ab epiſtolis ſaeculo XVI*) Hiſtoria expugnatae et direptae Urbis Romae per exercitum Caroli V, Imp. die ſexta Maii 1527, Clemente VII Pontifice, Pariſiis 1637. 4. Apud *Fonteitum* (T. II. p. 216) auctor ſiniſtre audit *Grolibrius*.

Pro Carolo V etc.

Pro Carolo V Imperatore apologetici libri duo circa res geſtas cum Clemente VII, Pontifice Romano, et Franciſco I Galliarum Rege, anno 1526 et 1527. *Antverpiae* 1527. 8.

La prinſe etc.

La prinſe et aſſault de Pavie, faite par M. de Jenuſtrec, Lieutenant-General du Roy notre Sire delà des Monts, avec la ſuite des Eſpagnols. S. l. 1527. 16.

La prinſe de Genes et la fuite des Eſpagnols, le 13 Aout 1527. S. l. et a. 16.

Traité etc.

Le Traité de la Paix perpetuelle, accordée entre le tres-chreſtien Roy de France, et le tres-puiſſant Roy d'Angleterre, publiée à Paris le Mardi 27 Aouſt. 1527. 16.

Concluſion etc.

La Concluſion faicte entre le tres-chreſtien Roy de France et le Roy d'Angleterre, par eux prinſe de ſommer l'Empereur de rendre les Enfans de France, et au refus de ce les deſſusdits Roys de France et d'Angle-

d'Angleterre le deffient à feu et à ſang. à Rouen 1527. 16.

Maniere etc. *La manière de la deffiance faicte par les Heraulds des Roys de France et d'Angleterre à l'Empereur, et la Reponſe de la meſme Imperiale Majeſté auxdits Heraults en 1527.* à Anvers 1528. 4.

Defenſio etc. Defenſio Franciſci I adverſus Imperatorem, auctorem duelli prorogati. *Pariſiis* 1528. 4.

Traduction etc. *Traduction de deux Lettres de François I au Pape, pour repondre aux calomnies de Charles V.* à Paris 1527. 8.

Deſafio etc. *El deſafio de los Reyes de Francia y Inglaterra a Emperador Carlos V, con ſus Reſpueſtas.* Burgos 1528. 4.

Inſtruction *Inſtruction aux ſieurs de la Guiche et de Tournon, envoyés par Sa Majeſté aux Nobles du Bailliage de Macon.* . . . . 1529. . . . . Adhortatio ineſt ad decimas ſolvendas, quibus redemtio regis in libertatem effici potuiſſet.

Reduction etc. *Reduction et delivrance des Enfans de France en 1530, et autres pièces concernant la même matière etc.* . . . . 4.

Petit. *La Proceſſion de Soiſſons, devote et memorable, faicte à la louange de Dieu, pour la delivrance de Noſſeigneurs les Enfangs de France, par le R. P. en Dieu Monſeigneur, Jehan Olivier, Abbé de Saint-Mard (Saint-Medard) dudit Soiſſons, Conſeiller du Roi et Chroniqueur de France, le Dimanche dernier jour de Juillet* 1530, *miſe et redigée par eſcrit, par Meſtre* JACQUES PETIT, *Procureur du Roy au Comté de Soiſſons, lequel a été Maiſtre de Ceremonies à la dite Proceſſion, et Maiſtre d'Hoſtel du Banquet.* à Paris 155 . 8. — Valde ſingularia quoad mores iſtius ſaeculi in hoc libro raro exponuntur.

Alemanno. *Hiſtoria della guerra del Piemonte trà la Maeſtà Ceſarea e il Re Chriſtianiſſimo.* Venetia del ſato

ſtato di Savoia (1534), *deſcritte in ottave rime, dal* ALBICANTE. In Milano 1538. 4. *ibid.* 1539. 8. *In Venetia* 1539. 8. et 12. Aretinus more ſuo contra hoc carmen edidit: *Combattimento poetico del divino* Aretino *e del beſtiale* Albicante *occorſo ſopra la Guerra del Piemonte.* S. l. et a. 8. Albicante eadem vehementia carmine et epiſtola quadam ogganniit.

Cf. MAZZUCHELLI *Scrittori d'Italia* Vol. I. P. I. p. 379.

DE FONTETTE T. II. p. 219.

Translation de Latin en François des Lettres eſcrites par le Tres-Chreſtien Roy de France, François I de ce nom, aux Princes, Villes et autres Eſtats d'Allemaigne, reſponſives aux calomnies ſemées par ſes malveillans, contre l'honneur de Sa Majeſté. à Paris 1534. 12. — Translatio etc.

Relation du Siége memorable de Peronne, par l'Empereur Charles-Quint en 1536; *publiée par* Pierre Fenier, *de l'Ordre des Minimes.* à Paris 16x2. 12. — Auctores nominantur QUINTIN et DE VAUX. — Quintin et de Vaux Relation.

Exemplaria Litterarum, quibus et Chriſtianiſſimus Galliarum Rex Franciſcus ab adverſariorum maledictis defenditur, et controverſiarum cauſſae, ex quibus bella hodie inter ipſum et Carolum V, Imperatorem, emerſerunt, explicantur etc. *Pariſiis* 1537. 4. — Exemplaria Litterarum etc.

Nouvelle Deffenſe pour les François, à l'encontre de la nouvelle entrepriſe des ennemis, comprenant la maniere d'eviter tous poiſons, avec les remedes à l'encontre d'iceux; par BERTRAND DE LA LUCE, *Medecin.* à Paris 1537. 12. — Scriptum occaſione veneficii, in Delphinum, ut credebatur, commiſſi. — de la Luce

[illegible] *Du glorieux retour de l'Empereur de Pr[illegible] 1536, par un double de Lettres eſcrites de [illegible]ligne à Rome, à l'Abbé de Caprara; translaté [illegible] lien en François. Ajouté le double Dictou [illegible] à la condamnation de l'Empoiſonneur du feu [illegible] Dauphin de France.* à Lyon 1537. 12.

[illegible] *Copie de l'Arreſt du grand Conſeil, don[illegible] à l'encontre du miſerable et meſchant empoiſonne[illegible] Monſeigneur le Daulphin, avec aucunes Epit[illegible] Royeaux ſur la mort de mondict Seigneur [illegible] de Du-Bellay* ex edit. Lamberti T[illegible] p. 369-388.

[illegible] *Le triomphant departement de N. S. P. le [illegible] du treschreſtien Roy de France, et de l'Emp[illegible] de Rome, avec les grands dons et preſens que [illegible] Empereur a faict à la Reine de France et au[illegible] tres Dames et Damoiſelles.* à Rouen 1538. . . .

Entrée. *La triumphante et magnifique entrée de l'E[illegible] reur Charles V, accompagné de Meſſeigneurs le [illegible]phin de France et Duc d'Orleans, en la ville d[illegible] lenciennes.* à Rouen 1539 . .

Sceribonius. De [illegible] pacis inter Carolum V Caeſ[illegible] et Franciſcum I ad Aquas-Mortuas agri N[illegible] menſis; Carmen CORNELII SCRIBONII, Gr[illegible] (1555) *Antverpiae* 1540. 8.

[illegible] Belli inter Franciſcum, Galliae Regem [illegible] Carolum V Imperatorem anno 1542 moti [illegible] hiſtoria, Apologia expreſſa; a IOANNE FR[illegible] [illegible] *Sieur du Meſnil*, *Seigneur de Freſne*, [illegible] [illegible] Ennonenſis; in *Goldaſti* Politi[illegible] [illegible] *Franc.* (1614. fol.) p. 963 ſqq.

[illegible] *Les differens qui ſont entre le Roy et l'Emp[illegible] et [illegible] de la guerre preſente en 1542.* à L[illegible] 1542. 12.

[illegible] *[illegible] entre le Roy de F[illegible] et l'Empereur Roy des Eſpagnes.* S. L. 1542

Ge

Geldro-Gallica coniuratio in civitatem Antwerpiam, duce Martino Roſemio *(a Rotheim)*; ſcriptore JOANNE SERVILIO, vulgo *Knapio. Antverpiae* 1542. 8. *Auguſtae* 1544. 8. Et in *Freheri* Collect. Scriptt. rer. Germ. T. III. p. 313-346. Servilius.

La Voyage de François I à la Rochelle pour la rebellion que les Habitans des Iſles et de ladite Ville avoient faite contre lui (en 1542). à Paris 1542. 8. Le Voyage etc.

Voyage du Roy à la Rochelle; Supplication des Iſles et de ladite Ville; l'Arreſt de miſericorde donné par ledit Seigneur en 1542; Feſtin fait au Roy par des Rochelois; les priſes faites par les Normands ſur les Eſpagnols. S. l. 1543. 8. Voyage du Roy etc.

La Declaration de guerre faite par le Tres-Chreſtien Roy de France contre l'Empereur et tous ſes ſujets, tant par mer que terre, 19 *Juillet* 1542. 8. Declaration de guerre.

Declaration de la guerre envers le Roy de France de par le Roy d'Angleterre et de par ſes ſujets. Ladite Declaration faicte à Monſeigneur l'Ambaſſadeur de France, étant pour lors à la Cour du grand Conſeil d'Angleterre; publiée à Rouen le 5 *Juillet* 1543 *contre leſdits Anglois.*

La priſe de Tourneham et de Montoyre etc. avec la fuite de M. du Reulx, faicte par M. de Vendome. à Paris 1542. 12. La priſe de Tourneham.

La prinſe de Nice en Savoye; par un Gentilhomme du pays; avec une Lettre envoyée par le Roy de Danemark au Tres-Chreſtien Roy de France. S. l. et a. 8. La prinſe de Nice.

La deffaite des Bourguignons et Hennuyers, faicte par M. de Vendome et le Prince de Melphes en la Comté d'Artois, près Landrecy: Jean l'Homme 1543. La deffaite etc.

La prinſe et defaite des Anglois par les Bretons devant la ville de Harfleur près la Hogue, au Pays de Conſtentin, Duché de Normandie, le 22 *Juillet* 1543. à Paris 1543. 4. La prinſe etc.

La grande prinſe etc. *La grande prinſe et deconfiture des Eſpagnoles Bourguignons et Anglois devant la Ville et Chaſ de Landrecy, avec la Chanſon faicte le 12 de Septe bre* 1543. à Rouen ſ. a. 8.

Combat etc. *Combat fait entre les Anglois et la Garniſon Therouenne.* 1543. 8.

Epitre etc. *Epitre du Roy de France envoyée aux Electe de l'Empire aſſemblés à Nuremberg, translatée de l tin en François par* Pierre Collet, *l'an* 1543. 8. Defendit ſe rex contra malas artes et calumni quas Carolus V de eo exſeruerat.

de Creſſolles LUDOVICI DE CRESSOLLES, *Oſſiſſai*, Par neſis, cur Imperatori Chriſtianiſſimus Galloru Rex bellum indixerit. *Tholoſae* 1543. 4.

Pauli III Epiſtola etc. Pauli III Pontificis Max. ad Carolum V Im Epiſtola hortatoria ad pacem: ipſius Caroli tu ad eam, tum ad alias eiusdem Conſilii convo torias reſponſio: Franciſci, Chriſtianiſſimi Fr corum Regis, adverſus ipſius Caroli calumni Epiſtola apologetica, ad Paulum III ſcripta. *P riſiis* 1543. 8.

Brief Diſcours etc. *Brief Diſcours du deportement aux affaires Piemont par le Comte d'Anguien, Gouverneur de Piemont: Ordonnance de la Bataille de Syrizoles tre victoire devant Carignan et Syrizoles.* à Pa 1544. 8.

Lettres etc. *Lettres de la defaite des Eſpagnoles à Syriz* S. l. 1544. 8.

L'Ordre triomphant etc. *L'Ordre triomphant et grand nombre des N res equipés pour le fait de la guerre par mer a l'enc tre du Roy d'Angleterre, avec la nouvelle reforma de la paix faite entre l'Empereur et le Roy.* à Ro ſ. a. 8.

La prinſe et aſſault etc. *La Prinſe et aſſault de la Ville de Carign faite par M. d'Anguien le 20 Avril* 1544. à Ro ſ. a. 8.

La Prinſe et defaite de la Ville de Advenne la ...ite, près de la ville de Arras, faite par M. le ...and Marechal de France; avec l'aſſiégement de l'ar... de l'Emperuer près de la Ville de Dure. à Rouen ...a. 8. La prinſe et defaite etc.

De la triomphante et heureuſe nativité de Mon...gneur le Duc, fils premier de Monſeigneur le Dau...n. à Rouen ſ. a. 8. De la triomphante etc.

La deconfiture des Nobles de l'Empereur; enſem... la priſe du Chaſteau de la Ville de Lames, et la ...ruction de Beſanſon. à Rouen 1544. 8. La deconfiture etc.

La defaite du Prince d'Orange avec la Gendarme...; enſemble la vengeance de la mort du Duc de ...nes, faite par le Duc de Caſſone ſon oncle. ibid. ...a. 8. La defaite etc.

L'Ordre de l'Armée du Roy noſtre Sire, pour ... Garde des frontiéres de France, contre le Comp... l'Empereur et celui des Anglois nos ennemis. ...d. eod. 8. L'Ordre etc.

La defaite des Anglois et Bourguignons, faite ... M. de Vendome, avec le nombre des priſonniers, ...ignes et guidons, et autres victoires obtenues du ...mis par ledict Sieur. ibid. eod. 8. La defaite etc.

La publication du Traité de la paix faite et ac...dée entre très-hauts et très-puiſſans Princes, ...ançois, Roy de France, et Charles, Empereur et ...y des Eſpaignes; publiée à Paris le 20 Septembre ...44. à Paris ſ. a. 8. La publication etc.

Bref Diſcours au vray du deportement ès affaires de ...emont, par très-haut, très-illuſtre et magnanime ...nce, le Comte d'Anghien, pour l'année 1544. (à ...ris) 1544. 16. Bref Diſcours.

Defenſe du Roy contre les calomnies de Jacques ...phanus, Juriſconſulte, traduite en François par ...erre Bunel. à Paris 1544. *ibid.* 1552. 4. Arche...pum Latinum a. 1544. in 4 prodiiſſe fertur. Defenſe etc.

Oratio etc. Oratio Legatorum F..is Chriſtianiſſ Conventum Spirenſem de ſententia eiusd gis. *Pariſiis* 1543. 4. *Francogallice* ibid. eo

du Bellay. Lettre etc. *Lett e d'un Serviteur du Roy à un Secret lemand, ſur les differends entre le Roy de Fr l'Empereur.* à Paris 1546. 8. Eadem epiſt inſcriptione: *Double d'une Lettre, eſcrite p Serviteur du Roy Très Chreſtien à ung Secret lemand ſon ami etc. Avec un Arbre de conſan d'entre les Maiſons de France, Autriche, Bou Milan et Savoye.* ibid. eod. 8. — Famul Franciſci I fuit GUILIELMUS DU BELLAY, DOMINUS DE LANGEY.

Epitres etc. *Epitres ſur les querelles et differends Charles V Empereur et le Roy François I.* à 1556. 4.

Castellanus. PETRI CASTELLANI, *Epiſcopi Matisc* Oratio in funere Franciſci, Regis Franc habita. *Pariſiis* 1547. 4. *Francogallice* hoc *Orai in funebre du François I, contenant un diſcours de ſes geſtes, faits et actions les plus quables: traduite du Latin de* PIERRE DU CHA *par* Jean Martin. *ibid. eod.* 4. *Italice* 1547. 4.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 225.

Gallandus. PETRI GALLANDI, *Latinarum Litterarum feſſoris,* Oratio in funere Franciſci I, Franc Regis, a Profeſſoribus regiis facto; habit tertiae Nonis Maii 1547. *Pariſiis* 1547. 4. *cogallice* ibid. eod. 4.

Gyraldus. CYNTHII JOANNIS BAPTISTAE GYRALDI tio in funere Franciſci I, Gallorum Regis Herculem Ferrariae Ducem; *inter* Oration rorum hominum etc. in Academia Veneta 4. Singillatim *Hanoviae* 1613. 8.

Ora

Orazione funebre nella morte di Franceſco I da Vida.
Buron. Vida. Padoa 1583. 4.

Panegyrique de François I. à Paris 1538. 4. Panegyrique etc.

Franciſci Valeſii et duorum liberorum tumuli, variorum auctorum carminibus erecti. Franc. Valeſii etc.
Pariſiis 1547. 4.

In Franciſci Valeſii Regis obitum, inque Borbonius.
Henrici, eius filii Regis, adventum; NICOLAO
BORBONIO auctore. *ibid.* eod. 8.

Faits et Dits memorables de pluſieurs grands per- Faits et Dits etc.
ſonnages François, et des choſes rares et ſecretes arrivées en France ſous François I, Henry et François II Charles IX, contenues en la reponſe faite à un Gentilhomme de Haynaut, à la Lettre à lui envoyée ſous nom d'un Seigneur du Pays. S. l. 1565. 8.

B. *Scriptores recentiores.*

Hiſtoire de France, ſous les Regnes de François I, Matthieu.
Henri II, François II, Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII, et des choſes les plus memorables advenues depuis cent ans; par PIERRE MATTHIEU, *Avocat au Preſidial de Lyon, Hiſtoriographe de France.* Paris 1631. II Voll. in fol. — Auctore iam a. 1621 mortuo, editionis curam in ſe ſuſcepit filius eius, JOHANNES BAPTISTA, qui et hiſtoriam regni Ludovici XIII usque ad a. 1621 adiecit. Quae quidem cum hiſtoria regni Henrici IV integrum occupat volumen alterum. Regnorum antecedentium fata, inde a Franciſco primo, ſuccinctius enarrantur. In praefatione auctor affirmat, ſe triginta per annos operi huic incubuiſſe, et quidem iuſſu ipſius Regis Henrici IV, qui eum in finem praeſtantiſſima adminicula ſibi ſuggeſſerit. Quam ob cauſſam optima ſunt, quae de hoc regno expromit. Addit, ſe nihil tradere, niſi quod ex fontibus limpidis hauſerit. Qua

DE FONTETTE T. II. p. 428 ſq.

Varillas. *Hiſtoire de François I par* ANTOINE (*depuis* 1515 *juſqu'en* 1543); *à la quelle comparaiſon de François I avec Charles* … *même Auteur.* à la Haye 1684. II Vol … *continuée jusqu'en* 1547. à Paris 1685. … *ibid.* eod. III Voll. in 12. *à la Haye* 169… in 12. — Editio prima Hagenſis m… mutila, auctore inſcio in lucem pro… lubitu mutata et interpolata. Ita en… ut non pauca memoratu digna in lib… bus novem plane omiſſa, quaedam … rupta fuerint, libri denique integri… undecimus et duodecimus, ab anno n… usque ad a. 1547, quo Franciſcus de… editi manſerint. Hos igitur editioni … adiecit, et priores reparavit, ut in e… hiſtoriae formam exhibeat, quod qui… norum laboribus ſibi refert conſtitiſſ… etiam rationem, cur manuſcripta…

Anecdotes de la Cour de François I; par Made-ſelle DE LUSSAN. à Londres (ſ. potius à Paris) 48. III Voll. in 12. de Luſſan.

Hiſtoire de François Premier, Roi de France, le Grand Roi et le Pere des Lettres; par M. ILLARD, de l'Académie des Inſcriptions et Belles-tres. à Paris 1766-1768. VII Voll. in 12 mai.— nde edition, revue, corrigée et augmentée. ibid. 69. VII Voll. in 12 mai. Volumina quatuor ora Theotiſce reddita ſunt, et quidem primum Joh. Nicolao Meinhard, ſequentia tria a Matthaeo odoro Chriſtophoro Mittelſtedt, qui et notulas perſit, Brunovici 1767-1769. 8. Omnis haec oria abſolvitur libris novem, quorum quis-e in capita dividitur. Res geſtae et argumen-varii generis ſeparatim exponuntur. Sic vo-nina quinque priora editionis alterius ſiſtunt, undum annorum ſeriem, geſta civilia, ſex-n et pars ſeptimi, religioſa; reliqua ſeptimi rs et initium octavi, litteraria; et maior pars tavi reliqua, vitam Franciſci domeſticam, va-sque narratiunculas. Subiunguntur quinque luminibus prioribus diſſertationes ſive excur-s ſuper argumentis controverſis ſive talibus, alia contextui haud apta videbantur. Diſſerte ne, docte, graviter et iucunde expoſuit auctor, uaecunque ad hiſtoriam iſtius temporis rite gnoſcendam ullo modo facere potuerint: ſed ſſim laborat partium ſtudio, iniuſtus nempe ga Anglos et Helvetios, nec non erga aliter ntientes in rebus religioſis. Quo fit, ut haud ro veritati turpiter impingat. Orationes, uas more veterum inſerit, non ſemper ingenio rſonarum, quibus illas adfingit, ſatis accu-te reſpondere videntur. Verſionis Theotiſcae mo ſecundo ab interprete praemiſſa eſt docta Gaillard.

praefa-

praefatio, in qua Fronsbergius, dux eius
poris Germanicus bellicus, contra Ga
narrationem minus accuratam defenditur,
de equitibus gravis armaturae antiquis
ritur.

Cf. (HALLERUS in) *Goetting. gel. Anzeigen* a
p. 393 395. a. 1769. p. 1388-1391. a. 17
ſqq. 61 ſq.
Allgem. teut. Bibl. T. XVI. p. 676 ſqq.

de Brantôme. *Eloge de François I, par* PIERRE DE
DEILLE *Sieur* DE BRANTOSME; in eiusdem
taines François (à Leyde 1666. 12.) p. 229 ſ

(Peliſſon) Hiſtoire etc. *Hiſtoire et Parallèle de Charles V, Empe
Roi d'Eſpagne, et de François I, Roi de Fra
l'on voit le caractère moral et politique de ces
Monarques; tiré d'un Manuſcript de la Bib
du Vatican, et traduit en François par* M. (
SON). à Paris 1707. 12. *ibid.* 1730. 12.

Bayle. BAYLE in *Dictionnaire* ſ. v. FRANÇOIS I

Raynal. *Hiſtoire des Guerres de Charles-Quint et de
çois I, depuis 1521 jusqu'en 1544; (par* M.
RAYNAL); in eius *Anecdotes hiſtoriques, p
et militaires de l'Europe* (à Amſterd. 1753. II
in 12.) Vol. II integrum. — Farrago pe
rum hiſtoricorum!

Cf. *Goetting. gel. Anzeigen* a. 1753. p. 1315.

Vaiſſette. *Obſervations ſur l'entrevue, que le Roi Fr
eut (en 1538) à Aigues-Mortes avec l'Empereu
les-Quint;* in *Hiſtoire de Languedoc par* D.
SETTE T. V. Nota ſ. Diſſ. II. p 624 ſqq.
inter probationes eiusdem tomi p. 93 ſqq
tur relatio de conventu illo, eodem te
ſcripta.

CAROLI ANDREAE BELII de cauſis repenti- pacis Crepiacenſis diſputatio. *Lipſiae* 1761. Et in *Novis Actis Erud.* a. 1763. Novemb. 35-550. — Aliorum opinionibus de cauſ- repentinae pacis iſtius confutatis, auctor licit, neceſſariam Carolo pacem, neque m eius ſanciendae cauſſam fuiſſe, quam quod ceret per inopiam exercitus. Bel.

Die Schlacht bey Pavia (hiſtoriſches Bruchſtück einer noch ungedruckten Biographie Karls von rbon): von A. G. MEISSNER; in eiusdem ope- nenſtruo, quod inſcribitur: *Apollo* a. 1793. r. p. 105-142. — Non ſolum e fontibus pidis hauſta eſt haec narratio, ſed etiam in- io auctoris divino ſic animata, ut illam le- ido velut abrepti proelio ipſi intereſſe exiſti- mus, ac operis integri, cuius eſt particula, iderium praeſentiſſimum excitetur. Meiſsner.

⟡ ⟡ ⟡

Conſulantur etiam Belcarius, *ſupra laudatus, ſcriptores de Bayardo, de Carolo Borbonio, que huius generis, infra enumerandi.*

§. VIII.

REGNUM HENRICI II.

a. 1547 — 1559.

A. *Fontes.*

Les Faits et Geſtes du Très-Chreſtien Roy de nce Henry II. à Paris 1550. 16. *à Valois* 1556. In *Bibliotheque hiſtorique de la France* hic liber diverſo modo indicatur (Nr. 17649 et 1774'); ne verbulo quidem addito de eius condi- ne. Les Faits et Geſtes etc.

Hiſtoire

(Voiſin de la Popeliniere) Hiſtoire de France.

Hiſtoire de France, [illegible] *plus notabl*
currences, ſurvenues ès provinces de l'Europe
voiſins, ſoit en paix ſoit en guerre, tant pour
ſeculier qu'eccleſiaſtique depuis l'an 1550 juſqu'a
(la Rochelle) *par François H.* (i. e. *[illegible]*)
II Voll. in fol. *à Paris* 1582. IV Voll. in 8.
chelle 1587. IV Voll. in 8. — Auctor eſt
LOT VOISIN, *Sieur* DE LA POPELINIERE,
ctus a loco natali, ſito in Guienna. Pro
tium ſacris addictus, arma pro iisdem g
bellis iſtius temporis horridis, ſimulque
quod poſuimus, aliaque elaboravit opera
rica, in quibus, quum partium ſtudium ſ
vitare ſtuderet, nec ſuae religionis affecti
eorum adverſariis adulari voluiſſet, u
malevolos ſibi effecit. Rupellae adeo,
quam nonnulla in favorem Romano-Cath
rum ſcripſiſſet, ex inſidiis paene ad nece
neratus eſt. Tandem verſus vitae finem
ſtra Romano-Catholica tranſiit, obiitque
ſiis, ſumma inopia laborans a. 1608. H
quo loquimur, opus magni aeſtimatur, p
ea quod auctor tabulas publicas, epiſtol
que documenta hiſtorica integra inſeruit
eo narrationis ſeries turbetur. Negotiis
bellicis ac politicis ipſe interfuit, praedit
mine haud vulgari. Volumini vero prio
ius ſtatuitur pretium, quam poſteriori.
eſt plurimis in locis languida atque confuſ
pellae ſervatur exemplum huius hiſtoriae,
conſiſtorii Proteſtantium, dum urbem iſt
nerent, annotationibus manu ſcriptis
tum. Quas annotationes exhibet *Arc*
Nouvelle hiſtoire de la Rochelle T. II. p. 595 ſ

Cf. LE GENDRE l. c. p. 171.
LENGLET T. XII. p. 217.

B

Bibliotheque hiſtorique du Poitou T. III. p. 158.
Eſprit de la Ligue (par M. ANQUETIL) T. I. p. LI.
DE FONTETTE T. II. p. 279. T. IV. p. 399.

Continuation de l'Hiſtoire de notre temps, depuis l'année 1550 *jusqu'en* 1556; *par* GUILLAUME PARADIN. à Lyon 1556. fol. *à Paris* 1575. 8. Cf. ſupra §. VII. Magni aeſtimatur haec continuatio. Paradin.

L'Hiſtoire de France, contenant les plus notables occurrences et choſes memorables advenues en ce Roiaume de France et ès Pays-Bas de Flandres, ſoit en Paix ſoit en Guerre, tant pour le fait ſeculier qu'eccleſiaſtique, ſous les Regnes de Henry et François II, Charles IX et Henry III; recueillie de divers Memoires, Inſtructions et Harangues d'Ambaſſadeurs, Negociations d'Affaires, Expeditions de Guerre, et autres Avertiſſemens particuliers. à Paris 1582. fol. — Auctor JEAN LE FRERE DE LAVAL, (*Principal du College de Bayeux à Paris* † 1583) adiutus a PAULO AEMILIO PIGUERRE, Conſiliario Cenomanenſi, maximam partem operis Popelinierii, modo memorati, ad verbum paene exſcripſit, iis tantum maxime locis mutatis, quae Proteſtantium parti nimium favere plagiario viſa fuerint. Quapropter hoc opus vulgo contemnitur. (Le Frere de Laval et Piguerre) Hiſt. de France.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 154.
LENGLET T. XII. p. 193 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 281.

Commentaires ſur les faits des dernieres Guerres en la Gaule Belgique, entre Henry II, Roy de France, et Charles V, Empereur, depuis l'an 1551 *jusqu'en* 1554; *par* FRANÇOIS RABUTIN, *Bourguignon, Gentilhomme de la Compagnie du Duc de Nivernois* († circa a. 1581). à Paris 1555. 4. *Continuation des Commentaires des dernieres Guerres en la Gaule Belgique, jusqu'en* 1558; *par le même.* ibid. 1559. 8. Rabutin.

ctoris amicus, qui et editionis primae
ſextum ſeu ultimum correxerat. Idem
nuationem ab a. 1558 usque ad 1562 a
dicitur. Ipſe Rabutinus profitetur, ſe n
dere, niſi quod oculis ſuis uſurpaverit. A
quoque ſe praeſtat quum erga Henricum
erga Carolum V. Dictio eſt ſimplex,
que elegantior, quam in aliis libris h
eiusdem temporis.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 85 ſq.
FREYTAGII Annal. litt. p. 738.
DE FONTETTE T. II. p. 231.

Carloix. *Mémoires de la Vie de François de Scep*
de la Vieilleville et Comte de Duretal, Ma
France, contenant pluſieurs Anecdotes des R
François I, Henri II, François II et Cha
composés par VINCENT CARLOIX, *ſon Secr*
Paris 1757. V Voll. in 8. — Editor, (
Jeſuita, praefationem, annotationes e
nuationem usque ad mortem Viellvilli
adiecit. Idem vituperat quidem aucto
dium, dominum ſuum Viellvillum in (

cta vel ad arbitrium accommodata et mu-
Addit, dignum fide teſtem illum eſſe ſo-
do iis in rebus, ubi cum aliis ſcriptori-
nſentiat; eundem quoque referre facta,
rpauca, de quibus certior inſtructus fue-
gisque cum documentis authenticis con-
quam ſcriptores nobiliores. Quid mi-
itur, hosce commentarios ab aliis negle-
vix ab uno aut altero ſcriptore in uſus
s, tamdiu in tenebris latuiſſe? Lectu in
dignum eſt examen, cui Garnerius nar-
m auctoris de rebus ad obſidionem Me-
, a Carolo V Imp. ſuſceptam, ſpectanti-
iecit.

ENGLET T. XII. p. 170.
de la Ligue (*par M.* ANQUETIL) T. I.
XLIII.
RET in *Traité des différentes ſortes de preuves etc.*
136.
vations critiques ſur les Mémoires de la Vie de
nçois de Scepeaux, maréchal de Vielleville (*ſon*
tor ubique), *par Vincent Carloix, ſon Secré-*
e; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XLIII.
635-668.

mmentaires de l'Eſtat de la Religion et Republi- (de la Place) Commentaires etc.
s les Rois Henry et François ſeconds, et Char-
ieſme. S. l. 1565 (quo anno quinque edi-
prodiiſſe dicuntur). 8 et 12. — Auctor,
DE LA PLACE, Engoliſmenſis, Praeſes
monetariae Pariſienſis, partibus Proteſtan-
ddictus, in laniena Pariſina a. 1572 occi-
Hiſtoriam, ordientem cum anno 1556
nno 1561 finientem, librisque ſeptem di-
am, auctor, egregie de rebus ad ſaecu-
ium pertinentibus inſtructus, ſummo ve-
ſtudio, nullius in partes iurans, nec in-
le expoſuit. Inſeruit documenta plura in-

 tegra.

Hiſt. des cinq Rois.

III, *depuis l'an* 1547 *jusqu'au premier A*

S.l. 1589. 8. 1595. 8. — *Seconde Edition*,

commencement de l'an 1597. à Dordrec

8. — *Troiſiéme Edition* (à Geneve) 16

Leyde 1643. 8. — Vulgo creditur, et

longus diſtincte affirmat, JOHANNEM DE

eſſe auctorem huius operis, vulgo apel

toire des cinq Rois: ſed haec aſſertio mini

tur firmis rationibus. Quicquid vero

magni momenti eſt haec notatio rerum

pore geſtarum, licet auctor, religioni P

tium deditus, a partium ſtudio haud

munis.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 326.

MARCHAND in *Diction.* T. II. p. 211.

(Serrani) Commentarii etc.

Commentariorum de ſtatu Religioni

publicae in Regno Franciae, I Partis L

Regibus Henrico II, ad illius quidem

nem, Franciſco II et Carolo IX. S. l. 15

1572. 8. Quarta editio emendatior,

locupletior. *Ultimae Dei patientiae avae*

Carolo IX Rege. 1575. 8. 1577. 8. Emendati et varie locupletati. *Anno noviſſimi temporis* 1589. 8. Quartae partis Commentariorum Libri X, XI et XII, Carolo IX Rege, usque ad illius obitum 1575. 8. Secunda editio ab Authore recognita. *Anno noviſſimi temporis* 1577. 8. Quintae partis commentariorum Libri XIII, XIV et XV, Henrico III Rege. *Lugduni Batavorum*, per Johannem Jucundum 1580. 8. *ibid.* 1590. 8. Quanquam quatuor prioribus partibus nullum loci, ubi impreſſae fuere, indicium additum fuerit, et quinta pars Lugdunum Batavorum prae ſe ferat: nullum tamen eſt dubium, opus *Genevae* eſſe impreſſum, quum typi Italici, quibus omne fere opus exſcriptum eſt, iis admodum ſimiles ſint, quibus tunc temporis *officina Euſtathii Vignon* typographica utebatur. Editiones cuiuslibet partis priores id quidem praecipuum habent, quod litteris luculentioribus et nitidioribus expreſſae ſint: ſed recentiores editiones multo auctiores et emendatiores prioribus eſſe, ex earum collatione intelligitur. — Totum igitur opus abſolvitur quinque tomis, quorum primus continet partem primam tribus libris, inde ab a. 1557 usque ad edictum Januarii anni 1562. Secundus continet partem ſecundam, unice in hiſtoria anni 1562 verſantem, tribus quoque libris. Tertius, itidem tribus libris, continet geſta inde ab a. 1563 usque ad pacem, menſe Auguſto a. 1571 ſano S. Germani ſancitam. Quartus, partem ſiſtens quartam, libris X, XI et XII decurrit usque ad obitus Caroli IX, die 30 m. Maii a. 1574 celebratum. Quintus, libros XIII, XIV et XV comprehendens, usque in annum 1576 continuatus, rariſſime occurrit. Superiores etiam

DE FONTETTE T. II. p. 236 ſq.

de Monluc. *Commentaires de Meſſire* BLAISE DE MON *Maréchal de France, où ſont décrits les C Rencontres, Eſcarmouches, Batailles, Sièges ſauts, Eſcalades, Priſes ou Surpriſes de V de Places fortes, Deffenſes des aſſaillies et a Avecque pluſieurs autres faits de guerre ſig remarquables, eſquels ce grand et renommé rier s'eſt trouvé durant cinquant ou ſoixan qu'il a porté les armes. Enſemble diverſes tions, qui ne doivent eſtre ignorées de ceux qui parvenir par les armes à quelque honneur, ment conduire tous exploiĉts de guerre.* à deaux 1592. fol. *à Paris* 1594. 8. *ibid.* 16 *ibid.* 1617. 8. *ibid.* 1626. 8. *ibid.* 1661. II V 12. *ibid.* 1746. IV Voll. in 12. *Italice a Ju vario*, Cremonenſi, *Cremonae* 1628 *). *Vincentio Pitti*, Florentiae 1630. 4. *Anglic* dini 1666. fol. — Auctor, prudenti fortiſſimusque Gallorum Mareſchallus, exantlatis quinquaginta duorum annoru

ſſet, vitam propriam conſignare in uſum eorum, qui militiam ſequuntur, conſtituit, ita, ea, quae memoriae, quam habuit, ut ipſe tetur, incomparabilem, ſuccurrebant, in canum dictaret, rebusque inde ab a. 1521 ad a. 69 deductis, finem operi imponeret: cui taen, quum Rupellae obſidioni intereſſe a. 1573 Rege iuſſus eſſet, paucorum annorum hiſtom adiecit. Eloquentia naturalis, quam paſn loquacitatem, licet haud ingratam, dicere alueris, candor liberalis, dictioque vivida ubie ſe exſerunt; ipſe enim fatetur, ſe parum litris fuiſſe inſtructum. Plerique eum iactantius rebus ſuis ſcripſiſſe teſtantur, quippe e Vaſcobus oriundum, dignumque eſt, quod adſcrimus, *Naudaei* (in Naudaeanis p. 425) iudium: *Les choſes qu'a ecrites Monſ. de Montluc en Commentaires ne ſont pas ſi grandes, qu'il les fait. etoit Gaſcon et Vantard. Il y a pourtant de très nes choſes dans Montluc.* Henricus IV Rex sce commentarios *Biblia militum* appellare ſobat.

THEVET in *Hiſtoire des hommes illuſtres* T. IV. chap. 17. p. 253 ſq.
LE GENDRE l. c. p. 41 ſq.
LENGLET T. XII. p. 181 ſq.
MENCKENIUS in Diſſ. academicis p. 415 ſqq.
Journal des Savans a 1747. Febr.
ANQUETIL l. c. p. XLI ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 258 ſq.
GRIFFET l. c. p. 140.
GARNIER in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XLIII. p. 639.

Mémoires de très-noble et très-illuſtre GASPARD *de Saulx*, SAULX, *Seigneur de Tavannes, Amiral des Mers de Levant, Gouverneur de Provence, Conſeiller du Roy, et Capitaine de cent hommes d'armes.* Tres

vulgo enumerantur editi... ...orum com
riorum, omnes in folio ſine indicio loci
vulgatae: ſed illa, quam ſecundam appella
vera eſt prima, titulo ſolummodo mutato.
diit Sullii (*à Sully*) circa annum 1617.
ſeu potius ſecunda, Lugduni excuſa eſt
1649 ſive 1650. Editor fuit filius Caſp
Saulx tertius, *Johannes de Saulx, Viscomtes*
vannes et de Lugny, mortuus verſus annum
Illuſtratur hisce commentariis, partim ex
tis patris, partim ex eius colloquiis comp
hiſtoria ab a. 1530 usque ad a. 1573. N
ipſa ſaepiuſcule ſententiis ac meditationib
fuſis, non a patre, ut videtur, ſed a filio
na mente, at pravo conſilio, ad nauſeam
interrumpitur. R ipſae, quae traduntu
dignae, exceptis nonnullis, videntur:
audacter ſatis et li re pronunciantur.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 117 ſq.
ANQUETIL l. c. p. XXXV ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 265 ſq.
GRIFFET l. c. p. 136 ſqq.

Breve recollection etc. *Breve recollection des choſes advenues au R de France, depuis le mois d'Aoûs 1538, ju mois d'Octobre 1552.* S. L. et a. 12.

Thuanus. *Ab hoc tempore usque ad annum 1617 quoque* JACOBI AUGUSTI THUANI *opere ute ceu fonte praeſtantiſſimo in rebus Franc cognoſcendis atque illuſtrandis. Nos iam operis* Vol. I. P. I. p. 140 ſqq. *notitiam* *mus. Idem fere valet de* THEODORI AG

Aubigné D'AUBIGNE' Hiſtoire univerſelle; de qua p. 139 ſq.

Articles etc *Articles contenant les cauſes qui ont Sire Henry II de ce nom, Très-Chreſtien,*

a proceſſion generale à Paris, le quatrième jour de Juillet 1549. à Paris 1549. 4.

Diſcours de la guerre faite par le Roy Henry II, pour le recouvrement du Pays de Boulonnois ſur mer, en 1549; par NICOLAS NICOLAY, *Gentilhomme de Dauphiné* († 1583). à Lyon 1550. 8. Idem hac inſcriptione: *Double d'une miſſive envoyée, par le Seigneur* NICOLAS NICOLAY, *Geographe du Roy, à Monſeigneur Dubuys, Vice-Bailli de Vienne, contenant le Diſcours de la guerre faite par le Roy notre Sire Henry II pour le recouvrement du Pays de Boulonnois, en l'an* 1549. ibid. eod. 4. Nicolay.

Apologie contre les calomnies des Imperiaux ſur les entrepriſes du Turc, et ſur la declaration de la guerre. à Paris 1551. 4. *à Lyon* 1552. 4. Apologie etc.

Lettre du Roy Tres-Chreſtien aux Souverains Etats de l'Empire; traduite par Barthelemi Aneau. *à Lyon* 1552. 8. Lettre etc.

Orazione di M. CLAUDIO TOLOMEI, *Ambaſciatore di Sierra, recitata dinanzi ad Henrico II.* In Pariggi 1553. 4. Tolomei.

Lettres du Roy Henry II aux Electeurs, Princes et Etats de l'Empire, du 26 *Fevrier* 1552. à Paris 1552. 4. Eaedem Latine redditae *ibid.* eod. 4. Eaedem Theotiſce *ibid.* eod. 4. Lettres etc.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 227. T. IV. p. 395.

Apologia pro Henrico II contra Caeſarianos, in qua de cauſſis belli inter Regem et Caeſarem nuper agitur. Pariſiis 1552. 4. *Antonius Teiſſier* in *Additions aux Eloges de M. de Thou* T. III. hanc Apologiam tribuit PETRO DANES, Epiſcopo Lavauriensi, mortuo a. 1577. Apologia.

Apologia altera pro Rege Chriſtianiſſimo contra Caeſarianos ibid. eod. 4. *Francogallice et Theotiſce* ibid. eod. 4.

Apolo-

(de Salignac) Siege etc. *Le Siege de Mets en Lorraine, par* *Charles V, en l'année* 1552; (*par* BER SALIGNAC † 1599). à Paris 1553. 4. à 4. Cum tabula geographica. *Italice* phe: *Mets difeſa da Francesco da Lorena* *Ghiza, tradotta da Franceſe*. In Firenze Eo maioris aeſtimandum hoc diarium quia auctor ipſe urbi obſeſſae inclu eſtque fons fere princeps, e quo hiſtor nis nobiliſſimae hauritur.

Cf. MARCHAND in *Diction.* T. II. p. 18 DE FONTETTE T. II. p. 227.

Diſcorſo etc. *Diſcorſo dell' Aſſedio di Metz.* In Lio *Francogallice* ab *Huberto Philippo*, dicto Lugduni 1553. 4.

Diſcours etc. *Les Diſcours de la guerre de Metz* *contenants les aſſauts et allarmes faits par* *avec la deffenſe et victoire des François.* 1553. 8.

S...danus. Hiſtoria expeditionis ab Henrico Francorum, in Germa ſuſceptae tae ab eodem urbis Meten et a Caro

y ou Cardinal de Ferrare. à Paris et Lyon 1554. à Rouen 1555. 8. Etiam hoc titulo: Lettres Cardinal de Ferrare ſur le Voyage du Roy au ys-Bas de l'Empereur en l'an 1554; par B. de LIGNAC, Gentilhomme François. à Paris 1554. 4. M. MARCHAND in Diction. T. II. p. 183. E FONTETTE T. II. p. 228.

Lycampaei caſtri obſidio atque excidium Micquellus. 545; a JOANNE LODOVICO MICQUELLO. Pariſiis 55. 12. Rothomagi 1555. 12.

Hiſtoire de la Bataille navale faite par les Diep- Hiſtoire etc. s et les Flamans, et de la victoire remportée ſur ces iers en 1555. à Paris 1555. 8.

JOANNIS MACRI, Santinaei, de proſperis Gal- Macer. um ſucceſſibus; cum Scholiis JOANNIS BLON- et JOANNIS COEPIANI. Pariſiis 1555. 8.

De Morini, quod Theruanam vocant, et Marchet. dini expugnatione, deque proelio apud Renum, et omnibus inter Caeſarianos et Gallos nnum 1555 vario eventu geſtis, narratio et logus; JACOBO BASILIO MARCHETO, Deſpota s auctore. Antuerp. 1505. 8. Et in Schardii ipt. rer. Germ. T. II. p. 1803-1809. Franice hac epigraphe: Recit de la priſe de Theme et Hesdin, avec la Bataille de Renti, et des exts militaires faits depuis deux ans entre les Impeux et les François; par JACQUES BASILIC MARTI, traduit du Latin. à Anvers 1555. 8. — ctor, poſt vitae ſceleratae et errabundae curdum, perſonam ſumens Deſpotae Valachiae, bditis ſuis die 5 Nov. a. 1563 occiſus eſt, quam duos fere per annos principatum iſtum erat.

L DE FONTETTE T. II. p. 228.

Diſcours de ce qui a été propoſé et debattu par Mes- Diſcours. neurs les Delegués du Roy et de l'Empereur, pour le

Facultates etc. — Facultates Rever. D. D. Antonio tit. ſanctorum Joannis et Pauli Presbytero Ca Trivultio nuncupato, in regno Franciae to a latere, per S. D. N. D. Paulum Pa conceſſae. *Pariſiis* 1558. 12.

Exhortation etc. — *Exhortation aux Princes Chreſtiens pour de la paix, notamment à l'Empereur Charles Roy Henry II.* à Paris 1558. 4.

Articles du Concordat etc. — *Les Articles du Concordat et Traité de la tre les François, Eſpagnols, Flamans, Bourguignons, et Anglois, fait et accordé au Privé de Notre Seigneur Jeſus-Chriſt.* 1559. 8.

Diſcours etc. — *Diſcours moral de la Paix faite entre tr très-excellents et très-puiſſans Princes Hen de ce nom, très-chreſtien Roy de France, et Roy des Eſpaignes, et François et Marie, Royne d'Eccoſſe, Daulphins de France, et Royne d'Angleterre.* à Paris 1559. 8.

La rejouiſſance etc. — *La rejouiſſance du Traité de la paix en publiée le 7 Avril* 1559. à Paris 1559. 8.

Regius. — LUDOVICI REGII, *Conſtantini* († 1579 tio ad Principes, Henricum II et Phi Hiſpan. Regem, de pace et concordia in ter eos inita, et bello, religionis chr hoſtibus inferendo. *Pariſiis* 1559. 4.

Beraldus. — Oratio de pace reſtituta, et foedere apud Cameracum etc. Auctore BERALDO relio, Regio hiſtorico. S. l. 1559. 4.

Diſcours etc. — *Diſcours de la mort du Roy Henry II;* moires de Condé (1565. 12) T. II; et T. I. 216 editionis 1743. 4.

de la Rovere. — *Deux Sermons funebres ès Obſeques et E ment du Roy Henry II de France; par* JEROM LA ROVERE, *eſleu Eveſque de Toulon* (To

rononcés l'un à Notre-Dame de Paris, l'aultre à aint-Denys en France. à Paris 1559. 4.

Deploration et Oraiſon funebre ſur le treſpas du Roy Henry II; par JEAN VEZOV. à Paris 1559... Vezov.

Les pleurs tragiques de la Vertu pour le treſpas u Roy de France Très-Chreſtien Henry II de ce nom, ec ſon Epitaphe; par JACQUES DUBOIS, de Peronne. Paris 1559. 8. Dubois.

Les regrets et triſtes lamentations ſur le treſpas du rès-Chreſtien Roy Henry II; composé en forme de ialogue; par FRANÇOIS HABERT, de Berry. à Pa-s 1559. 8. Habert.

Orazione di PIETRO ANGELO DA BARGA, nella orte d'Enrico II, Rè di Francia; in collectione e inſcripta: Orazioni volgarmente ſcritte da diverſi omini illuſtri. Vinegia 1584. 4. da Barga.

Conſolatio in morte Henrici II Regis, ubi er occaſionem exitus eius notabilis exponitur, uaeque anteceſſerunt et conſecuta ſunt mirabi-l exponuntur; auctore LUDOVICO REGIO, Con-intino. Pariſiis 1560. 4. Regius.

Henrici II Elogium, effigies et tumulus; ctore PETRO PASCALIO. Pariſiis 1560. fol. et 8. ancogallice hoc titulo: Eloge ou Temoignage honneur d'Henry II, Roy de France; par Lance-t Carle, Evêque de Riez. à Lyon 1560. 8. à Pa-1560. fol. Italice ab Antonio Caraciolo, Pariſ. 60. fol. Hiſpanice per Garciam Sylvium. ibid. d. fol. Paſcalius.

Epitaphium in mortem Henrici II per CARO-M UTTENHOVIUM et alios, duodecim linguis. riſiis 1560. 4. Uttenho-vius.

JOACHIMI BELLAII Tumulus Henrici II, La-ne et Gallice; item Elogia ad illuſtriſſ. Princi-m Carolum Cardinalem Lotharingum. Pariſ. 59. 4. Bellay.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 254.

Verdilac. *Hiſtoire de Henri II: par le Sieur V*
prodiit primo cum eiusdem *Minorité d*
et Hiſtoire de Louis XI (à la Haye 1
deinde, ut videtur, auctior cum *Hiſtoir*
çois II: à Paris 1692. 2. II Voll. in 4. et
in 12. *à Amſterd.* 1693. II Voll. in 12.
rem priſtinum in praeſenti quoque ope
tenuit. Narrat enim ſuaviter ſententias
vulgares vibrat; nugatur vero etiam,
ingentia monimentorum manu ſcriptor
mina, haud tamen indicans, a quo iſt
rit, aut ubi terrarum latuerint. Paſſim
ſe in rebus Germanicis praeſtitit.

Cf. Acta Erud. a. 1694 p. 96.

Lambert. *Hiſtoire et Regne de Henri II, Roi d*
par M. l'Abbé (CLAUDE FRANÇOIS) LAMB
de Sainteau, Dioceſe de Rouen † 1765).
1755. II Voll. in 12 mai. — Singulis t
inſunt libri, quorum primus hiſtoriam
1547, quo Henricus II regnare coep
ad finem anni 1550 perd ſecundus

oncilio regio et in aula peracta ſunt, quae ge-
ium ſaeculi moresque hominum adumbrant.
ec iuſtam in narrando menſuram tenet. Mo-
o enim nimium diffuſus eſt, traditque ad rem
ud pertinentia: modo nimia brevitate laborat.
ec deſunt errores, praecipue in rerum exte-
rum expoſitione.

Cf. BAUMGARTENII *Nachrichten von merkwürdigen Büchern* T. IX. p. 529 ſqq.
DE FONTETTE p. 233.

◆ ◆ ◆

Eloge du Roy Henry II; par PIERRE DE BOUR-
DEILLE, *Seigneur* DE BRANTOSME; in eius *Capi-
taines François* (à Leyde 1666. 12) T. II. p. 1 ſqq. de Brantôme.

Le Siége de Calais; nouvelle hiſtorique (*attribuée à M. de Pontdeveſle, ou plutôt à Madame* CLAUDINE ALEXANDRINE GUERIN DE TENCIN) à la Haye 1740. II Voll. in 12. Eſt fabula Romanenſis, ut et liber ſubſequens. Siége de Calais.

Annales galantes de la Cour de Henri II; par Mademoiſelle DE LUSSAN. à Amſterd. (ſ. potius à *Paris*) 1749. II Voll. in 12. de Luſſan.

Le Guerre nel Piemonte trà Imperatore Carlo V et il Rè Arrigo (II) di Francia; ſcritte da CRISTO-FORO VISCONTI; cum aliis eiusdem auctoris hiſtoriis *Luccae* 1630. 8. Viſconti.

Mémoire ſur la Ligue entre la France et le Pape Paul IV de la maiſon de Caraffe; par M. GARNIER; in *Mém. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XLIII. p. 598-634 (1779). — Praemiſſa expoſitione eorum, quae foedus iſtud, a. 1556 ſancitum, praeceſſerunt, auctor ope mandatorum ac relationum legatorum aliarumque chartarum ineditarum melius, quam antea factum, negotia illa explicat atque illuſtrat; ſimulque hiſtoricorum recentiorum, Thuani maxime, quem ſecuti ſunt temere Garnier.

caeteri, errores corrigit. Maximam lucem de ſoenerantur acta in hac re a Marillaco, chiepiſcopo Vienneníi.

d'Artigny. *Refutation de M.M. de Pibrac et de Th... ſujet de Luc Gauric:* in *Nouveaux Memoires ... l'Abbé* D'ARTIGNY T. III. p. 317-327. — prehenditur Thuanus, quod Gaurici, aſtr... famoſi, praeſagium de Henrici II mortis ... crediderit et tanquam ſactum fide dignum ... ditaverit.

§. IX.

REGNUM FRANCISCI II.

a. 1559 die 29 Junii usque ad diem 5 ... cembris 1560.

A. *Fontes.*

Mémoires de Condé. *Recueil des choſes memorables faites et paſſées ... le fait de la Religion et Etat de ce Royaume, ... la mort de Henry II juſqu'au commencement des ... bles 1565. à Strasbourg chez Pierre Eſtiard* 1566. III Voll. in 16 mai. Haec eſt prima ... collectionis, notae ſub titulo: *Mémoires de ... de Condé,* quia maxima chartarum pars ad ... vicum, Principem Condaeum, nobiliſſ... iſtius temporis ducem bellicum, Domus G... nae adverſarium primarium, ſpectat. ... ſecunda hac inſignitur epigraphe: *Hiſtoire de ... noſtre temps, contenant le Recueil des choſes me... bles paſſées et publiées pour le fait de la Rel... Etat de la France, depuis la publication de l'E... Janvier 1561 juſqu'à la Declaration faite par ... de ſa Majeſté 1563.* Second Volume. S. l. 15... *depuis la Majeſté du Roy 1563 juſque en l'an ...* Troiſieme Volume. 1567. in mm. Ob

orem formam haec editio vulgo audit: *Les Mémoires de Condé.* Primum quoddam hu- editionis rariſſimae volumen haud exſtare tur. Certe Secuſſius in praefatione ad edi- em tertiam (T. I. p. V) affirmat etiam atque n, ſe ipſum nusquam tale volumen, dili- ia licet ſumma in perſcrutando adhibita, nec , quos ſuper hac re conſuluerit, vidiſſe. narrat, ſe in manibus tenuiſſe ſecundum men editionis cuiusdam, diverſae ab hisce us, de quibus hactenus diſſeruimus, idque ſe inſcriptum: *Recueil des choſes memorables s et publiées pour le fait de la Religion et Eſtat France; le tout depuis la publication de l'Edit VII de Janvier* 1560 *jusqu'à l'Edit de pacifica- les troubles de ce Royaume.* Second Volume. *asbourg*, chez Pierre Eſtiard 1565. 16 min. iis haud numeratis. Continere, adiicit, volumen, editionis principis ſecundum, mque tertii; omiſſas eſſe in eadem quin- et viginti chartas, quinque contra ineſſe, in duabus aliis editionibus fruſtra quaeſive- caeterum ſe huius editionis nec ſecundum tertium volumen unquam oculis ſuis uſur-

Monet idem porro, exſtare in bibliothe- onnullis volumina tria in 16 min. in quo- dorſo legantur haec verba: *Mémoires de* : ſed, ſi evolvantur, inibi reperiri opus idis *de la Place*, inſcriptum: *Commentaires ques etc.* Similes collectiones duae eidem ſio occurrerunt, quarum prior inſcribitur: *oire Recueil des choſes memorables que le Seigneur de Condé a proteſtées et faites pour la gloire de repos et utilité du Royaume de France, contre theurs des troubles, advenues depuis l'an mil ens ſoixante, jusqu'à preſent. Le tout en*

 plusieurs

prehenſion; quibus tamen titulus comm
convenit; duo vel tria iam inſerta volu
fuerant ſuperioribus. Scripta vel opu
hoc opere occurrentia ſingulis ſuis loci
rabuntur: hic ſolummodo addere liceat,
tomum continere talia, quae hiſtoria
rum 1559 et 1560 illuſtrant; ſecundu
ctantia ad initium regni Caroli *IX* et a
1561. Tomus tertius ſiſtit chartas, h
triumviratus iſtius temporis, caedem V
primumque bellum ex rixis religioſis
usque in medium annum 1562 ex
Quartus continuat annum eundem add
num 1563. Quintus procedit in annu
Sextus potiſſimum continet opuſcula
ſcripta: *La Légende du Cardinal de Lorr*
Legende de D. Claude de Guiſe; La Procès
Châtel, aliaque. — Secuſſius tomo qu
iecit indices varios; primum, ſiſtent
menta operis potiora ordine alphabetic
dum, nomina locorum, eodem ordine;
nomina perſonis propria, eodem ordin
rum, offerentem omnia quinque t
ſcripta ordine chronologico, quum ſ

LENGLET T. XII. p. 169 ſq.
BOUGAINVILLII Vita Dionyſii Franciſc. Secouſſe; in *Hiſt. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XXV. p. 289 ſqq. *Theotiſce* in Meuſelii *Franzöſiſchen Biographie* T. I. p. 310 ſqq.
Catalogus Bibl. Bunavianae P. IV. p. 199-209.
ANQUETIL l. c. p. X ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 247 ſq.

Mémoires de MICHEL DE CASTELNAU, *Seigneur de Mauviſſière* († 1592), *contenant les choſes remarquables qu'il a vues et negociées en France, en Angleterre, en Ecoſſe, ſous les Roys François II et Charles IX, depuis l'an* 1559 *jusqu'au* 8 *Août* 1570; *mis en lumière par* Jacques de Caſtelnau, *ſon fils.* à Paris 1621. 4. — *illuſtrés et augmentés de pluſieurs Commentaires manuſcrits et de Lettres, Negociations et autres Pièces ſecretes et originales, ſervant à donner la verité des Regnes de François II, Charles IX et Henry III, et de la Regence de Catherine de Medicis; avec les Eloges des Roys, Reines, Princes et Perſonnes illuſtres de l'une et de l'autre Religion ſous ces trois Regnes, et l'Hiſtoire généalogique de la Maiſon de Caſtelnau, et les Genealogies de pluſieurs maiſons illuſtres alliées à celle de Caſtelnau; par* JEAN LE LABOUREUR, *Prieur de Juvigné, Hiſtoriographe de France* († 1675). ibid. 1659. II Voll. in fol. Rariſſime haec editio occurrit. — *Nouvelle Edition, revüë avec ſoin et augmentée de pluſieurs Manuſcrits. Avec près de* 400 *Armoiries gravées en tailledouce, etc.* (*par M.* JEAN GODEFROY † 1732). à Bruxelles 1731. III Voll. in fol. — Tomus primus editionis Gothofredianae continet commentarios Caſtelnaui ipſos libris ſeptem, initium capientes a morte Henrici II a. 1559 et pergentes in annum 1570, Carolo IX regnante; a p. 1-266. Reliquam tomi partem occupant additamenta Laborarii ad libros commentariorum tres prio-

de Caſtelnau.

 res,

ſunt. Tomus terti[illegible] init ſequentia
Charles IX, par [illegible]NTOSME; Hiſtoi
Caroli Valeſii, G[illegible]larum Regis, eiu
nuni, a PAPYRIO MASSONIO, J. C. c
1575, Latine et Gallice; *Diſcours d*
Roy Henry III; Abrégé de la Vie de M
de Caſtelnau, Auteur de ces Mémoires,
LABOUREUR; *Hiſtoire généalogique de la*
Caſtelnau, et Généalogie de pluſieurs Ma
à celle de Caſtelnau. (Huic operis pa
ſunt inſignia, quae titulus innuit, a
Nouvelles [illegible]*tions aux Mémoires de*
Caſtelnau, S[illegible]*eur de Mauviſſiére, contena*
Piéces très-[illegible]*reſſantes, qui ſervent à p*
dits Mémoires; tirées d'un Manuſcrit de l
que de l'Abbaye Royale de Saint Germain
Paris, et qui n'ont jamais eſté imprimé
preſent. Diſtributa ſunt haec additan
libros duos, quorum prior compreh
ras et conſilia, a rege, regina matre
Andegavenſi data Mothio Fenelono,
Angliam, ab a. 1572 usque in men
brem 1575: poſterior, conſilia et m

s iſtos compoſuit, quos tamen integros non ſolvit. Quod certe patet e verbis auctoris, rſus finem libri ſeptimi poſitis, quibus librum avum promittit. Et putat auctor *des Eſſais Litterature* p. 221, Caſtelnovium in animo buiſſe, ut hiſtoriam ad mortem usque Heni III deduceret: at impeditum fuiſſe ingenti rerum in Gallia poſt eius mortem converſio- Nec eo fine commentarios ſuos ſcripſiſſe letur, ut luci publicae exponerentur, verum Jacobum filium rerum ſui temporis cognitio- negotiis civilibus gerendis aptiorem redderet. anquam et legationis comes, filia natu ma-, *Catharina Maria*, quatuor linguas egregie cta, adeo ad ſe quoque pertinere hos com- ntarios cenſuit, ut in Anglicam linguam tra- xerit, diu inde in MSS. aſſervatos. In hoc tur ſcriptore veritas nullo velamine tecta, iu- ium limatiſſimum, dictio luculenta et ſuccin-, iure praedicatur, tantumque ab affectibus opinionibus praeiudicatis liber pronunciatur, Reformati, quamvis ſaepius ab eo fuerint ſe pariter et calamo oppugnati, nihil tamen his commentariis deprehenderint animadver- ne dignum. Quod vero intra breviores limi- ſe continuit, nec latius exſpatiatus eſt, ut id pauci hiſtoriarum amatores optarunt, ſa- : ei condonandum, qui non tam aliis, quam o ſcripſit. Laborarius commentarios et illu- tiones ſuas ex optimis documentis deſumſit. lo maſculo ſineque fuco et adulatione pingit mines celebres, eorumque res geſtas.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 190 ſqq.
TENCKENIUS l. c. p. 421 ſqq.
Vouteurs du Parnaſſe Lettre LI.
Journal de Verdun a. 1731. April. a. 1732. April.

NICERON

RICO CATERINO DAVILA, *nelle quale ſi co*
le operationi di quatro Rè, Franceſco II, C
Henrico III et Henrico IIII, cognominato il
In Venetia 1630. 4. *ibid.* 1634. 4. —
impreſſione corretta dal Autore. ibid. 1638
1642. 4. *In Lione* 1641. 4. *In Parigi* 1
(In Roano) appreſſo la copia ſtampata in
1646. fol. *In Venetia* 1650. 4. *ibid.* 1662
1670. 4. *ibid.* 1676. 4. Cura *Apoſtoli Z*
vitam auctoris adiecit, *in Venetia* 1733.
tida editio!). In *Londra* 1754. II Vo
Francogallice a *Johanne Balduino (Baudoin*
auctoris vita, *Pariſ.* 1642. fol. *ibid.* 1
Troiſiéme Edition, corrigée en pluſieurs endr
1647. II. Voll. in fol. *Quatriéme Edition* ibi
II. Voll. in 4. *ibid.* 1666. IV Voll. 12. (
ſparta hac functus dicitur Balduinus).
verſio hac epigraphe: *Hiſtoire des Guerr*
de France ſous les Règnes de François II, Ch
Henri III et Henri IV; traduite de l'Italien
Caterin Davila; *avec des Notes critiques e*
ques par M. l'Abbé M*** (MALLET, *Cha*
Verdun). à Amſterdam (ſ. potius *à Pari*

annotationes adiunctae ita ſe habent, ut interpretationis ſuperioris ob recentiorem obliviſcamur). *Hiſpanice*, cum additamentis et continuatione ab a. 1598 usque ad a. 1630, a BASILIO VAREN DE SOTO, *en Madrid* 1651. fol. *ibid.* 1659. fol. *ibid.* 1675. fol. *En Anvers* 1686. fol. Cum figuris. Pars operis usque in annum 1572 *Anglice* reddita a *Guil. Aylesbury* Londini 1647. fol. Reliqua usque ad a. 1598 a *Carolo Cotteral* ibid. 1666. fol. Nova verſio Anglica ab *Elia Farneworth* ibid. 1758. II Voll. in 4. *Latine* hac inſcriptione: *Henrici Catharini Davilae* de bello civili Gallico Hiſtoriarum Libri XV, quibus res geſtae a Francorum Regibus, Franciſco II, Carolo IX, Henrico III et Henrico Magno, continentur; ex Italicis Latinos reddidit *Petrus Franciſcus Cornazanus*, *Foro Corneilenſis*, additis ad operis calcem Notis et Virorum illuſtrium Numiſmatibus. Volumen I (1559-1574). *Romae* 1735. — Vol. II. (1574-1589) *ibid.* 1738. — Vol. III. (1589-1598) *ibid.* 1745. fol. *Theotiſce* a *Bernhardo Reith.* Lipſiae 1792-1794. IV Voll. in 8 mai. (Volumine quinto haec verſio abſolvetur, ſatis quidem fida, interdum negligens genium ſermonis Germanici. Interpres non ſolum adſperſit notulas, licet rarius; ſed etiam praemiſit hiſtoriam ſuccinctam lectuque dignam poteſtatis regiae maiorumque converſionum civilium in Francia, usque ad ea tempora, quorum hiſtoriam Davila deſcribit. Nec deeſt brevis auctoris vitae adumbratio). — Avus auctoris, Petrus Davila, a. 1464 avita ſede, Hiſpania, relicta, in Cyprum profectus, ibi lares ſuos fixit, Jacobi Luſignani gratiam iniit, et ad ſummam annorum praefecturam ab eo fuit evectus, quod munus brevi redditum eſt genti illius

promitti, verba dari. Abiit igitur in G
1572, facilique impetrato ad Reginam
nam Medicaeam, ex Henrico II Rege
tum Regni moderatricem, acceſſu, ſer
fuit. Rediens inde Patavium ad uxore
lo poſt prole nova eſt auctus, *Henrico* C
nato d. 30 Oct. a. 1576 in oppido agri
quod Plebis Sacci vocant. Nomen filio
tum ad gratam beneficiorum accepto
gina et Henrico III memoriam teſtand
lius, egregia indole florens, omne temp
diſpoſitione in paleſtram et litterarum
contulit, ut brevi et arma et equos
tractaret, probeque non minus oratoria
poeticam facultatem exerceret. Duo
Lutetiam delatus, et a Catharina Regi
bis aulae adſcriptus fuit. Tum philoſop
addixit excolendae. Catharina Regi
tua a. 1589, caſtra ſequi decrevit. Pe
bello adiit multa, proeliis et obſidione
nenſi fatigatus. In ipſis expeditionibus
et hiſtoriarum lectioni et philoſophiae
Intentus inter haec fuit deſcribendo bel

as fuit cum Thoma Stiliano, Apulo equi-
tercationibus de re litteraria. Res a ver-
arma et certamen ſingulare pervenit, in
iſceſſit ſuperior a. 1606. Contulit deinde
enetias, atque iſti reipublicae perpetuo
edidit, honeſto ſtipendio donatus, quod
er totum vitae ſuae tempus meruit, variis
dis muneribus adhibitus in Creta inſula,
ctu Illyrico, Brixiae, caeteriſque terrae
entis regionibus. Intra triginta annos
, a. 1630 hiſtoriam ad finem perduxit.
um vero ex eo conceptum intercepit caſus
enſes perpaucos miſerabilis. Quum enim
Aloyſii Georgii, copiarum terreſtrium
cti, Cremam iter ſuſcepiſſet Davila, ut
urbi eiusque regionis militibus praeeſſet,
S. Michaelis pagum in agro Veronenſi ve-
, ad loci cauponam divertens cum uxore
tris, ibi pernoctaturus; exceptus fuit ab
i quodam, quem ab immani feritate Tur-
vocabant, et qui carros ad transportandas
ie ſarcinas parare iuſſus fuerat, ſuper coe-
nſolentiſſimis verbis et ſclopo exploſo, cu-
u traiectus, miſere in uxoris gremio et in-
iorum amplexus obiit. Nondum egreſſus
Davila annum aetatis ſuae LI, dignus vita
niore, qui e tot proeliis bellicisque diſcri-
is evaſerat incolumis.

agni merito fit haec Davilae hiſtoria, quum
mmentandi accurationem, tum propter in-
ationem ſollertem cauſſarum, quae gra-
os iſtos motus concitarunt, elegantiſſi-
ie perſonarum imagines, aliaque ſcriptae
: et libere hiſtoriae ornamenta. Nec ta-
mmunis eſt errorum; certe Mezeraeus in
ia Franciae contendit, ſe duo millia pecca-
torum

torum in ea animadvertiſſe. . dem, inge
magis, quam vere, opus Davilanum fic
Romanenſem (*le Roman de la Ligue*) appella
cauſſis rerum inveſtigandis Davila haud ra
mius, ut ita dicamus, fuiſſe, ſive finxiſſ
cauſſas videtur. Aulae aſtutiarum Italic
plenae aſſuetus, vix ſibi perſuadere po
optimates regnique adminiſtros quidquam
rectave via agere potuiſſe; ubique igitur o
tur facta obliqua, myſteria, fraudes artific
politica. Una rei cuius iam geſtae cauſſa
ſita non contentus, venatur tres quat
alias, de quibus forſan nemo cogitaverat.
Iuſte ſaepenumero iudicat de rebus relig
animumque fanaticum adverſus Reform
occulere nequit. Narratio eius maximam
tem dictione vivida animatur. Eximie pi
ſolet expugnationes urbium, proelia, tum
plebeios. Magnam veritatis ſpeciem prae
runt eius deſcriptiones locorum urbium
Nomina locorum ac perſonarum Francica ;
corrupta occurrunt. Interpres operis La
in appellandis rebus bellicis, quas veteres
rarunt, verborum circumſcriptionem, ex
Bembi et Jovii imitatus, adhibuit: in redd
Gallicarum familiarum agnominibus, Thua
Idem vitam Davilae deſumſit tam ex Brul
quam ex ea, quam *Apoſtolus Zenus* eidem l
riae praepoſuit. Idem denique ad operis
cem reiecit uberrimas notas, ex eiusdem
ſcriptoribus depromtas, easque ornavit
rum illuſtrium, qui in hiſtoria Davilana
cenſentur, numiſmatibus. Periodi huius
ſionis haud paucae nimis circumductae vi
tur, nec interpreti vitio verti potuiſſet
eas diviſiſſet in duas vel complures.

re et interpres Theotiſcus iure reprehentur.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 133 ſqq.
LENGLET T. XII. p. 209 ſq.
NICERON T. XXXIX. p. 140 ſqq. et ſecundum verſionem Theotiſcam T. XIII. p. 356 ſqq.
RAPINI *Reflexions ſur l'hiſtoire* T. II. p. 235. 277. 293 ſqq. ed. Amſt. 1709.
Acta Erud. a. 1737. p. 148-151.
ANQUETIL l. c. p. LIV-LVII, ubi comparatio pulchra inter Thuanum ac Davilam exhibetur.
DE FONTETTE T. II. p. 366.
Neue allgem. teut. Bibl. T. XI. p. 441-446.

Remarques ſur l'hiſtoire de Davila; in *Mémoires Beauvais-Nangis, ou l'Hiſtoire des Favoris François* (à Paris 1665. 12). — Auctor anonymus, religioni Proteſtantium addictus, Davilam, iniuſtum erga hanc religionem, iure caſtigat: interdum tamen ipſe fines aequitatis transgreſſus detur. Remarques etc.

Hiſtoria di Francia, di HOMERO TORTORA, *da ...faro, nella quale ſi contengono le coſe avvenute ſot. Franceſco II, Carlo IX, Errico III et Errico IV.* Venetia 1619. III Voll. in 4. — Auctor obſcurus, cuius opus aeque obſcurum nequitiarumque inhumanarum et calumniarum plenum merito non amplius legitur. Tortora.

Hiſtoire de la Religion et de l'Eſtat de France, depuis la mort du Henry II juſqu'au commencement des troubles en 1560. (à Genève) 1565. 8. — ...aillanus in praefatione ad hiſtoriam Francicam firmat, librum huncce, raro obvium, auctorem habere DE MONTAGNE, Praeſidem olim urbis Montiſpeſſulanae, religionem Reformatorum profitentem. (de Montagne) Hiſtoire etc.

Hiſtoire de l'Eſtat de France, tant de la Republique que de la Religion: ſous le Regne de François II. (de la Place) Hiſtoire etc.

tientes, maxime vero in Guiſios, in
lem de Lotharingia potiſſimum, qui,
iſto nimium ſibi arrogans, variis modi
dabatur.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 73 ſq.
DE FONTETTE T. I. p. 379.

✦ ✦ ✦

de l'Hopital.

De ſacra Franciſci II, Galliarum R
tiatione, Regnique ipſius adminiſtra
dentia, MICHAELIS HOSPITALII ſermo
ſcriptus. *Pariſiis* 1560. 8; et inter e
cueil de Poeſies in fol. et in 8.

Eiusdem Carmen de ſacra initiatio
II; de Meti urbe capta et liberata, ad F
Lotharingum Epiſtola; de Caleti,
Theavillae expugnatione; de nuptiis
et Mariae Stuartae; et Epiſtola ad M
Regis ſororem. *ibid.* eod. 8; et in e
cueil de poeſies.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 233.

Tumultus Amboſianus.

Tumultus Amboſianus, hoc e

enſemble un advertiſſement
François. S. l. 1560. 15 1
Avertiſſement et Com
Mémoires de Condé T. I. p. 402
nae. — Auctor hiſtoriae c c iu
tionis Amboſianae participes e c a Gu
ſios machinatos, ideoque mi c
ſae maieſtatis reos fuiſſe.

CF. DE FONTETTE T. II. p. 233 ſq.

Le Salve Regina *des Priſonniers arretés au Chaſteau d'Amboiſe.* S. l. et a. 8. Le Salve Regina etc.

Les Eſtats de France opprimez par la tyrannie de Guiſe, au Roy leur Souverain Seigneur; in *Mémoires de Condé* T. I. p. 405-410. (Hic et in poſterum ubique ad editionem Secuſſianam ablegabimus.) Les Eſtats de France etc.

Epiſtre envoyée à la Royne-Mere du Roy, au commencement du Régne de Très-Chreſtien Roy François ſecond, en laquelle eſt ſommairement reſpondu aux calomnies de'quelles on a par cy-devant chargé malicieuſement ceux qui font profeſſion de l'Evangile; ibid. T. II. p. 639-644. Epiſtre etc.

Deux Requeſtes de la part des fideles de France, qui déſirent vivre ſelon la reformation de l'Evangile, données pour préſenter au Conſeil tenu à Fontainebleau, au mois d'Aouſt 1560; ibid. p. 645-648. Deux Requeſtes etc.

Pouvoir obtenu par le Duc de Guiſe du Roy François II. à Amboiſe 1559. 4; et in *Mém. de Condé* T. I. p. 342-346. Pouvoir etc.

Lettres du Roy FRANÇOIS II *au Roy de Navarre, eſcrites après le Tumulte d'Amboiſe;* in *Mém. de Condé* T. I. p. 198 ſqq. François II.

Lettres du Roy FRANÇOIS II *aux Cours de Parlement de France; avec une briéve expoſition des Let-*

tres du Cardinal de Lorraine, ... ées au nom du Roy aux Cours de Parlement, du dernier de 1560; ibid. p. 347-360.

Reſponſe etc. *Reſponſe Chreſtienne et deffenſive ſur aucuns po calomnieux contenus en certaines Lettres envoyées Baillifs, Seneſchaux et Lieutenants du Roy; par quelles le Cardinal de Lorraine, et ſon Frere, leurs adhérans, ennemis mortels du genre Chre traiſtres à la Couronne, Tyrans et Pyrates ſur le ple François, veulent malicieuſement et ſans charger les Eſtats de France de rebellion, conjura conſpiration, ſedition, et autres crimes, de que Ciel et la Terre les cognoiſt eux-meſmes eſtre et coupables.* S. l. 1560. 4; et in *Mém. de C* T. I. p. 360-497. — Fraudes Guiſiorum lib rime notantur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 234.

Suplication etc. *Suplication et Rémonſtrance adreſſée au Ro Navarre et autres Princes du Sang de France,* *la delivrance au Roy et du Royaume,* in *Mém Condé* T. I. p. 490-528.

Cf. DE FONTETTE l. c.

La maniere etc. *La maniére d'appaiſer les troubles qui ſont tenant en France, et pourront eſtre ci-aprés;* *Reine Mere du Roy.* ibid. p. 584-619. — Scrip ſumma dexteritate elaborata!

Cf. DE FONTETTE l. c.

Diſcours etc. *Diſcours fait par M. le Chancelier* DE L'HOPIT *dans le Parlement de Paris, avec la Réponſe de le premier Préſident, du 5 Juillet* 1560. 8. Et *Mém. de Condé* T. I p. 542-547.

Alia *ejusdem* oratio, cum reſponſione ei dem Praeſidis, die 7 Sept. 1560. 8. Et in *M de Condé* T. I. p. 574-578.

Rem

Remonſtrance.

Remonſtrance aux Princes du Sang, touchant les affaires de noſtre temps; ibid. T. II. p. 215-220.

Remonſtrance ſur la reformation des Trois Eſtats de France, et principalement de l'Eſtat Eccleſiaſtique, faite en l'Aſſemblée du Tiers-Eſtat, convoqué en l'Hoſtel de la Ville de Paris (le 8 Nov. 1560). ibid. p. 649-655. — Secuſſius opinatur, ſcriptum hocce non fuiſſe publicum, ſed elaboratio hominis privati ex ordine Proteſtantium; quod et de ſubſequente valere dicitur.

Les Eſtats etc.

Les Eſtats de France opprimez par la tyrannie de Guiſe, au Roy leur Souverain Seigneur; ibid. T. I. p. 405-410.

Muretus.

MARCI ANTONII MURETI ad Pium IV Pont. Max. pro Franciſco II, Galliarum Rege, Oratio gratulatoria. *Hanoviae* 1613. 8.

Sommaire recit etc.

Sommaire recit de la calomnieuſe accuſation de Mr. le Prince de Condé; avec l'Arreſt de la Cour, contenant la Declaration de ſon Innocence; in *Mém. de Condé* T. II. p. 373-388.

Calculation etc.

Calculation des Deniers de France. à Paris 1560. 8.

des Autels.

Harangue du Peuple François contre la rebellion; par G. DES AUTELS, *Gentilhomme Charrolois Juriſconſulte.* à Paris 1560. 8.

Noſtradamus.

Eſclairciſſement des veritables Quatrains de Maiſtre MICHEL NOSTRADAMUS, *Docteur et Profeſſeur en Medecine, Conſeiller et Medecin ordinaire des Roys Henri II, François II et Charles IX, grand Aſtrologue de ſon temps, et ſpecialement pour la connoiſſance des choſes futures.* S. l. 1656. 16. — Jactationes iſtae aſtrologicae ac circumforaneae per ſe quidem indignae ſunt, quibus in bibliotheca hiſtorica locus concedatur: ſed huius libri meminimus ob bene multas res iſto tempore geſtas, ad illuſtrationem ſomniorum

Ad ... Reginam Catharina ... cisci II, Franciae Regis matrem, C... LUDOVICI REGII, ubi per occaſione... eius notabilis exponitur. *Pariſiis* 156... ante *eiuſdem* Vitam Guil. Budaei; *ibid.* 1...

B. *Scriptores recentiores.*

Varillas. *Hiſtoire de François II; par* ANTOIN... LAS; poſt eiusdem hiſtoriam Henrici ... commemoratam.

Remarques etc. *Remarques critiques ſur un extrait de l'... François II (par Varillas) p.* 269; *par ... dictis;* in *Journal de Verdun* a. 17... p. 376 ſqq.

Henault François II. *François II, Roi de France (Tragéd... Actes; (par M. le Préſident* CHARLES JE... ÇOIS HENAULT. S. l. 1748. 8. *à Paris* 1... Meminimus huius libri ob fidem hiſt... propter annotationes adiectas.

(Anquetil) L'Esprit de la Ligue. *L'Eſprit de la Ligue, ou Hiſtoire p... troubles de France, pendant les* XVIe. et ... *cles. (Par M.* LOUIS PIERRE ANQUETIL ... *régulier de la Congrégation de France,*

bitur. Quod ſi auctor hinc inde a declamando ſe abſtinuiſſet, perfecta fuiſſet praedicanda. In rebus religioſis aequior quidem multis aliis hiſtoricis videtur: nec tamen prorſus partium ſtudium exuere potuit. Tomo primo praemittuntur, *Obſervations ſur les Ouvrages cités dans l'Eſprit de la Ligue.* Quorum librorum numerus eſt 87. De maiore eorum parte recte iudicatur. Codices bibliothecae regiae manu ſcriptos, huc ſpectantes, neglexit Anquetilus, quia eorum multitudo eum deterruit. Ratio, mehercle, futilis atque inanis! Uno ſaltem codice bibliothecae S. Genovefae uſus eſt, inſcripto: *De la Religion catholique en France par M.* DELEZEAU, *Conſeiller d'Etat;* cuius intelligentia laudatur. Tomo tertio index rerum ſubiungitur.

Cf. (HALLERUS in) *Gotting. gel. Anzeigen* a. 1767. p. 1075-1080. 1116 ſq.

The Hiſtory of France during the reigns of Francis II and Charles IX. By WALTER ANDERSON *D. D.* London 1769-1782. V Voll. in 4. — Narratio rerum geſtarum ineſt copioſa, a partium ſtudio aliena, dignitatique hiſtoriae conſentanea. Praemittitur ſuccincta hiſtoria rerum, ante Franciſci II regnum actarum. Ad quemnam temporis finem hiſtoria deducta ſit, neſcimus. Anderſon.

Hiſtoire de François II, Roi de France; ſuivi d'un Diſcours de l'Italien de Michel Suriano, *Ambaſſadeur de Veniſe en France, ſur l'état de ce royaume à l'avenement de Charles IX au trône.* à Paris 1783. II Voll. in 8. Hiſtoire de François II.

§. X.

REGNUM CAROLI IX.

a. 1560 — 1574.

A. *Fontes.*

Bruslart. *Journal des choſes plus remarquables arrivées en France deſpuis la mort d'Henry ſecond, arrivée le dernier de Juin M. D. LIX juſques à la Bataille de Moncontour, laquelle fuſt donné le 3 Octobre M. D. LXIX. Le tout recueilly par Meſſire* PIERRE (ſ. potius NICOLAUS) BRUSLART, *Abbé de Joyenval, Chanoine de Notre-Dame de Paris, et Conſeiller Clerc au Parlement, ou pluſtoſt au Grand Conſeil etc.* in *Mémoire de Condé*, T. I. p. 1-211. — Secuſſius primum hoc diarium vulgavit, cuius auctor, mortuus a. 1597, aſſecla erat religionis Romano-Catholicae familiaeque Guiſianae ſtrenuus. Diarium ipſum dictione quidem tenui eſt conſcriptum: ſed traduntur inibi res geſtae magni momenti, chartaeque utiles alibi vix occurrentes. Lacuna ineſt inde a d. 25 Auguſti a. 15.. usque ad d. 29 Sept. 1567. Editor adiecit animadverſiones doctas haud paucas.

Cf. Praefatio SECUSSII ad T. I. Commentariorum Condenſium.
DE FONTETTE T. II. p. 254.

de la Noue. *Obſervations ſur pluſieurs choſes advenues aux trois premiers troubles ſous Charles IX depuis l'an 1562 juſqu'en 1569, avec la vraie declaration de la pleupart d'icelles; par* (FRANÇOIS) DE LA NOUE († 1591); in eiusdem *Diſcours politiques et militaire* (à Basle 1587. 4). — Veritatis ſtudio maxime hae obſervationes ſe commendant.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 255.

L

La vraie et entiere Hiſtoire des derniers troubles, advenus tant en France qu'en Flandres, depuis l'an 1562 jusqu'en 1570, en quatorze livres. à Cologne 1571. 8. *à Baſle* 1572. 8. *à la Rochelle* 1573. 8. — *compriſe en dix-huit Livres, dont les cinq derniers ſont nouveaux, et les autres revus, enrichis et augmentés de pluſieurs choſes notables.* à Basle 1579. II Voll. in 8. — Incipit haec hiſtoria a. 1562 finitque in a. 1577. Negligenter ſcripta haud magni aeſtimatur: inſervire tamen poteſt illuſtrationi rerum geſtarum, alibi minus copioſe expoſitarum. Calvini aſſeclae in concilio, Rupellis a. 1581 habito, eandem, tanquam mendaciorum et calumniarum plenam condemnarunt. *Hoillanus* in praefatione ad *Hiſtoire de France* opus adſcribit LANCELOTO DE VOËSIN, Domino DE LA POPELINIERE, qui quidem religioni Reformatae primum addictus, tamen Romano-Catholicam profeſſus, obiit a. 1608. An et quatenus hoc opus ab alio eiusdem auctoris, ſupra §. VIII recenſito, differat, alii videant. (de la Popeliniere) vraie et entiere hiſtoire etc.

CL. DE FONTETTE T. II. p. 257.

Memoires de l'Eſtat de France ſous Charles neufieſme, contenant les choſes les plus notables faites et publiées, tant par les Catholiques que par ceux de la Religion, depuis le troiſiéme Edit de pacification fait au mois d'Aoüt 1570 *jusqu'au Regne de Henry III; avec pluſieurs Pieces et Traités.* à Meidelbourg (i. e. *Middelbourg*) 1576. III Voll. in 8. — *augmentées de Memoires de la troiſiéme Guerre civile.* ibid. 1578. III Voll. in 8. Exſtare etiam dicitur editio, a. 1577 curata. Anno 1578 hi commentarii Middelburgi apud Wolfium bis prodierunt: prima vice typis minutioribus, ſine commentariis de bello civili tertio: altera vice, cum iisdem, typisque maioribus oculoque gratioribus. — Col- Memoires de l'Eſtat etc.

vulgò editor fertur.

Cf. LENGLET T. XII. p. 186 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 268.

de Calliere.

Hiſtoire de Jacques de Matignon,
France, et de ce qui s'eſt paſſé depuis
François I (en 1547), *jusqu'à celle*
chol (en 1597); *par* (JACQUES) DE
Maréchal de Bataille des Armées du Roi
Paris 1661. fol. — Ex chartis fide
hiſtoria militaris compoſita dicitur.

Corsi.

Commentarii di ANTONIO FRANCE
Corſo, ne' quali ſi deſcrive la guerra ulti
cia, la celebratione del concilio Tridentino
d'Orano, l'impreſa del Pignone, e l'iſtor
dio di Malta. Roma 1567. 4.

(Maſſon) Hiſt. vitae etc.

Hiſtoria Vitae Caroli IX, Franco
S. l. 1575. 8. In JOH. PAPIRII MASS
auctor eſt huius hiſtoriae) Elogiis, e
Baſledens (*Pariſ.* 1638. 8) p. 507 ſqq.
moires de Caſtelnau T. III. p. 15–29. ed
dofredianae; adiecta eſt verſio Franco
Panegyricum potius quam hiſtoriam

um, quatuor libros ultimos occupat. Opus, t omnia huius auctoris, feſtinanter protruſum, eoque naevorum plenum. Prima editio raro ſitur.

Cf. FREYTAGII Annal. litt. p. 80 ſq.
CLEMENT T. III. p. 73 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 269 ſq.

de Villeroy. *Mémoires d'Eſtat par M.* DE VILLEROY, *Conſiller d'Eſtat, et Secretaire de commandemens des Rois harles IX, Henry III, Henry IV, et de Louis III, à preſent regnant.* à Paris 1622. 4. *à Sedan* 622. 4. *à Paris* 1624. 8. Iidem commentarii, ucti tribus tomis a MESNILO DE BAZIRE, Parlaenti Pariſini cauſſarum patrono, hoc titulo: Du Meſnil Bazire. *emoires d'Eſtat, recueillis de divers Memoires enite de ceux de M. de Villeroy, deuxiéme, troiſiéme quatriéme volumes.* à Paris 1628-1634. 8. *ibid.* 636. IV Voll. in 8. *ibid.* 1665. IV Voll. in 12. *à mſterdam* (f. potius *à Trévoux*) 1725. VII Tomi III Voll. in 12. — Auctori, NICOLAO DE EUFVILLE, Domino DE VILLEROY († 1617) aecipue fuit cura, ut Ducem Cenomanenſium enrico IV Regi reconciliaret. Quum vero onnulla in ipſius actionibus carperent aemuli, perae pretium duxit, ut ea uberius explicaret; inc commentarios hosce concinnavit, in quius ea maxime, quae intra a. 1575 et 1604 ab uctore geſta ſunt, deſcribuntur. Multa igitur ic videas, quae, quum nemo, quam auctor oſter, melius haberet perſpecta, fruſtra apud lios quaeſiveris: tamen alii longe plura, a viro lli, exſpectarunt, v. g. cauſſas rerum quarunam memorabilium ſecretas. Sed hi auctoris nem, apologiam adminiſtrationis ſuae ſcribeni, haud reputarunt, ideoque iniurii erga auctoem videntur. Ipſe commentarios luci publicae

non

In tres partes diviſus multa ſcripta rarior
prehendit, quibus tamen titulus commu
convenit; duo vel tria iam inſerta volun
fuerant ſuperioribus. Scripta vel opuſ
hoc opere occurrentia ſingulis ſuis locis
rabuntur: hic ſolummodo addere liceat, p
tomum continere talia, quae hiſtoriam
rum 1559 et 1560 illuſtrant; ſecundum
ctantia ad initium regni Caroli IX et ad
1561. Tomus tertius ſiſtit chartas, hi
triumviratus iſtius temporis, caedem Vaſ
primumque bellum ex rixis religioſis
usque in medium annum 1562 expli
Quartus continuat annum eundem addit
num 1563. Quintus procedit in annum
Sextus potiſſimum continet opuſcula
ſcripta: *La Légende du Cardinal de Lorra*
Legende de D. Claude de Guiſe; Le Procès
Châtel, aliaque. — Secuſſius tomo quin
iecit indices varios; primum, ſiſtente
menta operis potiora ordine alphabetico;
dum, nomina locorum, eodem ordine; t
nomina perſonis propria, eodem ordine

LENGLET T. XII. p. 169 ſq.
BOUGAINVILLII Vita Dionyſii Franciſc. Secouſſe; in *Hiſt. de l'Acad. des Inſcriptt.* T. XXV. p. 289 ſqq. *Theotiſce* in Meuſelii *Franzöſiſchen Biographie* T. I. p. 310 ſqq.
Catalogus Bibl. Bunavianae P. IV. p. 199-209.
ANQUETIL l. c. p. X ſqq.
DE FONTETTE T. II. p. 247 ſq.

Mémoires de MICHEL DE CASTELNAU, *Seigneur de Mauviſſière* († 1592), *contenant les choſes remarquables qu'il a vues et negotiées en France, en Angleterre, en Ecoſſe, ſous les Roys François II et Charles IX, depuis l'an* 1559 *jusqu'au* 8 *Août* 1570; *mis en lumière par* Jacques de Caſtelnau, *ſon fils.* Paris 1621. 4. — *illuſtrés et augmentés de pluſieurs Commentaires manuſcrits et de Lettres, Negociations et autres Pièces ſecretes et originales, ſervant à donner la verité des Regnes de François II, Charles IX et Henry III, et de la Regence de Catherine de Medicis; avec les Eloges des Roys, Reines, Princes et Perſonnes illuſtres de l'une et de l'autre Religion ſous ces trois Regnes, et l'Hiſtoire généalogique de la Maiſon de Caſtelnau, et les Genealogies de pluſieurs maiſons illuſtres alliées à celle de Caſtelnau; par* JEAN LE LABOUREUR, *Prieur de Juvigné, Hiſtoriographe de France* († 1675). ibid. 1659. II Voll. in fol. Rariſſime haec editio occurrit. — *Nouvelle Edition, revûë avec ſoin et augmentée de pluſieurs Manuſcrits. Avec près de* 400 *Armoiries gravées en taille douce, etc.* (*par M.* JEAN GODEFROY † 1732). à Bruxelles 1731. III Voll. in fol. — Tomus primus editionis Gothofredianae continet commentarios Caſtelnaui ipſos libris ſeptem, initium capientes a morte Henrici II a. 1559 et pergentes ad annum 1570, Carolo IX regnante; a p. 1-266. Reliquam tomi partem occupant additamenta Laborarii ad libros commentariorum tres prio- de Caſtelnau.

nioni, a PAPYRIO MASSONIO, J. C. co
1575, Latine et Gallice; *Diſcours de*
Roy Henry III: Abrégé de la Vie de Meſ
de Caſtelnau, A uteur de ces Mémoires, p
LABOUREUR; *H iſtoire généalogique de la*
Caſtelnau, et G énéalogie de pluſieurs Maiſ
à celle de Caſte nau. (Huic operis par
ſunt inſignia, quae titulus innuit, ac
Nouvelles . di ions aux Mémoires de
Caſtelnau, S ur de Mauviſſiére, contenan
Piéces trés- eſſantes, qui ſervent à. p
dits Mémoires; rées d'un Manuſcrit de la
que de l'Abbaye Royale de Saint Germain
Paris, et qui n'ont jamais eſté imprimés
preſent. Diſtributa ſunt haec additam
libros duos, quorum prior comprehe
ras et conſilia, a rege, regina matre
Andegavenſi data Mothio Fenelono,
Angliam, ab a. 1572 usque in menſ
brem 1575: poſterior, conſilia et mo

rios iſtos compoſuit, quos tamen integros non abſolvit. Quod certe patet e verbis auctoris, verſus finem libri ſeptimi poſitis, quibus librum octavum promittit. Et putat auctor *des Eſſais de Litterature* p. 221, Caſtelnovium in animo habuiſſe, ut hiſtoriam ad mortem usque Henrici III deduceret: at impeditum fuiſſe ingenti illa rerum in Gallia poſt eius mortem converſione. Nec eo fine commentarios ſuos ſcripſiſſe videtur, ut luci publicae exponerentur, verum ut Jacobum filium rerum ſui temporis cognitione negotiis civilibus gerendis aptiorem redderet. Quanquam et legationis comes, filia natu maior, *Catharina Maria*, quatuor linguas egregie docta, adeo ad ſe quoque pertinere hos commentarios cenſuit, ut in Anglicam linguam traduxerit, diu inde in MSS. aſſervatos. In hoc igitur ſcriptore veritas nullo velamine tecta, iudicium limatiſſimum, dictio luculenta et ſuccincta, iure praedicatur, tantumque ab affectibus et opinionibus praeiudicatis liber pronunciatur, ut Reformati, quamvis ſaepius ab eo fuerint enſe pariter et calamo oppugnati, nihil tamen in his commentariis deprehenderint animadverſione dignum. Quod vero intra breviores limites ſe continuit, nec latius exſpatiatus eſt, ut haud pauci hiſtoriarum amatores optarunt, facile ei condonandum, qui non tam aliis, quam filio ſcripſit. Laborarius commentarios et illuſtrationes ſuas ex optimis documentis deſumſit. Stilo maſculo ſineque fuco et adulatione pingit homines celebres, eorumque res geſtas.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 190 ſqq.
MENCKENIUS l. c. p. 421 ſqq.
Nouvelles du Parnaſſe Lettre LI.
Journal de Verdun a. 1731. April. a. 1732. April.

NICERON

RICO CATERINO DAVILA, *nelle quale ſi co*
le operationi di quatro Ré, Franceſco II, C
Henrico III et Henrico IIII, cognominato il
In Venetia 1630. 4. *ibid.* 1634. 4. —
impreſſione corretta dal Autore. ibid. 1638.
1642. 4. *In Lione* 1641. 4. *In Parigi* 1
(In Roano) appreſſo la copia ſtampata in
1646. fol. *In Venetia* 1650. 4. *ibid.* 1662
1670. 4. *ibid.* 1676. 4. Cura *Apoſtoli Z*
vitam auctoris adiecit, *in Venetia* 1733. f
tida editio!). In *Londra* 1754. II Vo
Francogallice a *Johanne Balduino (Baudoui*
auctoris vita, *Pariſ.* 1642. fol. *ibid.* 1
Troiſiéme Edition, corrigée en pluſieurs endr
1647. II. Voll. in fol. *Quatriéme Edition* ibi
II. Voll. in 4. *ibid.* 1666. IV Voll. 12. (
ſparta hac functus dicitur Balduinus).
verſio hac epigraphe: *Hiſtoire des Guerr*
de France ſous les Règnes de François II, Ch
Henri III et Henri IV; traduite de l'Italien
Caterin Davila; *avec des Notes critiques e*
ques par M. l'Abbé M*** (MALLET, *Cha*
Verdun). à Amſterdam (f. potius à *Pari*

annotationes adiunctae ita ſe habent, ut interpretationis ſuperioris ob recentiorem obliviſcamur). *Hiſpanice*, cum additamentis et continuatione ab a. 1598 usque ad a. 1630, a BASILIO VAREN DE SOTO, *en Madrid* 1651. fol. *ibid.* 1659. fol. *ibid.* 1675. fol. *En Anvers* 1686. fol. Cum figuris. Pars operis usque in annum 1572 *Anglice* reddita a *Guil. Aylesbury* Londini 1647. fol. Reliqua usque ad a. 1598 a *Carolo Cotteral* ibid. 1666. fol. Nova verſio Anglica ab *Elia Farneworth* ibid. 1758. II Voll. in 4. *Latine* hac inſcriptione: *Henrici Catharini Davilae* de bello civili Gallico Hiſtoriarum Libri XV, quibus res geſtae a Francorum Regibus, Franciſco II, Carolo IX, Henrico III et Henrico Magno, continentur; ex Italicis Latinos reddidit *Petrus Franciſcus Cornazanus, Foro Corneilenſis*, additis ad operis calcem Notis et Virorum illuſtrium Numiſmatibus. Volumen I (1559-1574). *Romae* 1735. — Vol. II. (1574-1589) *ibid.* 1738. — Vol. III. (1589-1598) *ibid.* 1745. fol. *Theotiſce* a *Bernhardo Reith*. Lipſiae 1792-1794. IV Voll. in 8 mai. (Volumine quinto haec verſio abſolvetur, ſatis quidem fida, interdum negligens genium ſermonis Germanici. Interpres non ſolum adſperſit notulas, licet rarius; ſed etiam praemiſit hiſtoriam ſuccinctam lectuque dignam poteſtatis regiae maiorumque converſionum civilium in Francia, usque ad ea tempora, quorum hiſtoriam Davila deſcribit. Nec deeſt brevis auctoris vitae adumbratio). — Avus auctoris, Petrus Davila, a. 1464 avita ſede, Hiſpania, relicta, in Cyprum profectus, ibi lares ſuos fixit, Jacobi Luſignani gratiam iniit, et ad ſummam annorum praefecturam ab eo fuit evectus, quod munus brevi redditum eſt genti illius

nonnulla poſſidebat praedia. Iter deu
in Hiſpaniam: ſed a cognatis ſenſit ſi
promitti, verba dari. Abiit igitur in G
1572, facilique impetrato ad Reginam
nam Medicaeam, ex Henrico II Rege
tum Regni moderatricem, acceſſu, ſe
fuit. Rediens inde Patavium ad uxore
lo poſt prole nova eſt auctus, *Henrico*
nato d. 30 Oct. a. 1576 in oppido agri
quod Plebis Sacci vocant. Nomen fili
tum ad gratam beneficiorum acceptor
gina et Henrico III memoriam teſtanc
lius, egregia indole florens, omne temp
diſpoſitione in paleſtram et litteraru
contulit, ut brevi et arma et equos
tractaret, probeque non minus oratori
poeticam facultatem exerceret. Duc
Lutetiam delatus, et a Catharina Regi
bis aulae adſcriptus fuit. Tum philoſo
addixit excolendae. Catharina Regi
tua a. 1589, caſtra ſequi decrevit. P
bello adiit multa, proeliis et obſidion
nenſi fatigatus. In ipſis expeditionibu

tus fuit cum Thoma Stiliano, Apulo equi-
ltercationibus de re litteraria. Res a ver-
d arma et certamen ſingulare pervenit, in
diſceſſit ſuperior a. 1606. Contulit deinde
Venetias, atque iſti reipublicae perpetuo
dedidit, honeſto ſtipendio donatus, quod
per totum vitae ſuae tempus meruit, variis
ndis muneribus adhibitus in Creta inſula,
actu Illyrico, Brixiae, caeteriſque terrae
inentis regionibus. Intra triginta annos
x, a. 1630 hiſtoriam ad finem perduxit.
lium vero ex eo conceptum intercepit caſus
menſes perpaucos miſerabilis. Quum enim
Aloyſii Georgii, copiarum terreſtrium
ecti, Cremam iter ſuſcepiſſet Davila, ut
n urbi eiusque regionis militibus praeeſſet,
S. Michaelis pagum in agro Veronenſi ve-
t, ad loci cauponam divertens cum uxore
eris, ibi pernoctaturus; exceptus fuit ab
la quodam, quem ab immani feritate Tur-
vocabant, et qui carros ad transportandas
lae ſarcinas parare iuſſus fuerat, ſuper coe-
inſolentiſſimis verbis et ſclopo exploſo, cu-
ctu traiectus, miſere in uxoris gremio et in-
liorum amplexus obiit. Nondum egreſſus
t Davila annum aetatis ſuae LI, dignus vita
rmiore, qui e tot proeliis bellicisque diſcri-
bus evaſerat incolumis.

Magni merito fit haec Davilae hiſtoria, quum
ommentandi accurationem, tum propter in-
gationem ſollertem cauſſarum, quae gra-
mos iſtos motus concitarunt, elegantiſſi-
que perſonarum imagines, aliaque ſcriptae
te et libere hiſtoriae ornamenta. Nec ta-
immunis eſt errorum; certe Mezeraeus in
ria Franciae contendit, ſe duo millia pecca-
torum

torum in ea animadvertiſſe. Idem, in
magis, quam vere, opus Davilanum f
Romanenſem (*le Roman de la Ligue*) appel
cauſſis rerum inveſtigandis Davila haud r
mius, ut ita dicamus, fuiſſe, ſive finxi
cauſſas videtur. Aulae aſtutiarum Ital
plenae aſſuetus, vix ſibi perſuadere p
optimates regnique adminiſtros quidquam
recta ve via agere potuiſſe; ubique igitur
tur facta obliqua, myſteria, fraudes artifi
politica. Una rei cuiusdam geſtae cauſſa
ſita non contentus, venatur tres qua
alias, de quibus forſan nemo cogitaveri
Iuſte ſaepenumero iudicat de rebus rel
animumque fanaticum adverſus Reform
occulere nequit. Narratio eius maxima
tem dictione vivida animatur. Eximie p
ſolet expugnationes urbium, proelia, tu
plebeios. Magnam veritatis ſpeciem prae
runt eius deſcriptiones locorum urbiu
Nomina locorum ac perſonarum Francica
corrupta occurrunt. Interpres operis L
in appellandis rebus bellicis, quas veteres
rarunt, verborum circumſcriptionem, ex
Bembi et Jovii imitatus, adhibuit: In red
Gallicarum familiarum agnominibus, Thu
Idem vitam Davilae deſumſit tam ex Bru
quam ex ea, quam *Apoſtolus Zenus* eidem
riae praepoſuit. Idem denique ad operi
cem reiecit uberrimas notas, ex eiusdem
ſcriptoribus depromtas, easque ornavit
rum illuſtrium, qui in hiſtoria Davilae
cenſentur, numiſmatibus. Periodi huius
ſionis haud paucae nimis circumductae v
tur, nec interpreti vitio verti potuiſſe
eas diviſiſſet in duas vel e mplures.

re et interpres Theotiſcus iure reprehen-
ur.

LE GENDRE l. c. p. 133 ſqq.
ENGLET T. XII. p. 209 ſq.
ICERON T. XXXIX. p. 140 ſqq. et ſecundum verſionem Theotiſcam T. XIII. p. 356 ſqq.
APINI *Reflexions ſur l'hiſtoire* T. II. p. 235. 277. 293 ſqq. ed. Amſt. 1709.
Eta Erud. a. 1737. p. 148-151.
IQUETIL l. c. p. LIV-LVII, ubi comparatio pulchra inter Thuanum ac Davilam exhibetur.
FONTETTE T. II. p. 366.
ne allgem. teut. Bibl. T. XI. p. 441-446.

Remarques ſur l'hiſtoire de Davila; in *Mémoires* *Montvais-Nangis, ou l'Hiſtoire des Favoris Fran-* (à Paris 1665. 12). — Auctor anonymus, ſtioni Proteſtantium addictus, Davilam, inum erga hanc religionem, iure caſtigat: inum tamen ipſe fines aequitatis transgreſſus tur. Remarques etc.

Hiſtoria di Francia, di HOMERO TORTORA, *da* *ro, nella quale ſi contengono le coſe avvenute ſot.* *Franceſco II, Carlo IX, Errico III et Errico IV.* Venetia 1619. III Voll. in 4. — Auctor obus, cuius opus aeque obſcurum nequitiaque inhumanarum et calumniarum plenum co non amplius legitur. Tortora.

Hiſtoire de la Religion et de l'Eſtat de France, *is la mort du Henry II juſqu'au commencement* *troubles en* 1560. (à Genève) 1565. 8. — lanus in praefatione ad hiſtoriam Francicam mat, librum huncce, raro obvium, auctohabere DE MONTAGNE, Praeſidem olim urMontiſpeſſulanae, religionem Reformatoprofitentem. (de Montagne) Hiſtoire etc.

Hiſtoire de l'Eſtat de France, tant de la Republi- *que de la Religion: ſous le Regne de François II.* (de la Place) Hiſtoire etc.

tientes, maxime vero in Guiſios, in
lem de Lotharingia potiſſimum, qui,
iſto nimium ſibi arrogans, variis modi
dabatur.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 73 ſq.
DE FONTETTE T. I. p. 379.

✦ ✦ ✦

de l'Hospital. De ſacra Franciſci II, Galliarum R
tiatione, Regnique ipſius adminiſtra
dentia, MICHAELIS HOSPITALII ſermo
ſcriptus. *Pariſiis* 1560. 8; et inter ei
cueil de Poeſies in fol. et in 8.

Eiusdem Carmen de ſacra initiation
II; de Meti urbe capta et liberata, ad I
Lotharingum Epiſtola; de Caleti,
Theavillae expugnatione; de nuptiis
et Mariae Stuartae; et Epiſtola ad M
Regis ſororem. *ibid.* eod. 8; et in ei
cueil de poeſies.

ſemble un Advertiſſement et une Complainte au peuple rançois. S. l. 1560. 8. à Strasbourg 1560. 12. vertiſſement et Complainte leguntur quoque in Mémoires de Condé T. I. p. 402 ſqq. ed. Secuſſianae. — Auctor hiſtoriae contendit, coniurationis Amboſianae participes unice contra Guiſos machinatos, ideoque minime criminis laeſae maieſtatis reos fuiſſe.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 233 ſq.

Le Salve Regina des Priſonniers arretés au Chaſteau d'Amboiſe. S. l. et a. 8. Le Salve Regina etc.

Les Eſtats de France opprimez par la tyrannie de Guiſe, au Roy leur Souverain Seigneur; in Mémoires de Condé T. I. p. 405-410. (Hic et in poſterum ubique ad editionem Secuſſianam ablegamus.) Les Eſtats de France etc.

Epiſtre envoyée à la Royne-Mere du Roy, au commencement du Régne de Très-Chreſtien Roy François ſecond, en laquelle eſt ſommairement reſpondu aux calomnies deſquelles on a par cy-devant chargé malicieuſement ceux qui ſont profeſſion de l'Evangile; ibid. T. II. p. 639-644. Epiſtre etc.

Deux Requeſtes de la part des fideles de France, qui déſirent vivre ſelon la reformation de l'Evangile, données pour préſenter au Conſeil tenu à Fontainebleau, au mois d'Aouſt 1560; ibid. p. 645-648. Deux Requeſtes etc.

Pouvoir obtenu par le Duc de Guiſe du Roy François II. à Amboiſe 1559. 43 et in Mém. de Condé T. I. p. 342-346. Pouvoir etc.

Lettres du Roy FRANÇOIS II au Roy de Navarre, écrites après le Tumulte d'Amboiſe; in Mém. de Condé T. I. p. 398 ſqq. François II.

Lettres du Roy FRANÇOIS II aux Cours de Parlement de France; avec une briéve expoſition des Let-

tres du Cardinal de Lorraine, envoyées au Roy aux Cours de Parlement, du dernier d 1560: ibid. p. 347-360.

Reſponſe etc. *Reſponſe Chreſtienne et défenſive ſur aucuns calomnieux contenus en certaines Lettres ... Baillifs, Seneſchaux et Lieutenants du Roy; ... quelles le Cardinal de Lorraine, et ſon Frer leurs adhérans, ennemis mortels du genre C traiſtres à la Couronne, Tyrans et Pyrates ... ple François, veulent malicieuſement et ... charger les Eſtats de France de rebellion, con conſpiration, ſédition, et autres crimes, de Ciel et la Terre les cognoiſt eux-meſmes eſtre et coupables.* S. l. 1560. 4; et in *Mém. d* T. I. p. 360-397. — Fraudes Guiſiorum rime notantur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 234.

Suplication etc. *Suplication et Rémonſtrance adreſſée au Navarre et autres Princes du Sang de Fra la delivrance du Roy et du Royaume;* in *Condé* T. I. p. 490-528.

Cf. DE FONTETTE l. c.

La maniere etc. *La maniére d'appaiſer les troubles qui ſo tenant en France, et pourront eſtre ci-apres Reine Mere du Roy.* ibid. p. 584-619. — S ſumma dexteritate elaborata!

Cf. DE FONTETTE l. c.

... de l'Hosp... etc. *Diſcours fait par M. le Chancelier* DE L'HO *devant le Parlement de Paris, avec la Reponſe le premier Préſident, du 5 Juillet 1560.* & *Mem. de Condé* T. I p. 542-547.

Alia ejusdem oratio, cum reſponſione dem Praeſidis, die 7 Sept. 1560. 8. Et in *de Condé* T. I p. 574-578.

Remonſtrance aux Princes du Sang, touchant les Remonſtrance.
faires de noſtre temps; ibid. T. II. p. 215-220.

Remonſtrance ſur la réformation des Trois Eſtats
France, et principalement de l'Eſtat Eccléſiaſtique,
ite en l'Aſſemblée du Tiers-Eſtat, convoqué en l'Hoſ-
de la Ville de Paris (le 8 Nov. 1560). ibid. p. 649-
55. — Secuſſius opinatur, ſcriptum hocce
on fuiſſe publicum, ſed elaboratio hominis pri-
ati ex ordine Proteſtantium; quod et de ſubſe-
uente valere dicitur.

Les Eſtats de France opprimez par la tyrannie de Les Eſtats etc.
uiſe, au Roy leur Souverain Seigneur; ibid. T. I.
405-410.

MARCI ANTONII MURETI ad Pium IV Pont. Muretus.
ax. pro Franciſco II, Galliarum Rege, Oratio
ratulatoria. *Hanoviae* 1613. 8.

Sommaire recit de la calomnieuſe accuſation de Mr. Sommaire recit etc.
Prince de Condé; avec l'Arreſt de la Cour, conte-
nt la Declaration de ſon Innocence; in *Mém. de*
ndé T. II. p. 373-388.

Calculation des Deniers de France. à Paris Calculation etc.
60. 8.

Harangue du Peuple François contre la rebellion; des Autels.
r G. DES AUTELS, *Gentilhomme Charrolois Juriſ-*
ulte. à Paris 1560. 8.

Eclairciſſement des veritables Quatrains de Maiſtre Noſtradamus.
ICHEL NOSTRADAMUS, *Docteur et Profeſſeur en*
edecine, Conſeiller et Medecin ordinaire des Roys
enri II, François II et Charles IX, grand Aſtro-
ue de ſon temps, et ſpecialement pour la connoiſſance
s choſes futures. S. l. 1656. 16. — Jactatio-
s iſtae aſtrologicae ac circumforaneae per
quidem indignae ſunt, quibus in biblio-
eca hiſtorica locus concedatur: ſed huius
bri meminimus ob bene multas res iſto
mpore geſtas, ad illuſtrationem ſomniorum

 Noſtra-

LUDOVICI REGII, ubi per occaſione eius notabilis exponitur. *Pariſiis* 15 ante *euſdem* Vitam Guil. Budaei; *ibid.*

B. *Scriptores recentiore*

Varillas. *Hiſtoire de François II; par* ANTOI LAS; poſt eiusdem hiſtoriam Henrici commemoratam.

Remarques etc. *Remarques critiques ſur un extrait de l François II (par Varillas) p.* 269; *pa dictis;* in *Journal de Verdun* a. 1 p. 376 ſqq.

Henault François II. *François II, Roi de France (Tragé Actes; par M. le Préſident* CHARLES J ÇOIS HENAULT. S. l. 1748. 8. *à Paris* 1 Meminimus huius libri ob fidem hiſ propter annotationes adiectas.

Anquetil Eſprit de la Ligue. *L'Eſprit de la Ligue, ou Hiſtoire p troubles de France, pendant les* XVIe. et *cles. (Par M.* LOUIS PIERRE ANQUETI *régulier de la Congrégation de France, dant de l'Académie Royale des Inſcription

bitur. Quod ſi auctor hinc inde a declamando ſe abſtinuiſſet, perfecta fuiſſet praedicanda. In rebus religioſis aequior quidem multis aliis hiſtoricis videtur: nec tamen prorſus partium ſtudium exuere potuit. Tomo primo praemittuntur, *Obſervations ſur les Ouvrages cités dans l'Eſprit de la Ligue.* Quorum librorum numerus eſt 87. De maiore eorum parte recte iudicatur. Codices bibliothecae regiae manu ſcriptos, huc ſpectantes, neglexit Anquetilus, quia eorum multitudo eum deterruit. Ratio, mehercle, futilis atque inanis! Uno ſaltem codice bibliothecae S. Genovefae uſus eſt, inſcripto: *De la Religion catholique en France par M.* DELEZEAU, *Conſeiller d'Etat;* cuius intelligentia laudatur. Tomo tertio index rerum ſubiungitur.

Cf. (HALLERUS in) *Götting. gel. Anzeigen* a. 1767. p. 1075-1080. 1116 ſq.

Anderſon *The Hiſtory of France during the reigns of Francis II and Charles IX. By* WALTER ANDERSON *D. D.* London 1769-1782. V Voll. in 4. — Narratio rerum geſtarum ineſt copioſa, a partium ſtudio aliena, dignitatique hiſtoriae conſentanea. Praemittitur ſuccincta hiſtoria rerum, ante Franciſci II regnum actarum. Ad quemnam temporis finem hiſtoria deducta ſit, neſcimus.

Hiſtoire de François II *Hiſtoire de François II, Roi de France; ſuivi d'un Diſcours de l'Italien de* Michel Suriano, *Ambaſſadeur de Veniſe en France, ſur l'état de ce royaume à l'avénement de Charles IX au trône.* à Paris 1783. II Voll. in 8.

§. X.

REGNUM CAROLI IX.

a. 1560 — 1574.

A. Fontes.

Bruslart. *Journal des choſes plus remarquables arrivées* [...] *France depuis la mort d'Henry ſecond, arrivée le der*[...]*nier de Juin M. D. LIX juſques à la Bataille de Mon*[...]*contour, laquelle fuſt donné le 3 Octobre M. D LXI*[...] *Le tout recueilly par Meſſire* PIERRE (ſ. potius NI[...]COLAUS) BRUSLART, *Abbé de Joyenval, Chan*[...] *de Notre-Dame de Paris, et Conſeiller Clerc au* [...] *Parlement, ou pluſtoſt au Grand Conſeil etc.* in M[...]*moire de Condé*. T. I. p. 1-211. — Secuſſi[...] primum hoc diarium vulgavit, cuius aucto[...] mortuus a. 1597, aſſecla erat religionis Rom[...]no-Catholicae familiaeque Guiſianae ſtrenu[...] Diarium ipſum dictione quidem tenui eſt co[...]ſcriptum: ſed traduntur inibi res geſtae mag[...] momenti, chartaeque utiles alibi vix occurren[...]tes. Lacuna ineſt inde a d. 25 Auguſti a. 15[...] usque ad d. 29 Sept. 1567. Editor adiecit anim[...]verſiones doctas haud paucas.

Cf. Praefatio SECUSSII ad T. I. Commentarior[...] Condenſium.

DE FONTETTE T. II. p. 254.

de la Noue. *Obſervations ſur pluſieurs choſes advenues a*[...] *trois premiers troubles ſous Charles IX depuis l'a*[...] *1562 juſqu'en 1570, avec la vraie declaration de la pluspart d'icelles;* par (FRANÇOIS) DE LA NOU[...] († 1591); in eiusdem *Diſcours politiques et mi*[...]*taires* à Basle 1587. 4). - Veritatis ſtudio ma[...]xime hae obſervationes ſe commendant.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 255.

I

La vraie et entiere Hiſtoire des derniers troubles, venus tant en France qu'en Flandres, depuis l'an 1562 jusqu'en 1570, en quatorze livres. à Cologne 1571. 8. *à Baſle* 1572. 8. *à la Rochelle* 1573. 8. — *compriſe en dix-huit Livres, dont les cinq derniers ont nouveaux, et les autres revus, enrichis et augmentés de pluſieurs choſes notables.* à Basle 1579. II Voll. 8. — Incipit haec hiſtoria a. 1562 finitque a. 1577. Negligenter ſcripta haud magni aeſtimatur: inſervire tamen poteſt illuſtrationi rerum geſtarum, alibi minus copioſe expoſitarum. Calvini aſſeclae in concilio, Rupellis a. 1581 habito, eandem, tanquam mendaciorum et calumniarum plenam condemnarunt. *Haillanus* in praefatione ad *Hiſtoire de France* opus adſcribit LANCELOTO DE VOËSIN, Domino DE LA POPELINIERE, qui quidem religioni Reformatae primum addictus, tamen Romano-Catholicam profeſſus, obiit a. 1608. An et quatenus hoc opus ab alio eiusdem auctoris, ſupra §. VIII recenſito, differat, alii videant. (de la Popeliniere) vraie et entiere hiſtoire etc.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 257.

Memoires de l'Eſtat de France ſous Charles neufieſme, contenant les choſes les plus notables faites et publiées, tant par les Catholiques que par ceux de la Religion, depuis le troiſième Edit de pacification fait au mois d'Aoûst 1570 *juſqu'au Regne de Henry III; avec pluſieurs Pieces et Traités.* à Meidelbourg (i. e. *Middelbourg*) 1576. III Voll. in 8. — *augmentées des Memoires de la troiſième Guerre civile.* ibid. 1578. II Voll. in 8. Exſtare etiam dicitur editio, a. 1577 curata. Anno 1578 hi commentarii Middelburgi apud Wolfium bis prodierunt: prima vice typis minutioribus, ſine commentariis de bello civili tertio: altera vice, cum iisdem, typisque maioribus oculoque gratioribus. — Col- Memoires de l'Eſtat etc.

R 5 lectio

§. X.

REGNUM CAROLI IX.

a. 1560 — 1574.

A. Fontes.

Bruslart. *Journal des choſes plus remarquables arrivées en France depuis la mort d'Henry ſecond, arrivée le dernier de Juin M.D.LIX juſques à la Bataille de Moncontour, laquelle fuſt donné le 3 Octobre M.D.LXIX. Le tout recueilly par Meſſire* PIERRE (ſ. potius NICOLAUS) BRUSLART, *Abbé de Joyenval, Chanoine de Notre-Dame de Paris, et Conſeiller Clerc au Parlement, ou pluſtoſt au Grand Conſeil etc.* in *Memoire de Condé*. T. I. p. 1-211. — Secuſſe primum hoc diarium vulgavit, cuius auctor mortuus a. 1597, aſſecla erat religionis Romano-Catholicae familiaeque Guiſianae ſtrenuus. Diarium ipſum dictione quidem tenui eſt conſcriptum: ſed traduntur inibi res geſtae magni momenti, chartaeque utiles alibi vix occurrentes. Lacuna ineſt inde a d. 25 Auguſti a. 15.. usque ad d. 29 Sept. 1567. Editor adiecit animadverſiones doctas haud paucas.

Cf. Praefatio SECUSSII ad T. I. Commentariorum Condenſium.

DE FONTETTE T. II. p. 254.

de la Noue. *Obſervations ſur pluſieurs choſes advenues aux trois premiers troubles ſous Charles IX depuis l'an 1562 juſqu'en 1570, avec la vraie declaration de la pluſpart d'icelles;* par (FRANÇOIS) DE LA NOUE († 1591); in eiusdem *Diſcours politiques et militaires*. à Basle 1587. 4). — Veritatis ſtudio maxime hae obſervationes ſe commendant.

Cf. LE FONTETTE T. II. p. 255.

L

La vraie et entiere Hiſtoire des derniers troubles, avenus tant en France qu'en Flandres, depuis l'an 1562 *jusqu'en* 1570, *en quatorze livres.* à Cologne 1571. 8. *à Baſle* 1572. 8. *à la Rochelle* 1573. 8. — *mpriſe en dix-huit Livres, dont les cinq derniers nt nouveaux, et les autres revus, enrichis et augmen-s de pluſieurs choſes notables.* à Basle 1579. II Voll. n 8. — Incipit haec hiſtoria a. 1562 finitque a. 1577. Negligenter ſcripta haud magni aeſti-atur: inſervire tamen poteſt illuſtrationi re-um geſtarum, alibi minus copioſe expoſitarum. alvini aſſeclae in concilio, Rupellis a. 1581 abito, eandem, tanquam mendaciorum et ca-mniarum plenam condemnarunt. *Haillanus* in aefatione ad *Hiſtoire de France* opus adſcribit ANCELOTO DE VOËSIN, Domino DE LA POPELI-IERE, qui quidem religioni Reformatae pri-um addictus, tamen Romano-Catholicam rofeſſus, obiit a. 1608. An et quatenus hoc pus ab alio eiusdem auctoris, ſupra §. VIII re-nſito, differat, alii videant. (de la Popeliniere) vraie et entiere hiſtoire etc.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 257.

Memoires de l'Eſtat de France ſous Charles neu-fiſme, contenant les choſes les plus notables faites et ubliées, tant par les Catholiques que par ceux de la Religion, depuis le troiſieme Edit de pacification fait u mois d'Aouſt 1570 *juſqu'au Regne de Henry III; ec pluſieurs Pieces et Traités.* à Meidelbourg (i. e. *Middelbourg*) 1576. III Voll. in 8. — *augmentées de Memoires de la troiſieme Guerre civile.* ibid. 1578. I Voll. in 8. Exſtare etiam dicitur editio, a. 1577 curata. Anno 1578 hi commentarii Mid-delburgi apud Wolfium bis prodierunt: prima ice typis minutioribus, ſine commentariis de ello civili tertio: altera vice, cum iisdem, ty-isque maioribus oculoque gratioribus. — Col- Memoires de l'Eſtat etc.

 lectio

DE FONTETTE T. II. p. 268.

de Calliere. *Hiſtoire de Jacques de Matignon,* *France, et de ce qui s'eſt paſſé depuis* *François I* (en 1547), *jusqu'à celle* *chal* (en 1597); *par* (JACQUES) DE *Maréchal de Bataille des Armées du Roi* Paris 1661. fol. — Ex chartis fide hiſtoria militaris compoſita dicitur.

Cerni. *Commentarii di* ANTONIO FRANCE *Corſo, ne' quali ſi deſcrive la guerra ult* *cia, la celebratione del concilio Tridentin* *d'Orano, l'impreſa del Pignone, e l'iſſe* *dio di Malta.* Roma 1567. 4.

(Maſſon) Hiſt. vitae etc. Hiſtoria Vitae Caroli IX, Franco S. l. 1575. 8. In JOH. PAPIRII MASS auctor eſt huius hiſtoriae) Elogiis, c *Baſleidens* (*Pariſ.* 1638. 8) p. 507 ſqq. *moires de Caſtelnau* T. III. p. 15-29. e dofredianae; adiecta eſt verſio Franc Panegyricum potius quam hiſtoriam

de Belleforeſt. *Hiſtoire des neuf Charles de France,* *fortune, vertu et hauts faits des Roys,*

quatuor libros ultimos occupat. Opus, mnia huius auctoris, feſtinanter protruſum, ue naevorum plenum. Prima editio raro r.

FREYTAGII Annal. litt. p. 80 ſq.
MENT T. III. p. 73 ſq.
FONTETTE T. II. p. 269 ſq.

Iémoires d'Eſtat par M. DE VILLEROY, Con- d'Eſtat, et Secretaire de commandemens des Rois es IX, Henry III, Henry IV, et de Louis , à preſent regnant. à Paris 1622. 4. à Sedan 4. à Paris 1624. 8. Iidem commentarii, tribus tomis a MESNILO DE BAZIRE, Parla- Pariſini cauſſarum patrono, hoc titulo: ires d'Eſtat, recueillis de divers Memoires en- le ceux de M. de Villeroy, deuxiéme, troiſiéme triéme volumes. à Paris 1628-1634. 8. ibid. IV Voll. in 8. ibid. 1665. IV Voll. in 12. à rdam (ſ. potius à Trévoux) 1725. VII Tomi Voll. in 12. — Auctori, NICOLAO DE VILLE, Domino DE VILLEROY († 1617) ipue fuit cura, ut Ducem Cenomanenſium ico IV Regi reconciliaret. Quum vero ulla in ipſius actionibus carperent aemuli, e pretium duxit, ut ea uberius explicaret; commentarios hosce concinnavit, in qui- a maxime, quae intra a. 1575 et 1604 ab re geſta ſunt, deſcribuntur. Multa igitur ideas, quae, quum nemo, quam auctor r, melius haberet perſpecta, fruſtra apud quaeſiveris: tamen alii longe plura, a viro exſpectarunt, v. g. cauſſas rerum quarun- memorabilium ſecretas. Sed hi auctoris , apologiam adminiſtrationis ſuae ſcriben- aud reputarunt, ideoque iniurii erga aucto- videntur. Ipſe commentarios luci publicae

de Villeroy.

Du Meſnil Bazire.

non

Noſtradami, cuius et vitae deſcriptio ineſt, ditas.

Pigna. *Oratione di* GIOV. BATTISTA PIGNA, *nella m te di Franceſco II, Rè di Francia;* in collectio quae inſcribitur: *Orationi volgarmente ſcritte diverſi Huomini illuſtri* (Vinegia 1584. 4).

Regius. Ad illuſtriſſimam Reginam Catharinam, Fr ciſci II, Franciae Regis matrem, Conſol LUDOVICI REGII, ubi per occaſionem ex eius notabilis exponitur. *Pariſiis* 1560. 8. ante *eiusdem* Vitam Guil. Budaei; *ibid.* 1577. 8

B. *Scriptores recentiores.*

Varillas. *Hiſtoire de François II; par* ANTOINE VAR LAS; poſt eiusdem hiſtoriam Henrici II, ſu commemoratam.

Remarques etc. *Remarques critiques ſur un extrait de l'Hiſtoire François II (par Varillas) p. 269; par un A diction;* in *Journal de Verdun* a. 1761. N p. 376 ſqq.

Henault François II. *François II, Roi de France (Tragédie) en Actes; (par M. le Préſident* CHARLES JEAN FR ÇOIS HENAULT. S. l. 1748. 8. *à Paris* 1760. 8. Meminimus huius libri ob fidem hiſtoricam propter annotationes adiectas.

l'Anquetil Esprit de la Ligue. *L'Eſprit de la Ligue, ou Hiſtoire politique troubles de France, pendant les* XVIe. et XVIIe. *cles. (Par M.* LOUIS PIERRE ANQUETIL *Chanoine régulier de la Congrégation de France, Correſpondant de l'Académie Royale des Inſcriptions et Belles Lettres.;* à Paris 1767. III Voll. in 12 mai. *Seconde Edition corrigée et augmentée.* ibid. 1771. Voll in 12 mai. (Huic editioni nomen auct. praefigitur). — Hiſtoria motuum, Franci inde ab a. 1550 usque ad a. 1599 miſerrime q ſantium, per libros octo divi egregie deſ ba

bitur. Quod ſi auctor hinc inde a declamando ſe abſtinuiſſet, perfecta fuiſſet praedicanda. In rebus religioſis aequior quidem multis aliis hiſtoricis videtur: nec tamen prorſus partium ſtudium exuere potuit. Tomo primo praemittuntur, *Obſervations ſur les Ouvrages cités dans l'Eſprit de la Ligue.* Quorum librorum numerus eſt 87. De maiore eorum parte recte iudicatur. Codices bibliothecae regiae manu ſcriptos, huc ſpectantes, neglexit Anquetilus, quia eorum multitudo eum deterruit. Ratio, mehercle, futilis atque inanis! Uno ſaltem codice bibliothecae S. Genovefae uſus eſt, inſcripto: *De la Religion catholique en France par M.* DELEZEAU, *Conſeiller d'Etat;* cuius intelligentia laudatur. Tomo tertio index rerum ſubiungitur.

Cf. (HALLERUS in) *Götting. gel. Anzeigen* a. 1767. p. 1075-1080. 1116 ſq.

The Hiſtory of France during the reigns of Fran- Anderſon.
cis II and Charles IX. *By* WALTER ANDERSON *D. D.* London 1769-1782. V Voll. in 4. — Narratio rerum geſtarum ineſt copioſa, a partium ſtudio aliena, dignitatique hiſtoriae conſentanea. Praemittitur ſuccincta hiſtoria rerum, ante Franciſci II regnum actarum. Ad quemnam temporis finem hiſtoria deducta ſit, neſcimus.

Hiſtoire de François II, Roi de France; ſuivi Hiſtoire de François II.
d'un Diſcours de l'Italien de Michel Suriano, *Ambaſſadeur de Veniſe en France, ſur l'état de ce royaume à l'avenement de Charles IX au trône.* à Paris 1783. II Voll. in 8.

§. X.

REGNUM CAROLI IX.

a. 1560 — 1574.

A. *F o n t e s.*

Bruslart. *Journal des choſes plus remarquables arrivées France depuis la mort d'Henry ſecond, arrivée le d nier de Juin M. D. LIX juſques à la Bataille de Mo contour, laquelle fuſt donné le 3 Octobre M. D. LXI. Le tout recueilly par Meſſire* PIERRE (f. potius N COLAUS) BRUSLART, *Abbé de Joyenval, Chano de Notre-Dame de Paris, et Conſeiller Clerc au Parlement, ou pluſtoſt au Grand Conſeil etc.* in M moire de Condé, T. I. p. 1-211. — Secuſſi primum hoc diarium vulgavit, cuius auct mortuus a. 1597, aſſecla erat religionis Roma no-Catholicae familiaeque Guiſianae ſtrenu Diarium ipſum dictione quidem tenui eſt co ſcriptum: ſed traduntur inibi res geſtae mag momenti, chartaeque utiles alibi vix occurre tes. Lacuna ineſt inde a d. 25 Auguſti a. 15 usque ad d. 22 Sept. 1567. Editor adiecit anim verſiones doctas haud paucas.

Cf. Praefatio SECUSSII ad T. I. Commentarior Condenſium.

DE FONTETTE T. II. p. 254.

de la Noue. *Obſervations ſur pluſieurs choſes advenues a trois premiers troubles ſous Charles IX depuis l' 1562 juſqu'en 1570, avec la vraie declaration de pluſpart d'icelles; par* (FRANÇOIS) DE LA NOU († 1591); in eiusdem *Diſcours politiques et m taires,* à Basle 1587. 4). — Veritatis ſtudio m xime hae obſervationes ſe commendant.

Cf. LE FONTETTE T. II. p. 255.

La vraie et entiere Hiſtoire des derniers troubles, (de la Popeliniere) vraie et entiere hiſtoire etc.
venus tant en France qu'en Flandres, depuis l'an
62 jusqu'en 1570, *en quatorze livres.* à Cologne
71. 8. *à Baſle* 1572. 8. *à la Rochelle* 1573. 8. —
mpriſe en dix-huit Livres, dont les cinq derniers
t nouveaux, et les autres revus, enrichis et augmen-
de pluſieurs choſes notables. à Basle 1579. II Voll.
8. — Incipit haec hiſtoria a. 1562 finitque
a. 1577. Negligenter ſcripta haud magni aeſti-
tur: inſervire tamen poteſt illuſtrationi re-
m geſtarum, alibi minus copioſe expoſitarum.
lvini aſſeclae in concilio, Rupellis a. 1581
bito, eandem, tanquam mendaciorum et ca-
nniarum plenam condemnarunt. *Haillanus* in
efatione ad *Hiſtoire de France* opus adſcribit
NCELOTO DE VOESIN, Domino DE LA POPELI-
IERE, qui quidem religioni Reformatae pri-
um addictus, tamen Romano - Catholicam
feſſus, obiit a. 1608. An et quatenus hoc
us ab alio eiusdem auctoris, ſupra §. VIII re-
ſito, differat, alii videant.
I. DE FONTETTE T. II. p. 257.

Memoires de l'Eſtat de France ſous Charles neu- Memoires de l'Etat etc.
ſme, contenant les choſes les plus notables faites et
bliées, tant par les Catholiques que par ceux de la
ligion, depuis le troiſième Edit de pacification fait
mois d'Août 1570 *juſqu'au Regne de Henry III;*
plusieurs Pieces et Traités. à Meidelbourg (i. e.
Middelbourg) 1576. III Voll. in 8. — *augmentées*
Memoires de la troiſième Guerre civile. ibid. 1578.
Voll. in 8. Exſtare etiam dicitur editio, a.
77 curata. Anno 1578 hi commentarii Mid-
burgi apud Wolfium bis prodierunt: prima
e typis minutioribus, ſine commentariis de
lo civili tertio: altera vice, cum iisdem, ty-
que maioribus oculoque gratioribus. — Col-

 lectio

torum in ea animadvertiſſe. Idem, ing
magis, quam vere, opus Davilanum ſa
Romanenſem (*le Roman de la Ligue*) appell
cauſſis rerum inveſtigandis Davila haud n
mius, ut ita dicamus, fuiſſe, ſive finxiſ
cauſſas videtur. Aulae aſtutiarum Itali
plenae aſſuetus, vix ſibi perſuadere p
optimates regnique adminiſtros quidquam
rectave via agere potuiſſe; ubique igitur
tur facta obliqua, myſteria, fraudes artifi
politica. Una rei cuius iam geſtae cauſſa
ſita non contentus, venatur tres qua
alias, de quibus forſan nemo cogitaverat
Iuſte ſaepenumero iudicat de rebus reli
animumque fanaticum adverſus Reform
occulere nequit. Narratio eius maxima
tem dictione vivida animatur. Eximie p
ſolet expugnationes urbium, proelia, tu
plebeios. Magnam veritatis ſpeciem prae
runt eius deſcriptiones locorum urbiu
Nomina locorum ac perſonarum Francica
corrupta occurrunt. Interpres operis L
in appellandis rebus bellicis, quas veteres
rarunt, verborum circumſcriptionem, ex
Bembi et Jovii imitatus, adhibuit: In red
Gallicarum familiarum agnominibus, Thu
Idem vitam Davilae deſumſit tam ex Bra
quam ex ea, quam *Apoſtolus Zenus* eidem
riae praepoſuit. Idem denique ad operi
cem reiecit uberrimas notas, ex eiusdem
ſcriptoribus depromtas, easque ornavit
rum illuſtrium, qui in hiſtoria Davilae
cenſentur, numiſmatibus. Periodi huius
ſionis haud paucae nimis circumductae
tur, nec interpreti vitio verti potuiſſe
eas diviſiſſet in duas vel o nplures.

in re et interpres Theotiſcus iure reprehenditur.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 133 ſqq.
LENGLET T. XII. p. 209 ſq.
NICERON T. XXXIX. p. 140 ſqq. et ſecundum verſionem Theotiſcam T. XIII. p. 356 ſqq.
RAPINI *Reflexions ſur l'hiſtoire* T. II. p. 235. 277. 293 ſqq. ed. Amſt. 1709.
Acta Erud. a. 1737. p. 148-151.
ANQUETIL l. c. p. LIV-LVII, ubi comparatio pulchra inter Thuanum ac Davilam exhibetur.
DE FONTETTE T. II. p. 366.
Neue allgem. teut. Bibl. T. XI. p. 441-446.

Remarques ſur l'hiſtoire de Davila; in *Mémoires de Beauvais-Nangis, ou l'Hiſtoire des Favoris François* (à Paris 1665. 12). — Auctor anonymus, religioni Proteſtantium addictus, Davilam, iniuſtum erga hanc religionem, iure caſtigat: interdum tamen ipſe fines aequitatis transgreſſus videtur. Remarques etc.

Hiſtoria di Francia, di HOMERO TORTORA, *da Peſaro, nella quale ſi contengono le coſe avvenute ſotto Franceſco II, Carlo IX, Errico III et Errico IV.* In Venetia 1619. III Voll. in 4. — Auctor obſcurus, cuius opus aeque obſcurum nequitiarumque inhumanarum et calumniarum plenum merito non amplius legitur. Tortora.

Hiſtoire de la Religion et de l'Eſtat de France, depuis la mort du Henry II jusqu'au commencement des troubles en 1560. (à Genève) 1565. 8. — Haillanus in praefatione ad hiſtoriam Francicam affirmat, librum huncce, raro obvium, auctorem habere DE MONTAGNE, Praeſidem olim urbis Montiſpeſſulanae, religionem Reformatorum profitentem. (de Montagne) Hiſtoire etc.

Hiſtoire de l'Eſtat de France, tant de la Republique que de la Religion: ſous le Regne de François II. (de la Planche) Hiſtoire etc.

dentes, maxime vero in Guiſios, in ...
lem de Lotharingia potiſſimum, qui,
iſto nimium ſibi arrogans, variis modis
dabatur.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 73 ſq.
DE FONTETTE T. I. p. 379.

◆ ◆ ◆

de l'Hôpital. De ſacra Franciſci II, Galliarum R...
tiatione, Regnique ipſius adminiſtran...
dentia, MICHAELIS HOSPITALII ſermo,
ſcriptus. *Pariſiis* 1560. 8; et inter eiu...
cueil de Poeſies in fol. et in 8.

Eiusdem Carmen de ſacra initiatione ...
II; de Meti urbe capta et liberata, ad Fr...
Lotharingum Epiſtola; de Caleti, G...
Theavillae expugnatione; de nuptiis F...
et Mariae Stuartae; et Epiſtola ad M...
Regis ſororem. *ibid.* eod. 8; et in eiu...
cueil de poeſies.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 233.

Tumultus d'Amboiſe. Tumultus Amboſianus, hoc eſt ...
huius tumultus, qui nuper in Gallia a...

ſemble un Advertiſſement et une Complainte au peuple rançois. S. l. 1560. 8. à Strasbourg 1560. 12. vertiſſement et Complainte leguntur quoque in Mémoires de Condé T. I. p. 402 ſqq. ed. Secuſſianae. — Auctor hiſtoriae contendit, coniurationis Amboſianae participes unice contra Guiſos machinatos, ideoque minime criminis laeſe maieſtatis reos fuiſſe.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 233 ſq.

Le Salve Regina des Priſonniers arretés au Chaſteau d'Amboiſe. S. l. et a. 8. Le Salve Regina etc.

Les Eſtats de France opprimez par la tyrannie de Guiſe, au Roy leur Souverain Seigneur; in Mémoires de Condé T. I. p. 405-410. (Hic et in poſterum ubique ad editionem Secuſſianam ablegamus.) Les Eſtats de France etc.

Epiſtre envoyée à la Royne-Mere du Roy, au commencement du Régne de Très-Chreſtien Roy François ſecond, en laquelle eſt ſommairement reſpondu aux calomnies deſquelles on a par cy-devant chargé malicieuſement ceux qui ſont profeſſion de l'Evangile; ibid. T. II. p. 639-644. Epiſtre etc.

Deux Requeſtes de la part des fideles de France, qui déſirent vivre ſelon la reformation de l'Evangile, données pour préſenter au Conſeil tenu à Fontainebleau, au mois d'Aouſt 1560; ibid. p. 645-648. Deux Requeſtes etc.

Pouvoir obtenu par le Duc de Guiſe du Roy François II. à Amboiſe 1559. 4. et in Mém. de Condé T. I. p. 342-346. Pouvoir etc.

Lettres du Roy FRANÇOIS II au Roy de Navarre, eſcrites après le Tumulte d'Amboiſe; in Mém. de Condé T. I. p. 398 ſqq. François II.

Lettres du Roy FRANÇOIS II aux Cours de Parlement de France; avec une briéve expoſition des Lettres

tres du Cardinal de Lorraine, *ſées au* ... *Roy aux Cours de Parlement, du dernier de* ... 1560: ibid. p. 347-360.

Reſponſe etc.

Reſponſe Chreſtienne et déffenſive ſur aucuns po ... *calomnieux contenus en certaines Lettres envoyées* ... *Baillifs, Seneſchaux et Lieutenants du Roy: par* ... *quelles le Cardinal de Lorraine, et ſon Frere,* ... *leurs adhérans, ennemis mortels du genre Chre* ... *traiſtres à la Couronne, Tyrans et Pyrates ſur le* ... *ple François, veulent malicieuſement et fauſſem* ... *charger les Eſtats de France de rebellion, conjura* ... *conſpiration, ſedition, et autres crimes, deſquels* ... *Ciel et la Terre les cognoiſt eux-meſmes eſtre* ... *et coupables.* S. l. 1560. 4; et in *Mém. de C* ... T. I. p. 360-397. — Fraudes Guiſiorum li ... rime notantur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 234.

Suplication etc.

Suplication et Rémonſtrance adreſſée au Ro ... *Navarre et autres Princes du Sang de France,* ... *la delivrance du Roy et du Royaume;* in *Mé* ... *Condé* T. I. p. 490-528.

Cf. DE FONTETTE l. c.

La maniere etc.

La maniére d'appaiſer les troubles qui ſont ... *tenant en France, et pourront eſtre ci-après;* ... *Reine Mere du Roy.* ibid. p. 584-619. — Scri ... ſumma dexteritate elaborata!

Cf. DE FONTETTE l. c.

de l'Hoſpital.

Diſcours fait par M. le Chancelier DE L'HOSPI ... *dans le Parlement de Paris, avec la Réponſe d* ... *le premier Préſident, du 5 Juillet* 1560. 8. Et ... *Mém. de Condé* T. I. p. 542-547.

Alia *ejuſdem* oratio, cum reſponſione e ... dem Praeſidis, die 7 Sept. 1560. 8. Et in *M* ... *de Condé* T. I. p. 574-578.

Rem

Remonſtrance aux Princes du Sang, touchant les affaires de noſtre temps; ibid. T. II. p. 215-220. Remonſtrance.

Remonſtrance ſur la réformation des Trois Eſtats de France, et principalement de l'Eſtat Eccleſiaſtique, faite en l'Aſſemblée du Tiers-Eſtat, convoqué en l'Hoſtel de la Ville de Paris (le 8 Nov. 1560). ibid. p. 649-655. — Secuſſius opinatur, ſcriptum hocce non fuiſſe publicum, ſed elaboratio hominis privati ex ordine Proteſtantium; quod et de ſubſequente valere dicitur.

Les Eſtats de France opprimez par la tyrannie de Guiſe, au Roy leur Souverain Seigneur; ibid. T. I. p. 405-410. Les Eſtats etc.

MARCI ANTONII MURETI ad Pium IV Pont. Max. pro Franciſco II, Galliarum Rege, Oratio gratulatoria. *Hanoviae* 1613. 8. Muretus.

Sommaire recit de la calomnieuſe accuſation de Mr. le Prince de Condé; avec l'Arreſt de la Cour, contenant la Declaration de ſon Innocence; in *Mém. de Condé* T. II. p. 373-388. Sommaire recit etc.

Calculation des Deniers de France. à Paris 1560. 8. Calculation etc.

Harangue du Peuple François contre la rebellion; par G. DES AUTELS, *Gentilhomme Charrolois Juriſconſulte.* à Paris 1560. 8. des Autels.

Eſclairciſſement des veritables Quatrains de Maiſtre MICHEL NOSTRADAMUS, *Docteur et Profeſſeur en Medicine, Conſeiller et Medecin ordinaire des Roys Henri II, François II et Charles IX, grand Aſtrologue de ſon temps, et ſpecialement pour la connoiſſance des choſes futures.* S. l. 1656. 16. — Jactationes iſtae aſtrologicae ac circumforaneae per ſe quidem indignae ſunt, quibus in bibliotheca hiſtorica locus concedatur: ſed huius libri meminimus ob bene multas res iſto tempore geſtas, ad illuſtrationem ſomniorum Noſtradamus.

 Noſtra-

tres du Cardinal de Lorraine, ... voyées au ... Roy aux Cours de Parlement, du dernier de 1560: ibid. p. 347-360.

Reſponſe etc. *Reſponſe Chreſtienne et défenſive ſur aucuns p... calomnieux contenus en certaines Lettres envoyé... Baillifs, Seneſchaux et Lieutenants du Roy; pa... quelles le Cardinal de Lorraine, et ſon Frere, leurs adhérans, ennemis mortels du genre Chr... traiſtres à la Couronne, Tyrans et Pyrates ſur ... ple François, veulent malicieuſement et fau... charger les Eſtats de France de rebellion, con... conſpiration, ſedition, et autres crimes, de ... Ciel et la Terre les cognoiſt eux-meſmes eſtre ... et coupables.* S. l. 1560. 4; et in *Mém. de* ... T. I. p. 360-397. — Fraudes Guiſiorum ... rime notantur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 234.

Suplication etc. *Suplication et Rémonſtrance adreſſée au R... Navarre et autres Princes du Sang de France, ... la deliverance du Roy et du Royaume;* in *Mé... Condé* T. I. p. 490-528.

Cf. DE FONTETTE l. c.

La maniere etc. *La manière d'appaiſer les troubles qui ſont ... tenant en France, et pourront eſtre ci-après: ... Reine Mere du Roy.* ibid. p. 584-619. — Sc... ſumma dexteritate elaborata!

Cf. DE FONTETTE l. c.

de l'Hopital. *Diſcours fait par M. le Chancelier* DE L'HOPI... *dans le Parlement de Paris, avec la Réponſe ... le premier Préſident, du 5 Juillet* 1560. 8. ... *Mém. de Condé* T. I. p. 532-547.

Alia *eiuſdem* oratio, cum reſponſione ... dem Praeſidis, die 7 Sept. 1560. 8. Et in ... *de Condé* T. I. p. 574-578.

Re

Remonſtrance.

Remonſtrance aux Princes du Sang, touchant les affaires de noſtre temps; ibid. T. II. p. 215-220.

Remonſtrance ſur la réformation des Trois Eſtats de France, et principalement de l'Eſtat Eccleſiaſtique, faite en l'Aſſemblée du Tiers-Eſtat, convoqué en l'Hoſtel de la Ville de Paris (le 8 Nov. 1560). ibid. p. 649-55. — Secuſſius opinatur, ſcriptum hocce non fuiſſe publicum, ſed elaboratio hominis privati ex ordine Proteſtantium; quod et de ſubſequente valere dicitur.

Les Eſtats etc.

Les Eſtats de France opprimez par la tyrannie de Guiſe, au Roy leur Souverain Seigneur; ibid. T. I. p. 405-410.

Muretus.

MARCI ANTONII MURETI ad Pium IV Pont. Max. pro Franciſco II, Galliarum Rege, Oratio gratulatoria. *Hanoviae* 1613. 8.

Sommaire recit etc.

Sommaire recit de la calomnieuſe accuſation de Mr. le Prince de Condé; avec l'Arreſt de la Cour, contenant la Declaration de ſon Innocence; in *Mém. de Condé* T. II. p. 373-388.

Calculation etc.

Calculation des Deniers de France. à Paris 1560. 8.

des Autels.

Harangue du Peuple François contre la rebellion; par G. DES AUTELS, *Gentilhomme Charrolois Juriſconſulte.* à Paris 1560. 8.

Noſtradamus.

Eſclairciſſement des veritables Quatrains de Maiſtre MICHEL NOSTRADAMUS, *Docteur et Profeſſeur en Medecine, Conſeiller et Medecin ordinaire des Roys Henri II, François II et Charles IX, grand Aſtrologue de ſon temps, et ſpecialement pour la connoiſſance des choſes futures.* S. l. 1656. 16. — Jactationes iſtae aſtrologicae ac circumforaneae per ſe quidem indignae ſunt, quibus in bibliotheca hiſtorica locus concedatur: ſed huius libri meminimus ob bene multas res iſto tempore geſtas, ad illuſtrationem ſomniorum

 Noſtra-

promitti, verba dari. Abiit igitur in
1572, facilique impetrato ad Reginam
nam Medicaeam, ex Henrico II Rege
tum Regni moderatricem, acceſſu,
fuit. Rediens inde Patavium ad uxore
lo poſt prole nova eſt auctus, *Henrico*
nato d. 30 Oct. a. 1576 in oppido agri
quod Plebis Sacci vocant. Nomen fili
tum ad gratam beneficiorum acceptor
gina et Henrico III memoriam teſtan
lius, egregia indole florens, omne tem
diſpoſitione in paleſtram et litterar
contulit, ut brevi et arma et equos
tractaret, probeque non minus orator
poeticam facultatem exerceret. Du
Lutetiam delatus, et a Catharina Reg
bis aulae adſcriptus fuit. Tum philoſo
addixit excolendae. Catharina Reg
tua a. 1589, caſtra ſequi decrevit.
bello adiit multa, proeliis et obſidion
nenſi fatigatus. In ipſis expeditionib
et hiſtoriarum lectioni et philoſophiae
Intentus inter haec fuit deſcribendo b

catus fuit cum Thoma Stiliano, Apulo equi- altercationibus de re litteraria. Res a ver- ad arma et certamen ſingulare pervenit, in o diſceſſit ſuperior a. 1606. Contulit deinde e Venetias, atque iſti reipublicae perpetuo e dedidit, honeſto ſtipendio donatus, quod le per totum vitae ſuae tempus meruit, variis cundis muneribus adhibitus in Creta inſula, tractu Illyrico, Brixiae, caeterisque terrae tinentis regionibus. Intra triginta annos ux, a. 1630 hiſtoriam ad finem perduxit. dium vero ex eo conceptum intercepit caſus menſes perpaucos miſerabilis. Quum enim a Aloyſii Georgii, copiarum terreſtrium fecti, Cremam iter ſuſcepiſſet Davila, ut ma urbi eiusque regionis militibus praeeſſet, d S. Michaelis pagum in agro Veronenſi ve- et, ad loci cauponam divertens cum uxore beris, ibi pernoctaturus; exceptus fuit ab la quodam, quem ab immani feritate Tur- a vocabant, et qui carros ad transportandas vilae ſarcinas parare iuſſus fuerat, ſuper coe- a inſolentiſſimis verbis et ſclopo exploſo, cu- ictu traiectus, miſere in uxoris gremio et in- filiorum amplexus obiit. Nondum egreſſus rat Davila annum aetatis ſuae LI, dignus vita turniore, qui e tot proeliis bellicisque diſcri- nibus evaſerat incolumis.

Magni merito fit haec Davilae hiſtoria, quum commentandi accurationem, tum propter in- ſtigationem ſollertem cauſſarum, quae gra- ſimos iſtos motus concitarunt, elegantiſſi- sque perſonarum imagines, aliaque ſcriptae rate et libere hiſtoriae ornamenta. Nec ta- n immunis eſt errorum; certe Mezeraeus in toria Franciae contendit, ſe duo millia pecca-

torum

tur facta obliqua, myſteria, fraudes
politica. Una rei cuius iam geſtae c
ſita non contentus, venatur tres
alias, de quibus forſan nemo cogita
Iuſte ſaepenumero iudicat de rebus
animumque fanaticum adverſus Re
occulere nequit. Narratio eius ma
tem dictione vivida animatur. Exim
ſolet expugnationes urbium, proelia
plebeios. Magnam veritatis ſpeciem
runt eius deſcriptiones locorum
Nomina locorum ac perſonarum Fran
corrupta occurrunt. Interpres ope
in appellandis rebus bellicis, quas ve
rarunt, verborum circumſcriptionem
Bembi et Jovii imitatus, adhibuit: in
Gallicarum familiarum agnominibus,
Idem vitam Davilae deſumſit tam ex
quam ex ea, quam *Apoſtolus Zenus* ei
riae praepoſuit. Idem denique ad
cem reiecit uberrimas notas, ex eiu
ſcriptoribus depromtas, easque orn

in re et interpres Theotiſcus iure reprehenditur.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 133 ſqq.
LENGLET T. XII. p. 209 ſq.
NICERON T. XXXIX. p. 140 ſqq. et ſecundum verſionem Theotiſcam T. XIII. p. 356 ſqq.
RAPINI *Reflexions ſur l'hiſtoire* T. II. p. 235. 277. 293 ſqq. ed. Amſt. 1709.
Acta Erud. a. 1737. p. 148-151.
ANQUETIL l. c. p. LIV-LVII, ubi comparatio pulchra inter Thuanum ac Davilam exhibetur.
DE FONTETTE T. II. p. 366.
Neue allgem. teut. Bibl. T. XI. p. 441-446.

Remarques ſur l'hiſtoire de Davila; in *Mémoires de Beauvais-Nangis, ou l'Hiſtoire des Favoris François* (à Paris 1665. 12). — Auctor anonymus, religioni Proteſtantium addictus, Davilam, iniuſtum erga hanc religionem, iure caſtigat: interdum tamen ipſe fines aequitatis transgreſſus videtur. Remarques etc.

Hiſtoria di Francia, di HOMERO TORTORA, *da Peſaro, nella quale ſi contengono le coſe avvenute ſotto Franceſco II, Carlo IX, Errico III et Errico IV,* in Venetia 1619. III Voll. in 4. — Auctor obſcurus, cuius opus aeque obſcurum nequitiarumque inhumanarum et calumniarum plenum merito non amplius legitur. Tortora.

Hiſtoire de la Religion et de l'Eſtat de France, depuis la mort du Henry II juſqu'au commencement des troubles en 1560. (à Genève) 1565. 8. — Haillanus in praefatione ad hiſtoriam Francicam affirmat, librum huncce, raro obvium, auctorem habere DE MONTAGNE, Praeſidem olim urbis Montiſpeſſulanae, religionem Reformatorum profitentem. (de Montagne) Hiſtoire etc.

Hiſtoire de l'Eſtat de France, tant de la Republique que de la Religion: ſous le Regne de François II. (de la Planche) Hiſtoire etc.

tientes, maxime vero in Guiſios, in
lem de Lotharingia potiſſimum, qui,
iſto nimium ſibi arrogans, variis modi
dabatur.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 73 ſq.
DE FONTETTE T. I. p. 379.

◆ ◆ ◆

de l'Hospi-tal. De ſacra Franciſci II, Galliarum R
tiatione, Regnique ipſius adminiſtra
dentia, MICHAELIS HOSPITALII ſermo
ſcriptus. *Pariſiis* 1560. 8; et inter ca
cueil de Poeſies in fol. et in 8.

Eiusdem Carmen de ſacra initiation
II; de Meti urbe capta et liberata, ad
Lotharingum Epiſtola; de Caleti,
Theavillae expugnatione; de nuptiis
et Mariae Stuartae; et Epiſtola ad M
Regis ſororem. *ibid.* eod. 8; et in e
cueil de poeſies.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 233.

Tumultus Ambo... Tumultus Amboſianus, hoc eſ

enſemble un Advertiſſement et une Complainte au peuple François. S. l. 1560. 8. *à Strasbourg* 1560. 12. *Advertiſſement* et *Complainte* leguntur quoque in *Mémoires de Condé* T. I. p. 402 ſqq. ed. Secuſſianae. — Auctor hiſtoriae contendit, coniurationis Amboſianae participes unice contra Guiſios machinatos, ideoque minime criminis laeſae maieſtatis reos fuiſſe.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 233 ſq.

Le Salve Regina *des Priſonniers arretés au Chaſteau d'Amboiſe.* S. l. et a. 8. Le Salve Regina etc.

Les Eſtats de France opprimez par la tyrannie de Guiſe, au Roy leur Souverain Seigneur; in *Mémoires de Condé* T. I. p. 405-410. (Hic et in poſterum ubique ad editionem Secuſſianam ablegabimus.) Les Eſtats de France etc.

Epiſtre envoyée à la Royne-Mere du Roy, au commencement du Régne de Très-Chreſtien Roy François ſecond, en laquelle eſt ſommairement reſpondu aux calomnies deſquelles on a par cy-devant chargé malitieuſement ceux qui font profeſſion de l'Evangile; ibid. T. II. p. 639-644. Epiſtre etc.

Deux Requeſtes de la part des fideles de France, qui déſirent vivre ſelon la reformation de l'Evangile, données pour préſenter au Conſeil tenu à Fontainebleau, au mois d'Aouſt 1560; ibid. p. 645-648. Deux Requeſtes etc.

Pouvoir obtenu par le Duc de Guiſe du Roy François II. à Amboiſe 1559. 4. et in *Mém. de Condé* T. I. p. 342-346. Pouvoir etc.

Lettres du Roy FRANÇOIS II *au Roy de Navarre, eſcrites après le Tumulte d'Amboiſe;* in *Mém. de Condé* T. I. p. 398 ſqq. François II.

Lettres du Roy FRANÇOIS II *aux Cours de Parlement de France; avec une briéve expoſition des Let-*

tres du Cardinal de Lorraine, ... ,tes au nom Roy aux Cours de Parlement, du dernier de M 1560: ibid. p. 347-360.

Reſponſe etc.

Reſponſe Chreſtienne et déffenſive ſus aucuns poin caloinnieux contenus en certaines Lettres envoyées Baillifs, Seneſchaux et Lieutenants du Roy; par quelles le Cardinal de Lorraine, et ſon Frere, leurs adhérans, ennemis mortels du genre Chreſ traiſtres à la Couronne, Tyrans et Pirates ſus le ple Françoiſ, veul nt malicieuſement et fauſſem charger les Eſtats de France de rebellion, conjurat conſpiration, ſedition, et autres crimes, dequoi Ciel et la Terre les cognoiſt eux-meſmes eſtre m et coupables. S. l. 1560. 4; et in *Mém. de Co* T. I. p. 360-397. — Fraudes Guiſiorum lib rime notantur.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 234.

Suplication etc.

Suplication et Rémonſtrance adreſſée au Roy Navarre et autres Princes du Sang de France, p la delivrance du Roy et du Royaume; in *Mém. Condé* T. I. p. 490-528.

Cf. DE FONTETTE l. c.

La maniere etc.

La maniére d'appaiſer les troubles qui ſont m tenant en France, et pourront eſtre ci-après: à Reine Mere du Roy. ibid. p. 584-619. — Scrip ſumma dexteritate elaborata!

Cf. DE FONTETTE l. c.

de l'Hopital.

Diſcours fait par M. le Chancelier DE L'HOPITA *dans le Parlement de Paris, avec la Réponſe de le premier Préſident, du 5 Juillet* 1560. 8. Et *Mém. de Condé* T. I. p. 532-547.

Alia eiuſdem oratio, cum reſponſione ei dem Praeſidis, die 7 Sept. 1560. 8. Et in *M de Condé* T. I. p. 574-578.

Remo

Remonſtrance aux Princes du Sang, touchant les affaires de noſtre temps; ibid. T. II. p. 215-220. Remonſtrance.

Remonſtrance ſur la réformation des Trois Eſtats de France, et principalement de l'Eſtat Eccleſiaſtique, faite en l'Aſſemblée du Tiers-Eſtat, convoqué en l'Hostel de la Ville de Paris (le 8 Nov. 1560). ibid. p. 649-55. — Secuſſius opinatur, ſcriptum hocce non fuiſſe publicum, ſed elaboratio hominis privati ex ordine Proteſtantium; quod et de ſubſequente valere dicitur.

Les Eſtats de France opprimez par la tyrannie de Guiſe, au Roy leur Souverain Seigneur; ibid. T. I. p. 405-410. Les Eſtats etc.

MARCI ANTONII MURETI ad Pium IV Pont. Max. pro Franciſco II, Galliarum Rege, Oratio gratulatoria. *Hanoviae* 1613. 8. Muretus.

Sommaire recit de la calomnieuſe accuſation de Mr. le Prince de Condé; avec l'Arreſt de la Cour, contenant la Declaration de ſon Innocence; in *Mém. de Condé* T. II. p. 373-388. Sommaire recit etc.

Calculation des Deniers de France. à Paris 1560. 8. Calculation etc.

Harangue du Peuple François contre la rebellion; par G. DES AUTELS, *Gentilhomme Charrolois Juriſconſulte.* à Paris 1560. 8. des Autels.

Eclairciſſement des veritables Quatrains de Maiſtre MICHEL NOSTRADAMUS, *Docteur et Profeſſeur en Medecine, Conſeiller et Medecin ordinaire des Roys Henri II, François II et Charles IX, grand Aſtrologue de ſon temps, et ſpecialement pour la connoiſſance des choſes futures.* S. l. 1656. 16. — Jactationes iſtae aſtrologicae ac circumforaneae per ſe quidem indignae ſunt, quibus in bibliotheca hiſtorica locus concedatur: ſed huius libri meminimus ob bene multas res iſto tempore geſtas, ad illuſtrationem ſomniorum Noſtradamus.

 Noſtra-

Noſtradami, cuius et vitae deſcriptio ineſt, a
ditas.

Pigna. *Orazione di* GIOV. BATTISTA PIGNA, *nella m*
te di Franceſco II, Rè di Francia; in collectio
quae inſcribitur: *Orazioni volgarmente ſcritte*
molti Huomini illuſtri (Vinegia 1584. 4).

Regius. Ad illuſtriſſimam Reginam Catharinam, Fra
ciſci II, Franciae Regis matrem, Conſola
LUDOVICI REGII, ubi per occaſionem ex
eius notabilis exponitur. *Pariſiis* 1560. 8.
ante *eiusdem* Vitam Guil. Budaei; *ibid.* 1577. 8

B. *Scriptores recentiores.*

Varillas. *Hiſtoire de François II; par* ANTOINE VAR
LAS; poſt eiusdem hiſtoriam Henrici II, ſu
commemoratam.

Remarques etc. *Remarques critiques ſur un extrait de l'Hiſtoire*
François II (par Varillas) p. 269; par un B
dictin; in *Journal de Verdun* a. 1761. N
p. 376 ſqq.

Henault François II. *François II, Roi de France (Tragédie) en c*
Actes; (par M. le Préſident CHARLES JEAN FR
ÇOIS HENAULT. S. l. 1748. 8. *à Paris* 1760. 8
Meminimus huius libri ob fidem hiſtoricam
propter annotationes adiectas.

Anquetil Esprit de la Ligue. *L'Eſprit de la Ligue, ou Hiſtoire politique*
troubles de France, pendant les XVIe. et XVIIe.
cles. (Par M. LOUIS PIERRE ANQUETIL *Cha*
noine régulier de la Congrégation de France, Correſp
dant de l'Académie Royale des Inſcriptions et Be
Lettres.) à Paris 1767. III Voll. in 12 mai.
conde Edition corrigée et augmentée. ibid 1771.
Voll in 12 mai. (Huic editioni nomen auct
praefigitur). — Hiſtoria motuum, Franc
inde ab a. 1550 usque ad a. 1599 miſerrime q
factum, per libros octo diviſa, egregie del
be

bitur. Quod ſi auctor hinc inde a declamando ſe abſtinuiſſet, perfecta fuiſſet praedicanda. In rebus religioſis aequior quidem multis aliis hiſtoricis videtur: nec tamen prorſus partium ſtudium exuere potuit. Tomo primo praemittuntur, *Obſervations ſur les Ouvrages cités dans l'Eſprit de la Ligue.* Quorum librorum numerus eſt 87. De maiore eorum parte recte iudicatur. Codices bibliothecae regiae manu ſcriptos, huc ſpectantes, neglexit Anquetilus, quia eorum multitudo eum deterruit. Ratio, mehercle, futilis atque inanis! Uno ſaltem codice bibliothecae S. Genovefae uſus eſt, inſcripto: *De la Religion catholique en France par M.* DELEZEAU, *Conſeiller d'Etat;* cuius intelligentia laudatur. Tomo tertio index rerum ſubiungitur.

Cf. (HALLERUS in) *Götting. gel. Anzeigen* a. 1767. p. 1075-1080. 1116 ſq.

The Hiſtory of France during the reigns of Francis II and Charles IX. By WALTER ANDERSON *D. D.* London 1769-1782. V Voll. in 4. — Narratio rerum geſtarum ineſt copioſa, a partium ſtudio aliena, dignitatique hiſtoriae conſentanea. Praemittitur ſuccincta hiſtoria rerum, ante Franciſci II regnum actarum. Ad quemnam temporis finem hiſtoria deducta ſit, neſcimus. Anderſon.

Hiſtoire de François II, Roi de France; ſuivi d'un Diſcours de l'Italien de Michel Suriano, *Ambaſſadeur de Veniſe en France, ſur l'état de ce royaume à l'avenement de Charles IX au trône.* à Paris 1783. II Voll. in 8. Hiſtoire de François II.

§. X.

REGNUM CAROLI IX.

a. 1560 — 1574.

A. *Fontes.*

Bruslart. *Journal des choſes plus remarquables arrivées France depuis la mort d'Henry ſecond, arrivée le d nier de Juin M. D. LIX juſques à la Bataille de Mo contour, laquelle fuſt donné le 3 Octobre M. D LXI. Le tout recueilly par Meſſire* PIERRE (ſ. potius N COLAUS) BRUSLART, *Abbé de Joyenval, Chano de Notre-Dame de Paris, et Conſeiller Clerc au Parlement, ou pluſtoſt au Grand Conſeil etc.* in M *moire de Condé.* T. I. p. 1-211. — Secuſſi primum hoc diarium vulgavit, cuius aucto mortuus a. 1597, aſſecla erat religionis Roma no-Catholicae familiaeque Guiſianae ſtrenu Diarium ipſum dictione quidem tenui eſt co ſcriptum: ſed traduntur inibi res geſtae mag momenti, chartaeque utiles alibi vix occurren tes. Lacuna ineſt inde a d. 25 Auguſti a. 15 usque ad d. 23 Sept. 1567. Editor adiecit anim verſiones doctas haud paucas.

Cf. Praefatio SECUSSII ad T. I. Commentarior Condenſium.
DE FONTETTE T. II. p. 254.

de la Noue. *Obſervations ſur pluſieurs choſes advenues trois premiers troubles ſous Charles IX depuis 1562 juſqu'en 1570, avec la vraie declaration de pluſpart d'icelles; par* (FRANÇOIS) DE LA NO († 1591); in eiusdem *Diſcours politiques et m taire, à Basle 1587. 4).* — Veritatis ſtudio m xime hae obſervationes ſe commendant.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 255.

La vraie et entiere Hiſtoire des derniers troubles, avenus tant en France qu'en Flandres, depuis l'an 1562 jusqu'en 1570, en quatorze livres. à Cologne 1571. 8. *à Basle* 1572. 8. *à la Rochelle* 1573. 8. — *comprise en dix-huit Livres, dont les cinq derniers sont nouveaux, et les autres revus, enrichis et augmentés de plusieurs choses notables.* à Basle 1579. II Voll. 8. — Incipit haec hiſtoria a. 1562 finitque a. 1577. Negligenter ſcripta haud magni aeſtimatur: inſervire tamen poteſt illuſtrationi rerum geſtarum, alibi minus copioſe expoſitarum. Calvini aſſeclae in concilio, Rupellis a. 1581 habito, eandem, tanquam mendaciorum et calumniarum plenam condemnarunt. *Haillanus* in praefatione ad *Hiſtoire de France* opus adſcribit LANCELOTO DE VOËSIN, Domino DE LA POPELINIERE, qui quidem religioni Reformatae primum addictus, tamen Romano-Catholicam profeſſus, obiit a. 1608. An et quatenus hoc opus ab alio eiusdem auctoris, ſupra §. VIII recenſito, differat, alii videant. (de la Popeliniere) vraie et entiere hiſtoire etc.

LE LONG ET DE FONTETTE T. II. p. 257.

Memoires de l'Eſtat de France ſous Charles neufiéme, contenant les choſes les plus notables faites et publiées, tant par les Catholiques que par ceux de la Religion, depuis le troiſième Edit de pacification fait au mois d'Août 1570 *juſqu'au Regne de Henry III; avec pluſieurs Pieces et Traités.* à Meidelbourg (i. e. *Middelbourg*) 1576. III Voll. in 8. — *augmentées de Memoires de la troiſième Guerre civile.* ibid. 1578. III Voll. in 8. Exſtare etiam dicitur editio, a. 1577 curata. Anno 1578 hi commentarii Middelburgi apud Wolfium bis prodierunt: prima vice typis minutioribus, ſine commentariis de bello civili tertio: altera vice, cum iisdem, typisque maioribus oculoque gratioribus. — Col- Memoires de l'Eſtat etc.

vulgo editor fertur.

Cf. LENGLET T. XII. p. 186 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 268.

de Calliere. *Hiſtoire de Jacques de Matignon,*
France, et de ce qui s'eſt paſſé depuis
François I (en 1547), *jusqu'à celle*
chal (en 1597); *par* (JACQUES) DE
Maréchal de Bataille des Armées du Roi
Paris 1661. fol. — Ex chartis fide
hiſtoria militaris compoſita dicitur.

Cerni. *Commentarii di* ANTONIO FRANCE
Corſo, ne' quali ſi deſcrive la guerra ulti
cia, la celebratione del concilio Tridentin
d'Orano, l'impreſa del Pignone, e l'iſto
dio di Malta. Roma 1567. 4.

(Maſſon) Hiſt. vitae etc. Hiſtoria Vitae Caroli IX, Franco
S. l. 1575. 8. In JOH. PAPIRII MASS
auctor eſt huius hiſtoriae) Elogiis, e
Barlesdens (*Pariſ.* 1638. 8) p. 507 ſqq.
moires de Caſtelnau T. III. p. 15-29. ed
dofredianae; adiecta eſt verſio Franco
Panegyricum potius quam hiſtoriam

n, quatuor libros ultimos occupat. Opus, omnia huius auctoris, feſtinanter protruſum, oque naevorum plenum. Prima editio raro tur.

f. FREYTAGII Annal. litt. p. 80 ſq.
EMENT T. III. p. 73 ſq.
E FONTETTE T. II. p. 269 ſq.

Mémoires d'Eſtat par M. DE VILLEROY, *Con-* de Villeroy.
ler d'Eſtat, et Secretaire de commandemens des Rois
rles IX, Henry III, Henry IV, et de Louis
II, à preſent regnant. à Paris 1622. 4. *à Sedan*
22. 4. *à Paris* 1624. 8. Iidem commentarii,
cti tribus tomis a MESNILO DE BAZIRE, Parla- Du Meſnil Bazire.
nti Pariſini cauſſarum patrono, hoc titulo:
moires d'Eſtat, recueillis de divers Memoires en-
e de ceux de M. de Villeroy, deuxième, troiſième
quatrième volumes. à Paris 1628-1634. 8. *ibid.*
36. IV Voll. in 8. *ibid.* 1665. IV Voll. in 12. *à*
ſterdam (ſ. potius *à Trévoux*) 1725. VII Tomi
II Voll. in 12. — Auctori, NICOLAO DE UFVILLE, Domino DE VILLEROY († 1617) ecipue fuit cura, ut Ducem Cenomanenſium nrico IV Regi reconciliaret. Quum vero nnulla in ipſius actionibus carperent aemuli, erae pretium duxit, ut ea uberius explicaret; c commentarios hosce concinnavit, in qui- s ea maxime, quae intra a. 1575 et 1604 ab ctore geſta ſunt, deſcribuntur. Multa igitur videas, quae, quum nemo, quam auctor ſter, melius haberet perſpecta, fruſtra apud os quaeſiveris: tamen alii longe plura, a viro i, exſpectarunt, v. g. cauſſas rerum quarun- m memorabilium ſecretas. Sed hi auctoris em, apologiam adminiſtrationis ſuae ſcriben- , haud reputarunt, ideoque iniurii erga aucto- n videntur. Ipſe commentarios luci publicae

non

non expoſuit, ſed *Augerius de* [illegible] *Mem*, Don *de Gromier*. Dictio ſola lectores minime [illegible] Tria volumina, a Bazino poſtea addita, c nent theſaurum ſcriptorum maximam p[illegible] ante ineditorum magni aeſtimandum, ep[illegible] Principum, Inſtructiones, quas appellant, que monimenta, in ſchedis Villaregii re[illegible] Praemiſſi ſunt volumini ſecundo Diſcurſus nulli, quos vocant, politici.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 201 ſq.
MENCKENIUS l. c. p. 425 ſq.
LENGLET T. XII. p. 237 ſq.
ANQUETIL l. c. p. XXXVI ſq.
GRIFFET l. c. p. 140 ſq.
DE FONTETTE T. III. p. 73.

de Sully. *Diſcours ſur l'excellence des Mémoires de* [illegible] *Villeroy*: *par* MAXIMILIEN DE BETHUNE, *D*[illegible] SULLY; in eius *Mémoires* (Pariſ. 1662. fol.) [illegible] p. 125 ſqq. — Diſſertatio arte critica [illegible] rata!

de Villegomblain. *Les Memoires des Troubles arrivés en F*[illegible] *ſous les Regnes des Rois Charles IX*, *Henry* [illegible] *Henry IV*. *Avec les Voyages des Sieurs de Ma*[illegible] *et de Joyeuſe*, *au Levant et de Poitou*. *Par* [illegible] *ſieur* DE VILLEGOMBLAIN. à Paris 1668. II in 12. - Auctoris nomen integrum [illegible] habet: FRANÇOIS DE RACINE *Seigneur* DE [illegible] LEGOMBLAIN. Ipſe quidem hos comment[illegible] bene et ingenue compoſitos, rerumque m[illegible] rabilium, bellicarum in primis, quibus ip[illegible] terfuit, plenos, haud in lucem edidit, ſed [illegible] eius mortem eius nepos, *Ricardus de Vill*[illegible] *blain*. Illuſtratur iisdem hiſtoria ab a. 156[illegible] que ad a. 1602.

Cf. LENGLET T. XII. p. 257, ubi etiam de e[illegible] horum commentariorum ſermo eſt, in qu[illegible]

folia, quam in aliis continentur, reſecta forſan, quia auctor varia in iis expoſuerat, quae memoriae Henrici IV Regis obnoxia viſa ſunt.

ANQUETIL l. c. p. XLVI.
DE FONTETTE T. II. p. 371.

Memoires d'Eſtat de (PHILIPPE) HURAULT *Comte de* CHIVERNY, *Chancelier de France; avec une Inſtruction à ſon fils, et la Genealogie de la Maiſon des Huraults.* à Paris 1636. 4. *à Paris et à la Haye* 1664. II Voll. in 12. *à la Haye* 1720. II Voll. in 12. Editio princeps praeſtat reliquis. Curavit eam quidem auctoris filius ſecundo genitus, *Philippus Hurault*, Abbas *de Pont-Levoy*, ſed non typis mandavit, mortuus a. 1628 *). Pater hosce commentarios in gratiam liberorum, per modum teſtamenti conſcriptos reliquit, in quibus etſi vitam omnem ab anno nativitatis, qui fuit 1528, recenſeat, accuratius tamen res ſuas pariter ac publicas ab a. 1578, quo Cancellarii dignitas illi demandata eſt, usque ad annum mortualem 1599 perſequitur. Hiſtoriam mortis filius addidit. Editiones ſequiores genealogiam, quam titulus innuit, non habent. Codices manu ſcripti ampliorem hiſtoriam, quam editiones typis expreſſae, comprehendere dicuntur. Monita auctoris, filio ac filiae natu majori exhibita, ſtilo gratiore elaborata ſunt, quam hiſtoria ipſa, in quo fortaſſe plura memorabilia haud ſatis nota exſpectaveris, vix autem nonnulla invenies. Peccata adeo contra veritatem hiſtoricam paſſim occurrunt, ex parte incuria deſcriptorum irrepta.

de Chiverny.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 219 ſqq.
MENCKENIUS l. c. p. 426 ſqq.

ANQUE-

*) Editor nomen ſuum occultans, affirmat, ſe archetypum aut autographum feliciter unquam reperiſſe.

Cardinal de Lorraine *L'Oraiſon du Cardinal* DE LORRAINE, *la dite Aſſemblée.* .... 12.

Diſcours. *Diſcours des Actes de Poiſſy, contenant ... mencement de l'Aſſemblée, l'entrée et iſſue ... loque des Prelats de France, et Miniſtres de ... gile: l'ordre y gardé: enſemble la Harangue ... Charles IX. Avec les ſommaires points de ... ſons de Monſieur le Chancelier, Théodore de ... et du Cardinal de Lorraine;* in *Mém. de Con...* p. 490-519. De eodem colloquio cop... fert DE LA PLACE in *Commentaires de l'...* *la Religion et Republique* L. VI et VII.

Grimaudet. *Remonſtrance aux Etats d'Anjou, aſſe... Angers;* par FRANÇOIS GRIMAUDET 1561. 8.

Boſquet. Hugonaeorum haereticorum Toloſa... iuratorum profligatio (a. 1561); a GEORG... QUETO, Iuriſconſulto. Toloſae 1563. 8. *eogallice.* ibid. eod. 12.

Lettre etc. *Lettre écrite au nom de la Nobleſſe du ... du Quercy, Perigord etc. à Mrs. de Burie ... Monthuc, pour leur demander juſtice des ... Huguenots;* in *Mém. de Condé* T. III. p. 1...

Hiſtoire etc. *Hiſtoire veritable de la mutinerie, tumulte ... ditum, faites par les Preſtres Sainct Meda... tre les Fideles, le 27 Dec. 1561;* ibid. p. 541-548.

Reponſe etc. *Reponſe aux Remonſtrances faictes co... Placards, attachés le 18 Avril 1562, en ce ... touchant le faict de la Paroiſſe de S. Medard.* 1562. 8.

La maniére etc. *La maniére d'appaiſer les troubles; à la ...* S. l. 1561. 8.

Marlorat etc. *Remonſtrances à la Reine Mere, pour ceux ... ſont perſecutés pour la parole de Dieu;* par AUGU... MARLORAT. S. l. 1561. 12.

Reponſe (*de* NICOLAS DURAND, *Chevalier* DE VILLEGAIGNON) *aux Remonſtrances* (*précédentes*). Paris 1561. 8. — de Villegaignon.

L'Etrille de Nicolas Durand, dit le Chevalier de Villegaignon. S. l. 1561. 12. — Etrille etc.

La ſuffiſance du Chev. de Villegaignon pour ſa retenue en l'Eſtat du Roy: Item *l'eſpouſſette des Armoiries de Villegaignon, pour bien faire luire la fleur de lys, que l'Etrille n'a point touchée.* S. l. 1561. 12. — La ſuffiſance etc.

L'Amende honorable du Chev. de Villegaignon. S. l. 1561. 12.

La Reponſe aux Lettres du même, adreſſées à la Reine Mere: enſemble la confutation d'une hereſie miſe en avant par ledit Villegaignon, contre la ſouveraine puiſſance et autorité des Roys. S. l. 1561. 12. — Amende etc.

Reponſe aux libelles et injures publiées contre N. Durand de Villegaignon; par le même. à Lyon 1562. . . — de Villegaignon.

Edit du Roy ſur la Reſidence des Eveſques et autres Prelats Eccleſiaſtiques, et de la correction des Heretiques à eux baillée par ledit Seigneur. à Paris 1561. 8. — Edit.

Exhortation Chreſtienne au Roy de France Treschreſtien, Charles IX, à l'avenement de ſa Couronne; in *Mem. de Condé* T. II. p. 230-266. Ab anonymo Calviniano. — Exhortation etc.

Complainte Apologique des Egliſes de France 1561. *Au Roy, Royne-Mere, Roy de Navarre, et autres du Conſeil;* ibid. p. 288-319. — Complainte etc.

Remonſtrance en forme de Lettre Miſſive, à très-illuſtre et debonnaire Prince Antoine de Bourbon Roy de Navarre; par les Fideles de l'Egliſe de Paris 1566, (ſ. potius 1561. v. Secuſſii nota); ibid. p. 320-324. — Remonſtrance.

Epiſtre envoyée au Roy de Navarre, par les Miniſtres et Egliſe aſſemblés au Nom de Jeſu-

Noſtradami, cuius et vitae deſcriptio ineſt, a
ditas.

Pigna. *Orazione di* GIOV. BATTISTA PIGNA, *nella m*
te di Franceſco II, Rè di Francia; in collection
quae inſcribitur: *Orazioni volgarmente ſcritte*
diverſi Huomini illuſtri (Vinegia 1584. 4).

Regius. Ad illuſtriſſimam Reginam Catharinam, Fra
ciſci II, Franciae Regis matrem, Conſola
LUDOVICI REGII, ubi per occaſionem exi
eius notabilis exponitur. *Pariſiis* 1560. 8.
ante *eiusdem* Vitam Guil. Budaei; *ibid.* 1577. 8.

B. Scriptores recentiores.

Varillas. *Hiſtoire de François II; par* ANTOINE VAR
LAS; poſt eiusdem hiſtoriam Henrici II, ſu
commemoratam.

Remarques etc. *Remarques critiques ſur un extrait de l'Hiſtoi*
François II (par Varillas) p. 269; *par un B*
dictin; in *Journal de Verdun* a. 1761. N
p. 376 ſqq.

Henault François II. *François II, Roi de France (Tragédie) en*
Actes; (par M. le Préſident CHARLES JEAN FR
ÇOIS HENAULT. S. l. 1748. 8. *à Paris* 1760. 8.
Meminimus huius libri ob fidem hiſtoricam
propter annotationes adiectas.

Anquetil Eſprit de la Ligue. *L'Eſprit de la Ligue, ou Hiſtoire politique*
troubles de France, pendant les XVIe. et XVIIe.
cles. (Par M. LOUIS PIERRE ANQUETIL *Chan*
régulier de la Congrégation de France, Corre
dant de l'Académie Royale des Inſcriptions et B
Lettres,) à Paris 1767. III Voll. in 12 mai.
conde Edition corrigée et augmentée. ibid. 1771
Voll. in 12 mai. (Huic editioni nomen auct
praefigitur). — Hiſtoria motuum, Fran
inde ab a. 1559 usque ad a. 1599 miſerrime q
factum, per libros octo diviſa, egregie de
b

bitur. Quod ſi auctor hinc inde a declamando ſe abſtinuiſſet, perfecta fuiſſet praedicanda. In rebus religioſis aequior quidem multis aliis hiſtoricis videtur: nec tamen prorſus partium ſtudium exuere potuit. Tomo primo praemittuntur, *Obſervations ſur les Ouvrages cités dans l'Eſprit de la Ligue.* Quorum librorum numerus eſt 87. De maiore eorum parte recte iudicatur. Codices bibliothecae regiae manu ſcriptos, huc ſpectantes, neglexit Anquetilus, quia eorum multitudo eum deterruit. Ratio, mehercle, futilis atque inanis! Uno ſaltem codice bibliothecae S. Genovefae uſus eſt, inſcripto: *De la Religion catholique en France par M.* DELEZEAU, *Conſeiller d'Etat;* cuius intelligentia laudatur. Tomo tertio index rerum ſubiungitur.

Cf. (HALLERUS in) *Götting. gel. Anzeigen* a. 1767. p. 1075-1080. 1116 ſq.

The Hiſtory of France during the reigns of Francis II and Charles IX. *By* WALTER ANDERSON *D. D.* London 1769-1782. V Voll. in 4. — Narratio rerum geſtarum ineſt copioſa, a partium ſtudio aliena, dignitatique hiſtoriae conſentanea. Praemittitur ſuccincta hiſtoria rerum, ante Franciſci II regnum actarum. Ad quemnam temporis finem hiſtoria deducta ſit, neſcimus. Anderſon.

Hiſtoire de François II, Roi de France; ſuivi d'un Diſcours de l'Italien de Michel Suriano, *Ambaſſadeur de Veniſe en France, ſur l'état de ce royaume à l'avenement de Charles IX au trône.* à Paris 1783. II Voll. in 8. Hiſtoire de François II.

§. X.

REGNUM CAROLI IX.

a. 1560 — 1574.

A. Fontes.

Brulart. *Journal des choſes plus remarquables arrivées en France depuis la mort d'Henry ſecond, arrivée le dernier de Juin M. D. LIX juſques à la Bataille de Moncontour, laquelle fuſt donné le 3 Octobre M. D. LXIX. Le tout recueilly par Meſſire* PIERRE (f. potius NICOLAUS) BRUSLART, *Abbé de Joyenval, Chanoine de Notre-Dame de Paris, et Conſeiller Clerc audit Parlement, ou pluſtoſt au Grand Conſeil etc.* in *Mémoire de Condé*, T. I. p. 1-211. — Secuſſius primum hoc diarium vulgavit, cuius auctor, mortuus a. 1597, aſſecla erat religionis Romano-Catholicae familiaeque Guiſianae ſtrenuus. Diarium ipſum dictione quidem tenui eſt conſcriptum: ſed traduntur inibi res geſtae magni momenti, chartaeque utiles alibi vix occurrentes. Lacuna ineſt inde a d. 25 Auguſti a. 1565 usque ad d. 29 Sept. 1567. Editor adiecit animadverſiones doctas haud paucas.

Cf. Praefatio SECUSSII ad T. I. Commentariorum Condenſium.
DE FONTETTE T. II. p. 254.

de la Noue. *Obſervations ſur pluſieurs choſes advenues aux trois premiers troubles ſous Charles IX depuis l'an 1562 juſqu'en 1569, avec la vraie declaration de la pluſpart d'icelles; par* (FRANÇOIS) DE LA NOUE († 1591); in eiusdem *Diſcours politiques et militaires*, à Basle 1587. 4). — Veritatis ſtudio maxime hae obſervationes ſe commendant.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 255.

La

*La vraie et entiere Hiſtoire des derniers troubles, (de la Popeliniere) vraie et entiere hiſtoire etc.
venus tant en France qu'en Flandres, depuis l'an
62 jusqu'en* 1570, *en quatorze livres.* à Cologne
71. 8. *à Baſle* 1572. 8. *à la Rochelle* 1573. 8. —
*mpriſe en dix-huit Livres, dont les cinq derniers
nt nouveaux, et les autres revus, enrichis et augmen-
de pluſieurs choſes notables.* à Basle 1579. II Voll.
8. — Incipit haec hiſtoria a. 1562 finitque
a. 1577. Negligenter ſcripta haud magni aeſti-
tur: inſervire tamen poteſt illuſtrationi re-
m geſtarum, alibi minus copioſe expoſitarum.
lvini aſſeclae in concilio, Rupellis a. 1581
bito, eandem, tanquam mendaciorum et ca-
mniarum plenam condemnarunt. *Haillanus* in
aefatione ad *Hiſtoire de France* opus adſcribit
NCELOTO DE VOESIN, Domino DE LA POPELI-
ERE, qui quidem religioni Reformatae pri-
um addictus, tamen Romano-Catholicam
ofeſſus, obiit a. 1608. An et quatenus hoc
us ab alio eiusdem auctoris, ſupra §. VIII re-
nſito, differat, alii videant.
X DE FONTETTE T. II. p. 257.

*Memoires de l'Eſtat de France ſous Charles neu- Memoires de l'Eſtat etc.
ſme, contenant les choſes les plus notables faites et
bliées, tant par les Catholiques que par ceux de la
ligion, depuis le troiſième Edit de pacification fait
mois d'Aoùt* 1570 *juſqu au Regne de Henry III;
ec pluſieurs Pieces et Traités.* à Meidelbourg (i. e.
iddelbourg) 1576. III Voll. in 8. — *augmentées
Memoires de la troiſième Guerre civile.* ibid. 1578.
I Voll. in 8. Exſtare etiam dicitur editio, a.
577 curata. Anno 1578 hi commentarii Mid-
lburgi apud Wolfium bis prodierunt: prima
ce typis minutioribus, ſine commentariis de
llo civili tertio: altera vice, cum iisdem, ty-
sque maioribus oculoque gratioribus. — Col-

CL. LENGLET T. XII. p. 186 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 268.

de Calliere. *Hiſtoire de Jacques de Matignon, France, et de ce qui s'eſt paſſé depuis François I* (en 1547), *jusqu'à celle chal* (en 1597); *par* (JACQUES) DE *Maréchal de Bataille des Armées du Roi* Paris 1661. fol. — Ex chartis fide hiſtoria militaris compoſita dicitur.

Carni. *Commentarii di* ANTONIO FRANC *Corſo, ne' quali ſi deſcrive la guerra ul cia, la celebratione del concilio Tridentin d'Orano, l'impreſa del Pignone, e l'iſt dio di Malta.* Roma 1567. 4.

(Maſſon) Hiſt. vitae etc. Hiſtoria Vitae Caroli IX, Franc S. l. 1575. 8. In IOH. PAPIRII MAS auctor eſt huius hiſtoriae) Elogiis, *Barletdans* (*Pariſ.* 1638. 8) p. 507 ſqq. *moires de Caſtelnau* T. III. p. 15-29. dofredianae; adiecta eſt verſio Franc Panegyricum potius quam hiſtoriam

de Belleforeſt. *Hiſtoire des neuf Charles de France,*

[...]m, quatuor libros ultimos occupat. Opus, [...] omnia huius auctoris, feſtinanter protruſum, [e]oque naevorum plenum. Prima editio raro [...]itur.

Cf. FREYTAGII Annal. litt. p. 80 ſq.
CLEMENT T. III. p. 73 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 269 ſq.

de Villeroy. *Mémoires d'Eſtat par M.* DE VILLEROY, *Con[ſei]ller d'Eſtat, et Secretaire de commandemens des Rois [Ch]arles IX, Henry III, Henry IV, et de Louis [X]III, à preſent regnant.* à Paris 1622. 4. *à Sedan* [16]22. 4. *à Paris* 1624. 8. Iidem commentarii, [au]cti tribus tomis a MESNILO DE BAZIRE, Parla[m]enti Pariſini cauſſarum patrono, hoc titulo: Du Meſnil Bazire. *[M]emoires d'Eſtat, recueillis de divers Memoires en[su]ite de ceux de M. de Villeroy, deuxième, troiſième [et] quatrième volumes.* à Paris 1628-1634. 8. *ibid.* [1]636. IV Voll. in 8. *ibid.* 1665. IV Voll. in 12. *à [A]mſterdam* (ſ. potius *à Trévoux*) 1725. VII Tomi [...]III Voll. in 12. — Auctori, NICOLAO DE [N]EUFVILLE, Domino DE VILLEROY († 1617) [p]raecipue fuit cura, ut Ducem Cenomanenſium [H]enrico IV Regi reconciliaret. Quum vero [n]onnulla in ipſius actionibus carperent aemuli, [op]erae pretium duxit, ut ea uberius explicaret; [h]oc commentarios hosce concinnavit, in qui[bu]s ea maxime, quae intra a. 1575 et 1604 ab [au]ctore geſta ſunt, deſcribuntur. Multa igitur [hi]c videas, quae, quum nemo, quam auctor [n]oſter, melius haberet perſpecta, fruſtra apud [a]lios quaeſiveris: tamen alii longe plura, a viro [ta]li, exſpectarunt, v. g. cauſſas rerum quarun[da]m memorabilium ſecretas. Sed hi auctoris [me]ntem, apologiam adminiſtrationis ſuae ſcriben[di], haud reputarunt, ideoque iniurii erga aucto[re]m videntur. Ipſe commentarios luci publicae non

non expoſuit, ſed *Augerius de* ..., D... *de Gromier.* Dictio ſola lectores minime ... Tria volumina, a Baziro poſtea addita, ... nent theſaurum ſcriptorum maximam ... ante ineditorum magni aeſtimandum, e... Principum, Inſtructiones, quas appellant ... que monimenta, in ſchedis Villaregii ... Praemiſſi ſunt volumini ſecundo Diſcurſ... nulli, quos vocant, politici.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 201 ſq.
MENCKENIUS l. c. p. 425 ſq.
LENGLET T. XII. p. 237 ſq.
ANQUETIL l. c. p. XXXVI ſq.
GRIFFET l. c. p. 140 ſq.
DE FONTETTE T. III. p. 73.

de Sully. *Diſcours ſur l'excellence des Mémoires d...* *Villeroy: par* MAXIMILIEN DE BETHUNE, ... SULLY; in eius *Mémoires* (Pariſ. 1662. fol.) p. 125 ſqq. — Diſſertatio arte critica ... rata!

de Villegomblain *Les Memoires des Troubles arrivés en ...* *ſous les Regnes des Rois Charles IX. Henry ...* *Henry IV. Avec les Voyages des Sieurs de ...* *et de Joyeuſe, au Levant et de Poitou. Pa...* *ſieur* DE VILLEGOMBLAIN. à Paris 1668. ... in 12. - Auctoris nomen integrum ... habet: FRANÇOIS DE RACINE *Seigneur* D... LEGOMBLAIN. Ipſe quidem hos commen... bene et ingenue compoſitos, rerumque ... rabilium, bellicarum in primis, quibus i... terfuit, plenos, haud in lucem edidit, ſe... eius mortem eius nepos, *Rivaudas de Vi...blain.* Illuſtratur iisdem hiſtoria ab a. 15... que ad a. 1602.

Cf. LENGLET T. XII. p. 237, ubi etiam de ... horum commentariorum ſermo eſt, in qu...

s, quam in aliis continentur, reſecta forſan, auctor varia in iis expoſuerat, quae memoriae rici IV Regis obnoxia viſa ſunt.
KTIL l. c. p. XLVI.
ONTETTE T. II. p. 371.

oires d'Eſtat de (PHILIPPE) HURAULT *Comte* ERNY, *Chancelier de France; avec une Inſ. à ſon fils, et la Genealogie de la Maiſon de s.* à Paris 1636. 4. *à Paris et à la Haye* I Voll. in 12. *à la Haye* 1720. II Voll. in ditio princeps praeſtat reliquis. Curavit uidem auctoris filius ſecundo genitus, *s Hurault*, Abbas *de Pont-Levoy*, ſed is mandavit, mortuus a. 1628 *). Pater ommentarios in gratiam liberorum, per teſtamenti conſcriptos reliquit, in qui- vitam omnem ab anno nativitatis, qui 8, recenſeat, accuratius tamen res ſuas ac publicas ab a. 1578, quo Cancellarii ; illi demandata eſt, usque ad annum alem 1599 perſequitur. Hiſtoriam mor- ; addidit. Editiones ſequiores genealo- quam titulus innuit, non habent. Codi- nu ſcripti ampliorem hiſtoriam, quam es typis expreſſae, comprehendere di- Monita auctoris, filio ac filiae natu exhibita, ſtilo gratiore elaborata ſunt, hiſtoria ipſa, in quo fortaſſe plura memo- haud ſatis nota exſpectaveris, vix autem la invenies. Peccata adeo contra verita- ſtoricam paſſim occurrunt, ex parte in- eſcriptorum irrepta.

de Chiver-ny.

ORNDRF. l. c. p. 219 ſqq.
KENIUS l. c. p. 426 ſqq.

ANQUE-

*) ...or nomen ſuum occultans, affirmat, ſe archetypum me- ...pum ſebuitet usquam reperiſſe.

Cardinal de Lorraine. *L'Oraiſon du Cardinal* DE LORRAINE, *j la dite Aſſemblée.* .... 12.

Diſcours. *Diſcours des Actes de Poiſſy, contenant mencement de l'Aſſemblée, l'entrée et iſſue loque des Prelats de France, et Miniſtres de gile: l'ordre y gardé: enſemble la Harangue Charles IX Avec les ſommaires points des ſons de Monſieur le Chancelier, Théodore de et du Cardinal de Lorraine;* in *Mém. de Cond* p. 490-519. De eodem colloquio cop fert DE LA PLACE in *Commentaires de l'E la Religion et Republique* L. VI et VII.

Grimaudet. *Remonſtrance aux Etats d'Anjou, aſſem Angers; par* FRANÇOIS GRIMAUDET. 1561. 8.

Bosquet. Hugonaeorum haereticorum Toloſa iuratorum profligatio (a. 1561); a GEORGI QUETIO, Iuriſconſulto. Toloſae 1563. 8. *Gallice*, ibid. eod. 12.

Lettre etc. *Lettre écrite au nom de la Nobleſſe du R du Quercy, Perigord etc. à Mrs. de Burie Monthuc, pour leur demander juſtice des trois Huguenots;* in *Mém. de Condé* T. III. p. 10

Hiſtoire etc. *Hiſtoire veritable de la mutinerie, tumulte dition, faites par les Preſtres Sainct Medar tre les Fideles, le 17 Dec. 1561;* ibid. p. 541-548.

Reponſe etc. *Reponſe aux Remonſtrances faictes con Placards, attachés le 18 Avril 1562, en ce touchant le faict de la Paroiſſe de S. Medard.* 1562. 8

La maniére etc. *La maniére d'appaiſer les troubles; à la* S. l. 1561. 8.

Marlorat etc. *Remonſtrances à la Reine Mere, pour ceux ſont perſecutés pour la parole de Dieu; par* AUGU MARLORAT. S. l. 1561. 12.

R

Reponſe (*de* NICOLAS DURAND, *Chevalier* DE VILLEGAIGNON) *aux Remonſtrances* (*précédentes*). à Paris 1561. 8. de Villegaignon.

L'Etrille de Nicolas Durand, dit le Chevalier de Villegaignon. S. l. 1561. 12. Etrille etc.

La ſuffiſance du Chev. de Villegaignon pour ſa retenue en l'Eſtat du Roy: Item *l'eſpouſſette des Armoiries de Villegaignon, pour bien faire luire la fleur de lys, que l'Etrille n'a point touchée.* S. l. 1561. 12. La ſuffiſance etc.

L'Amende honorable du Chev. de Villegaignon. S. l. 1561. 12. Amende etc.

La Reponſe aux Lettres du même, adreſſées à la Reine Mere: enſemble la confutation d'une hereſie miſe en avant par ledit Villegaignon, contre la ſouveraine puiſſance et autorité des Roys. S. l. 1561. 12.

Reponſe aux libelles et injures publiées contre N. Durand de Villegaignon; par le même. à Lyon 1562. de Villegaignon.

Edit du Roy ſur la Reſidence des Eveſques et autres Prelats Eccleſiaſtiques, et de la correction des Heretiques à eux baillée par ledit Seigneur. à Paris 1561. 8. Edit.

Exhortation Chreſtienne au Roy de France Tres-Chreſtien, Charles IX, à l'avenement de ſa Couronne; in *Mem. de Condé* T. II. p. 250-266. Ab anonymo Calviniano. Exhortation etc.

Complainte Apologique des Egliſes de France 1561. *Au Roy, Roine-Mere, Roy de Navarre, et autres du Conſeil;* ibid. p. 288-319. Complainte etc.

Remonſtrance en forme de Lettre Miſſive, à tres-illuſtre et debonnaire Prince Antoine de Bourbon Roy de Navarre; par les Fideles de l'Egliſe de Paris 1566, (ſ. potius 1561. v. Secuſſii nota); ibid. p. 320-324. Remonſtrance.

Epiſtre envoyée au Roy de Navarre, par les Miniſtres et Egliſe aſſemblée au Nom de Jeſu-Chriſt Epiſtre etc.

Chriſt en la Ville de Rouen. 1561; ibid. p. 328.

Remonſtrances etc *Remonſtrances du Parlement de Paris au ſur un Edit faiſant deffenſe de s'entreinjurier pour de Religion: qu'il faut que les Edits et Declara ſoient publiés au Parlement, et non aux Siéges ternes;* ibid. …

Requeſte etc. *La Requeſte preſentée au Roy le 11 Juin par les Deputez des Egliſes eſparſes parmi le Roy de France;* ibid. T. II. p. 370 ſqq.

Edit. *Edit du Roy ſur le fait de la Religion, pub la Cour du Parlement à Paris, le dernier jou Juillet 1561.* à Paris 8.

Gay. *L'Hiſtoire des ſchiſmes et hereſies des Alb conforme à celle du preſent, par laquelle appert les pluſieurs grands Princes et Seigneurs ſont en extremes deſolations et ruines pour avoir fa aux Heretiques; à Meſſire Anne de Montmo Connétable; par* JEAN GAY, *Procureur en la de Parlement de Tholoſe.* à Paris 1561. 12. — bellus, veneni fanatici plenus!

Remonſtrance. *Remonſtrance en forme de Requeſte; à la Mere du Roy, et au Roy de Navarre;* in *Condé* T. II. p. 424-433.

Deux Remonſtrances de la Cour de Parlem Paris, l'une ſur l'Inquiſition pour le fait de la gion Chreſtienne; l'autre touchant la Juriſdi ceux, qu'on nomme Heretiques, donnée par Ev Eveſques et Eccleſiaſtiques de France. S. l. 1561.

Remonſtrance à la Reyne, Mere du Roy, ceux qui ſont perſecutés pour la parole de Dieu laquelle ils rendent raiſon des principaux articles Religion, et qui ſont aujourd'hui en diſpute: Edition, revue, augmentée etc. S. l. 1561. 12.

Edit. *Edit du Roy Charles IX de ce nom, fait Conſeil et advis de la Roine, , du Roy de*

e, des Princes du Sang, et Seigneurs du Conſeil
l: appellez avec eux aucuns Preſidens et prin-
ux Conſeillers des Cours ſouveraines de ce Royaume:
es moyens les plus propres d'appaiſer les troubles
ditions ſurvenues pour le faict de la Religion;
toutes les Declarations et interpretations d'ice-
à Paris 1562... Et in *Mém. de Condé* T. III.
. 44.

Remonſtrances faites au Roy par Meſſieurs de la
de Parlement de Paris, ſur la publication de
t du mois de Janvier du 12 Fevrier 1561. à
bray 1561. 12. à Anvers 1565. 8. Et in
oires d'Eſtat par M. de Villeroy (à Paris 1628.
— Eſt collectio ſcriptionum, elaborata-
occaſione confirmati a Parlamento Pariſino
i regii, dati d. 17 Jan. 1561, quo Reforma-
exercitium religionis ſuae conceſſum fuit.
DE FONTETTE T. II. p. 239. — Remonſtrances.

Sommaire Recueil de la Harangue du Roy, et de
Chancellier, en l'Aſſemblée des Preſidens et Con-
s des Parlemens de France, à S. Germain-en-
, ſur le faict de la Religion, en Janvier 1561;
Mém. de Condé T. II. p. 606-612. — Sommaire Recueil etc.

Exhortation aux Princes et Seigneurs du Conſeil
du Roy, pour obvier aux ſeditions qui ſemblent
menacer pour le fait de la Religion; ibid. p. 613.
Oratio lectu digniſſima! — Exhortation etc.

Declaration faicte par les Miniſtres et Deputez
Egliſes de France, eſtant en Cour, pour ſervir
is et conſeil auſdites Egliſes, ſur l'execution et
vance des principales clauſes de l'Edict faict par
y, ſur le Reglement de la Religion, ſuyvant l'ad-
de tout le Conſeil, et de Convoquez de tous les
mens de France, à Saint Germain-en-Laye, le
Janvier 1561; ibid. T. III. p. 93-96. — Declaration.

§. X.

REGNUM CAROLI IX.

a. 1560 — 1574.

A. *Fontes.*

Bruslart. *Journal des choſes les plus remarquables arrivées en France depuis la mort de Henry ſecond, arrivée le dernier de Juin M.D.LIX juſques à la Bataille de Moncontour, laquelle fuſt donnée le 3 Octobre M.D.LXIX. Le tout recueilly par Meſſire* PIERRE (f. potius NICOLAUS) BRUSLART, *Abbé de Joyenval, Chanoine de Notre-Dame de Paris, et Conſeiller Clerc au Parlement, ou pluſtoſt au Grand Conſeil etc.* in *Mémoire de Condé*, T. I. p. 1-211. — Secuſſius primum hoc diarium vulgavit, cuius auctor mortuus a. 1597, aſſecla erat religionis Romano-Catholicae familiaeque Guiſianae ſtrenuus. Diarium ipſum dictione quidem tenui eſt conſcriptum: ſed traduntur inibi res geſtae magni momenti, chartaeque utiles alibi vix occurrentes. Lacuna ineſt inde a d. 25 Auguſti a. 1562 usque ad d. 29 Sept. 1567. Editor adiecit animadverſiones doctas haud paucas.

Cf. Praefatio SECUSSII ad T. I. Commentariorum Condenſium.

DE FONTETTE T. II. p. 254.

de la Noue. *Obſervations ſur pluſieurs choſes advenues aux trois premiers troubles ſous Charles IX depuis l'an 1562 juſqu'en 1569, avec la vraie declaration de la pluspart d'icelles; par* (FRANÇOIS) DE LA NOUE († 1591); in eiusdem *Diſcours politiques et militaires*, à Basle 1587. 4). — Veritatis ſtudio maxime hae obſervationes ſe commendant.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 255.

L

La vraie et entiere Hiſtoire des derniers troubles, venus tant en France qu'en Flandres, depuis l'an 162 jusqu'en 1570, *en quatorze livres.* à Cologne 71. 8. *à Baſle* 1572. 8. *à la Rochelle* 1573. 8. — *nprife en dix-huit Livres, dont les cinq derniers t nouveaux, et les autres revus, enrichis et augmende pluſieurs choſes notables.* à Basle 1579. II Voll. 8. — Incipit haec hiſtoria a. 1562 finitque a. 1577. Negligenter ſcripta haud magni aeſtitur: inſervire tamen poteſt illuſtrationi rem geſtarum, alibi minus copioſe expoſitarum. lvini aſſeclae in concilio, Rupellis a. 1581 bito, eandem, tanquam mendaciorum et canniarum plenam condemnarunt. *Haillanus* in efatione ad *Hiſtoire de France* opus adſcribit NCELOTO DE VOËSIN, Domino DE LA POPELIERE, qui quidem religioni Reformatae priım addictus, tamen Romano-Catholicam ofeſſus, obiit a. 1608. An et quatenus hoc us ab alio eiusdem auctoris, ſupra §. VIII renſito, differat, alii videant. (de la Popeliniere) vraie et entiere hiſtoire etc.

CL. DE FONTETTE T. II. p. 257.

Memoires de l'Eſtat de France ſous Charles neuſme, contenant les choſes les plus notables faites et bliées, tant par les Catholiques que par ceux de la ligion, depuis le troiſième Edit de pacification fait mois d'Aoust 1570 *juſqu'au Regne de Henry III; ec pluſieurs Pieces et Traités.* à Meidelbourg (i.e. *Middelbourg*) 1576. III Voll. in 8. — *augmentées Memoires de la troiſième Guerre civile.* ibid. 1578. Voll. in 8. Exſtare etiam dicitur editio, a. 77 curata. Anno 1578 hi commentarii Middelburgi apud Wolfium bis prodierunt: prima ce typis minutioribus, ſine commentariis de llo civili tertio: altera vice, cum iisdem, tysque maioribus oculoque gratioribus. — Col- Memoires de l'Etat etc.

 lectio

Cf. LENGLET T. XIII. p. 180 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 268.

de Calliere. *Hiſtoire de Jacques de Matignon,*
France, et de ce qui s'eſt paſſé depui
François I (en 1547), *jusqu'à celle*
chal (en 1597); *par* (JACQUES) DE
Maréchal de Bataille des Armées du Roi
Paris 1661. fol. — Ex chartis fide
hiſtoria militaris compoſita dicitur.

Cerni. *Commentarii di* ANTONIO FRANCE
Corſo, ne' quali ſi deſcrive la guerra ult
cia, la celebratione del concilio Tridentin
d'Orano, l'impreſa del Pignone, e l'iſſe
dio di Malta. Roma 1567. 4.

(Maſſon) Hiſt. vitae etc. Hiſtoria Vitae Caroli IX, Franco
S. l. 1575. 8. In JOH. PAPIRII MASS
auctor eſt huius hiſtoriae) Elogiis, e
Busleidens (*Pariſ.* 1638. 8) p. 507 ſqq.
moires de Caſtelnau T. III. p. 15-29. ed
dofredianae; adiecta eſt verſio Franco
Panegyricum potius quam hiſtoriam

de Belleforeſt. *Hiſtoire des neuf Charles de France,*
fortune, vertu et hauts faits des Rois,

tum, quatuor libros ultimos occupat. Opus, ut omnia huius auctoris, feſtinanter protruſum, ideoque naevorum plenum. Prima editio raro viſitur.

Cf. FREYTAGII Annal. litt. p. 80 ſq.
CLEMENT T. III. p. 73 ſq.
DE FONTETTE T. II. p. 269 ſq.

Mémoires d'Eſtat par M. DE VILLEROY, *Conſeiller d'Eſtat, et Secretaire de commandemens des Rois Charles IX, Henry III, Henry IV, et de Louis XIII, à preſent regnant.* à Paris 1622. 4. *à Sedan* 1622. 4. *à Paris* 1624. 8. Iidem commentarii, aucti tribus tomis a MESNILO DE BAZIRE, Parlamenti Pariſini cauſſarum patrono, hoc titulo: *Memoires d'Eſtat, recueillis de divers Memoires enſuite de ceux de M. de Villeroy, deuxiéme, troiſiéme et quatriéme volumes.* à Paris 1628-1634. 8. *ibid.* 1636. IV Voll. in 8. *ibid.* 1665. IV Voll. in 12. *à Amſterdam* (ſ. potius *à Trévoux*) 1725. VII Tomi ſ. III Voll. in 12. — Auctori, NICOLAO DE NEUFVILLE, Domino DE VILLEROY († 1617) praecipue fuit cura, ut Ducem Cenomanenſium Henrico IV Regi reconciliaret. Quum vero nonnulla in ipſius actionibus carperent aemuli, operae pretium duxit, ut ea uberius explicaret; hinc commentarios hosce concinnavit, in quibus ea maxime, quae intra a. 1575 et 1604 ab auctore geſta ſunt, deſcribuntur. Multa igitur hic videas, quae, quum nemo, quam auctor noſter, melius haberet perſpecta, fruſtra apud alios quaeſiveris: tamen alii longe plura, a viro tali, exſpectarunt, v. g. cauſſas rerum quarundam memorabilium ſecretas. Sed hi auctoris finem, apologiam adminiſtrationis ſuae ſcribendi, haud reputarunt, ideoque iniurii erga auctorem videntur. Ipſe commentarios luci publicae non

de Villeroy.

Du Meſnil Bazire.

non expoſuit, ſed *Augerius de* ... *leau*, Domi... *de Granier*. Dictio ſola lectores minime ten... Tria volumina, a Baziro poſtea addita, co... nent theſaurum ſcriptorum maximam part... ante ineditorum magni aeſtimandum, epiſt... Principum, Inſtructiones, quas appellant, a... que monimenta, in ſchedis Villaregii repe... Praemiſſi ſunt volumini ſecundo Diſcurſus n... nulli, quos vocant, politici.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 201 ſq.
MENCKENIUS l. c. p. 425 ſq.
LENGLET T. XII. p. 237 ſq.
ANQUETIL l. c. p. XXXVI ſq.
GRIFFET l. c. p. 140 ſq.
DE FONTETTE T. III. p. 73.

de Sully. *Diſcours ſur l'excellence des Mémoires de M. Villeroy; par* MAXIMILIEN DE BETHUNE, *Duc* SULLY; in eius *Mémoires* (Pariſ. 1662. fol.) T... p. 125 ſqq. — Diſſertatio arte critica ... rata!

de Ville-gomblain *Les Memoires des Troubles arrivés en Fra... ſous les Regnes des Rois Charles IX, Henry III Henry IV. Avec les Voyages des Sieurs de May... et de Joyeuſe, au Levant et de Poitou. Par l... ſieur* DE VILLEGOMBLAIN. à Paris 1668. II V... in 12. — Auctoris nomen integrum ſic habet: FRANÇOIS DE RACINE *Seigneur* DE V... LEGOMBLAIN. Ipſe quidem hos commentar... bene et ingenue compoſitos, rerumque me... rabilium, bellicarum in primis, quibus ipſe ... terfuit, plenos, haud in lucem edidit, ſed ... eius mortem eius nepos, *Ricaudat de Villeg... blain*. Illuſtratur iisdem hiſtoria ab a. 1562 ... que ad a. 1602.

Cf. LENGLET T. XII. p. 23.., ubi etiam de cura... horum commentariorum ſermo ... l, in quo ... ſ...

folia, quam in aliis continentur, reſecta forſan, quia auctor varia in iis expoſuerat, quae memoriae Henrici IV Regis obnoxia viſa ſunt.

ANQUETIL l. c. p. XLVI.

DE FONTETTE T. II. p. 371.

Memoires d'Eſtat de (PHILIPPE) HURAULT *Comte de* CHIVERNY, *Chancelier de France; avec une Instruction à ſon fils, et la Genealogie de la Maiſon de Huraults.* à Paris 1636. 4. *à Paris et à la Haye* 1664. II Voll. in 12. *à la Haye* 1720. II Voll. in 12. Editio princeps praeſtat reliquis. Curavit eam quidem auctoris filius ſecundo genitus, *Philippus Hurault*, Abbas *de Pont-Levoy*, ſed non typis mandavit, mortuus a. 1628 *). Pater hosce commentarios in gratiam liberorum, per modum teſtamenti conſcriptos reliquit, in quibus etſi vitam omnem ab anno nativitatis, qui est 1528, recenſeat, accuratius tamen res ſuas privatas ac publicas ab a. 1578, quo Cancellarii dignitas illi demandata eſt, usque ad annum mortualem 1599 perſequitur. Hiſtoriam mortis filius addidit. Editiones ſequiores genealogiam, quam titulus innuit, non habent. Codices manu ſcripti ampliorem hiſtoriam, quam editiones typis expreſſae, comprehendere dicuntur. Monita auctoris, filio ac filiae natu minori exhibita, ſtilo gratiore elaborata ſunt, quam hiſtoria ipſa, in quo fortaſſe plura memorabilia haud ſatis nota exſpectaveris, vix autem ea nulla invenies. Peccata adeo contra veritatem hiſtoricam paſſim occurrunt, ex parte incuria deſcriptorum irrepta.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 219 ſqq.

MENCKENIUS l. c. p. 426 ſqq.

ANQUE-

*) Editor nomen ſuum occultans, affirmat, ſe archetypum manu exaratum feliciter usquam reperiſſe.

Cardinal de Lorraine — *L'Oraiſon du Cardinal* DE LORRAINE, *à la dite Aſſemblée.* .... 12.

Diſcours. — *Diſcours des Actes de Poiſſy, contenant ... mencement de l'Aſſemblée, l'entrée et ... loque des Prelats de France, et Miniſtres de l... gile: l'ordre y gardé: enſemble la Harangue ... Charles IX. Avec les ſommaires po...ts des ... ſons de Monſieur le Chancelier, Theodore de ... et du Cardinal de Lorraine;* in *Mém. de Condé* ... p. 490-519. De eodem colloquio copi... fert DE LA PLACE in *Commentaires de l'E... la Religion et Republique* L. VI et VII.

Grimaudet. — *Remonſtrance aux Etats d'Anjou, ... Angers; par* FRANÇOIS GRIMAUDET. 1561. 8.

Boſquet. — Hugonaeorum haereticorum Toloſa... iuratorum profligatio (a. 1561); a GEORGI... QUETO, Iuriſconſulto. Toloſae 1563. 8. *...gallice.* ibid. eod. 12.

Lettre etc. — *Lettre écrite au nom de la Nobleſſe du R... du Quercy, Perigord etc. à Mrs. de Bur... Montluc, pour leur demander juſtice des ... Huguenots;* in *Mém. de Condé* T. III. p. 10...

Hiſtoire etc. — *Hiſtoire veritable de la mutinerie, tumulte ... ditions, faites par les Preſtres Sainct Medar... tre les Fideles, le 27 Dec. 1561;* ibid. p. 541-548.

Reponſe etc. — *Reponſe aux Remonſtrances faictes con... Placards, attachés le 18 Avril 1562, en ce ... touchant le faict de la Paroiſſe de S. Medard.* 1562. 8.

La maniére etc. — *La maniére d'appaiſer les troubles; à la ...* S. l. 1561. 8.

Marlorat etc. — *Remonſtrances à la Reine Mere, pour ceux ... ſont perſecutés pour la parole de Dieu; par* AUGU... MARLORAT. S. l. 1561. 12.

Reponſe (de NICOLAS DURAND, *Chevalier* DE VILLEGAIGNON) *aux Remonſtrances (précédentes).* à Paris 1561. 8. de Villegaignon.

L'Etrille de Nicolas Durand, dit le Chevalier de Villegaignon. S. l. 1561. 12. Etrille etc.

La ſuffiſance du Chev. de Villegaignon pour ſa retenue en l'Eſtat du Roy: Item *l'eſpouſſette des Armoiries de Villegaignon, pour bien faire luire la fleur de lys, que l'Etrille n'a point touchée.* S. l. 1561. 12. La ſuffiſance etc.

L'Amende honorable du Chev. de Villegaignon. S. l. 1561. 12.

La Reponſe aux Lettres du même, adreſſées à la Reine Mere: enſemble la confutation d'une hereſie miſe en avant par ledit Villegaignon, contre la ſouveraine puiſſance et autorité des Roys. S. l. 1561. 12. Amende etc.

Reponſe aux libelles et injures publiées contre N. Durand de Villegaignon; par le même. à Lyon 1562. de Villegaignon.

Edit du Roy ſur la Reſidence des Eveſques et autres Prelats Eccleſiaſtiques, et de la correction des Heretiques à eux baillée par ledit Seigneur. à Paris 1561. 8. Edit.

Exhortation Chreſtienne au Roy de France Tres-Chreſtien, Charles IX, à l'avenement de ſa Couronne; in *Mem. de Condé* T. II. p. 230-266. Ab anonymo Calviniano. Exhortation etc.

Complainte Apologique des Egliſes de France 1561. *Au Roy, Roine-Mere, Roy de Navarre, et autres du Conſeil;* ibid. p. 288-319. Complainte etc.

Remonſtrance en forme de Lettre Miſſive, à tres-illuſtre et debonnaire Prince Antoine de Bourbon Roy de Navarre; par les Fideles de l'Egliſe de Paris 1566, (ſ. potius 1561. v. Secuſſii nota); ibid. p. 320-324. Remonſtrance.

Epiſtre envoyée au Roy de Navarre, par les Miniſtres et Egliſe aſſemblée au Nom de Jeſu-Chriſt Epiſtre etc.

Chriſt en la Ville de Rouen. 1561; ibid. p. 328.

Remonſtrances etc *Remonſtrances du Parlement de Paris ... ſur un Edit faiſant defenſe de s'entreinjurier ... de Religion: qu'il faut que les Edits et Declara... ſoient publiés au Parlement, et non aux Siéges ... ternes;* ibid. ...

Requeſte etc. *La Requeſte preſentée au Roy le 11 Juin ... par les Deputez des Egliſes eſparſes parmi le Roy... de France;* ibid. T. II. p. 370 ſqq.

Edit. *Edit du Roy ſur le fait de la Religion, pub... la Cour du Parlement à Paris, le dernier jou... Juillet* 1561. à Paris 8.

Gay. *L'Hiſtoire des ſchiſmes et hereſies des Albi... conforme à celle du preſent, par laquelle appert ... les pluſieurs grands Princes et Seigneurs ſont ... en extremes deſolations et ruines pour avoir ſa... aux Heretiques; à Meſſire Anne de Montmo... Connétable; par* JEAN GAY, *Procureur en la ... de Parlement de Tholoſe.* à Paris 1561. 12. — ...bellus, veneni fanatici plenus!

Remonſtrance. *Remonſtrance en forme de Requeſte; à la R... Mere du Roy, et au Roy de Navarre;* in M... *Condé* T. II. p. 424-433.

Deux Remonſtrances de la Cour de Parlem... Paris, l'une ſur l'Inquiſition pour le fait de la ... gion Chreſtienne; l'autre touchant la Juriſdi... ceux, qu'on nomme Heretiques, donnée par Ed... Eveſques et Eccleſiaſtiques de France. S. l. 1561.

Remonſtrance à la Royne, Mere du Roy, ... ceux qui ſont perſecutés pour la parole de Dieu ... laquelle ils rendent raiſon des principaux articles ... Religion, et qui ſont aujourd'hui en diſpute: ... Edition, revue, augmentée etc. S. l. 1561. 12.

Edit. *Edit du Roy Charles IX de ce nom, fait p... Conſeil et advis de la Royne ſa ..., du Roy de ...*

varre, des Princes du Sang, et Seigneurs du Conſeil privé: appellez avec eux aucuns Preſidens et principaux Conſeillers des Cours ſouveraines de ce Royaume: ſur les moyens les plus propres d'appaiſer les troubles et ſeditions ſurvenues pour le faict de la Religion; avec toutes les Declarations et interpretations d'iceluy. à Paris 1562... Et in *Mém. de Condé* T. III. p. 8-44.

Remonſtrances faites au Roy par Meſſieurs de la Cour de Parlement de Paris, ſur la publication de l'Edit du mois de Janvier du 12 Fevrier 1561. à Cambray 1561. 12. à *Anvers* 1565. 8. Et in *Memoires d'Eſtat par M. de Villeroy* (à Paris 1628. 8). — Eſt collectio ſcriptionum, elaboratarum occaſione confirmati a Parlamento Pariſino edicti regii, dati d. 17 Jan. 1561, quo Reformatis exercitium religionis ſuae conceſſum fuit. Remonſtrances.

Cf. de Fontette T. II. p. 239.

Sommaire Recueil de la Harangue du Roy, et de M. le Chancellier, en l'Aſſemblée des Preſidens et Conſillers des Parlemens de France, à S. Germain-en-Laye, ſur le faict de la Religion, en Janvier 1561; in *Mém. de Condé* T. II. p. 606-612. Sommaire Recueil etc.

Exhortation aux Princes et Seigneurs du Conſeil privé du Roy, pour obvier aux ſeditions qui ſemblent nous menacer pour le fait de la Religion; ibid. p. 613-636. Oratio lectu digniſſima! Exhortation etc.

Declaration faicte par les Miniſtres et Deputez des Egliſes de France, eſtant en Cour, pour ſervir d'advis et conſeil auſdites Egliſes, ſur l'exécution et obſervance des principales clauſes de l'Edict faict par le Roy, ſur le Reglement de la Religion, ſuyvant l'advis de tout le Conſeil, et de Convoquez de tous les Parlemens de France, à Saint Germain-en-Laye, le 27 Janvier 1561; ibid. T. III. p. 93-96. Declaration.

Lettres-Patentes. *Lettres-Patentes du Roy ſur les deffenſes de ter piſtoles et piſtoletz, et injonction à tous Ge Guerre, Gens d'ordonnance et autres, de vuid Ville de Paris.* à Paris 1561. 8.

Declaration etc. *Declaration du Roy ſur l'Edict du 17 Ja 1561, concernant la Religion.* à Paris 1562. 8

Diſcours etc. *Diſcours entier de la perſecution et cruauté cée en la Ville de Vaſſy, par le Duc de Guyſe, le Mars 1562;* in *Recueil des divers Mémoires* (à 1562. 8) et in *Mém. de Condé* T. III. p. 124. Extare etiam relationem facinoris illius an ſimi Theotiſcam, eamque Latine redditam 1562. 8), teſtatur Fontettus T. II. p. 210. opinatur, utramque eſſe verſionem expoſit Francogallicae, modo memoratae, a Refor quo iam conceptae; ſicut ſubſequens Diſcei in Guiſii defenſionem elaborata fuerit.

Diſcours au vray et abrégé de ce qui eſt der ment arrivé à Vaſſy, y paſſant Monſeigneur le de Guiſe. à Paris 1562. 8.

Hiſtoire etc. *Hiſtoire comprenant en brief ce qui eſt adve puis le departement des Sieurs de Guyſe, Conn et autres de la Cour eſtant à Sainct Germain, ques à ce temps préſent;* in *Mém. de Condé* T p. 187-209.

Declaration. *Declaration faicte par Monſieur le Prince de dé, pour monſtrer les raiſons qui l'ont contraint treprendre la defenſe de l'authorité du Roy, du Go nement de la Royne, et du repos de ce Royaume.* 1562. 8, et in *Mém. de Condé* T. III. p. 222.

Reſponce. *Reſponſe à la Declaration que faict le Prin Condé, pour ſon excuſe d'avoir prins les armes authorité priſée contre le Roy, ſoubz le preter Juſtice.* S. l. 1562. 8; et in *Mém. de Cond* III p. 235-254.

Sa

Seconde Declaration de Monſieur le Prince de Condé, pour faire cognoiſtre les autheurs des troubles qui ſont aujourd'hui en ce Royaume, et le devoir en quoy il s'eſt mis et ſe met encore à preſent, pour les pacifier. S. l. 1562. 8; et in *Mém. de Condé* T. III. p. 319-333. Declaration.

Traicté d'Aſſociation faicte par Monſeigneur le Prince de Condé, avec les Princes, Chevaliers de l'Ordre, Seigneurs, Capitaines, Gentilshommes, et autres de tous Eſtats, qui ſont entrez, ou entreront cy-après en la dicte Aſſociation, pour maintenir l'honneur de Dieu, le repos de ce Royaume, et l'Eſtat et liberté du Roy, ſoubs le Gouvernement de la Royne ſa Mere 1562; in *Mém. de Condé* T. III. p. 258-262. Traicté d'Aſſociation etc.

Commiſſion du Prince de Lorraine, Duc d'Aumale, contre les Seditieux. S. l. 1562. 8. Commiſſion etc.

Reponſe des Habitans de la Ville de Rouen, à ce que M. le Duc de Bouillon etc. leur a dit et remonſtré du vouloir et commandement du Roy. S. l. 1562. 12. Reponſe etc.

La Commiſſion du haut et puiſſant Prince Claude de Lorraine, Duc d'Aumale etc. Lieutenant-General en Normandie, avec les Lettres-Patentes dudict Seigneur, pour la Séance de la Cour de Parlement en la Ville de Louviers; enſemble les Arreſts de ladicte Cour, donnees contre les Rebelles ſeditieux, qui ont pris et porté les armes contre le Roy, violé les Temples, ſaccagé et brulé les Monaſteres, Religions et lieux de devotion, et meſme les maiſons des Catholiques, pillé, volé, et emporté les biens y eſtant, avec la Profeſſion de la foy faicte par les Preſidens, Conſeillers et Officiers de ladicte Cour, ſignés au Regiſtre ſecret d'icelle. à Paris 1562. 12. La Commiſſion etc.

Facultates Rever. D. Hippolyti Cardinalis Ferrarienſis, Legati a latere etc. ad Regem et Regnum Franciae, nec non quaecunque loca ipſi Regi ſubiecta. *Pariſiis* 1562. 12. Facultates etc.

Procès Verbal. *Le Procès - Verbal faiſt | Ordonnances Cour de Parlement, de l'execution de l'Arreſt le 6 de Juin dernier, touchant les articles et P ſion de foy d'icelle Cour.* ibid. eod. 12.

Moyens etc. *Moyens de pacifier les troubles, envoyés à la Mere, par le Prince de Condé.* 1562. 8; et in *de Condé* T. III p. 384-387.

Defenſio etc. Defenſio Religionis et Regis adverſus nes Calvini, Bezae et Ottomani *). Lat. et *Pariſiis* 1562. 8.

Apologie. *Apologie contre certaines calomnies miſes deſfaveur et deſadvantage de l'Eſtat des affaires Royaume;* in *Mém. de Condé* T. II p. 579-60

Diſcours. *Diſcours ſur le bruit qui court que nous la guerre, à cauſe de la Religion.* ibid. T p. 159-184.

Remonſtrances etc. *Remonſtrances faictes au Roy, par les Catho et habitans en la Ville de Paris, ſur les Plac Libelles attachez et ſemez le 18 de ce preſent d'Avril, par ceux qui ſe diſent de la Religion mée; avec la Reponſe.* à Paris 1562. 8; et in *de Condé* T. III. p. 289-299.

Remonſtrance au Roy, ſur le faiſt des Idoles tues et dejettées hors des Temples, en quelques de ce Royaume. S. l. (1562) 8; et in *Mém. de* T. III. p. 355-364.

Avertiſſement. *Avertiſſement à la Royne Mere du Roy, les miſeres du Royaume au temps preſent, et conſpiration des ennemis de ſa Majeſté.* S. l. (1 8; et in *Mém. de Condé* T. III. p. 364-371.

Sommaire. *Sommaire des choſes premierement accordées les Ducs de Montmorency Conneſtable, et de Grand Maiſtre, Pairs de France, et le Mar*

S

*) ... Hotomanni. Verborum luſus, in odium ... ...

Sainct André, pour la Conſpiration du Triumvirat, et depuis miſes en deliberation à l'entrée du Sacré et Saincte Concile de Trente, et arreſtée entre les Parties, et leur privé Conſeil faict contre les Heretiques, et contre le Roy de Navarre, en tant qu'il gouverne et conduit mal les affaires de Charles neufieſme Roy de France, Mineur, lequel eſt Autheur du continuel accroiſſement de la nouvelle Secte qui pullule en France; in *Mém. de Condé* T. III. p. 210-213.

Requeſtes preſentées au Roy et à la Royne, par le Triumvirat; avec la Reponſe faicte par Monſeigneur le Prince de Condé. S. l. 1562. 8; et in *Mém. de Condé* T. III. p. 388-416. Requeſtes.

Lettre ſur ce meſme faict, dudit Seigneur Prince, à la Cour de Parlement à Paris; in *Mém. de Condé* T. III. p. 417 ſqq. Lettre.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 241.

Decouverte du Duc d'Orleans touchant la conſpiration des Ducs de Guiſe et de Nemours, qui ont voulu enlever ſa Majeſté. 1562. 4. (en Allemand). Sic Fontette l. c. Decouverte etc.

Harangue du Seigneur DE PASSY *à l'Empereur Ferdinand I, au nom du Prince de Condé et des Proteſtans de France à la diette de Francfort en Novembre* 1562. Etiam hoc titulo: *Oraiſon faicte à l'Empereur et Eſtats de l'Empire, aſſemblés à Francfort, pour les Election et Couronnement du Roy des Romains, par* SPIPHAME, *Eveſque de Nevers* *), *pour la part du Prince de Condé et ſes Adherans;* in *Additions de J. le Laboureur aux Mémoires de Caſtelnau* T. II. p. 28-38; et in *Mém. de Condé* T. IV. p. 56. de Paſſy.

*) Jacobus Paullus Spifamus, Epiſcopus Nivernenſis, abdicata religione Romano-Catholica, dictus tunc Dominus de Paſſy; vir magnae auctoritatis.

p. 56-74. *Trentiſce* 1562. 8. Inſunt haud tri lectuque digna.

Cf. *Dictionnaire de* PROSPER MARCHAND T. I p. 255.

Catherine de Medicis. *Lettre de la Royne* CATHERINE DE MEDICIS *Bernard a Bochetel, Eveſque de Rennes, Ambaſſadeur du Roy, auprès de Ferdinand I. pour reſponſe à la Harangue precedente;* in *Mém. de Caſtelnau* T. I p. 59-63.

Traité d'Union. *Traité d'Union faite entre le Duc Louis de Bourbon et autres Princes et Eſtats, pour le maintien du Royaume, de la dignité Royale et de la Regence de la Royne Mere.* S. l. 1562. 8.

Preau. *Harangue ſur les cauſes de la Guerre entrepriſe contre les Rebelles et Seditieux, qui en forme d'hoſtilité ont pris les armes contre le Roy et le Royaume par* GABRIEL PREAU, *Docteur en Theologie.* à Paris 1562. 8. — Fontettus ipſe T. II. p. hoc ſcriptum, contra Reformatos animo peſſimo conceptum, minimi aeſtimat. Idem valet de ſubſequente.

de Flavin. *Remonſtrance de la vraye Religion au Roy Tres-Chreſtien Charles IX: par F.* MELCHIOR DE FLAVIN, *Religieux Cordelier.* S. l. 1562. 8.

Ratus. PETRI RATI ad Pictones admonitio. *Piſſis* 1562. 8.

Reduction du Mans. *L'Eradication de la Ville du Mans pour les Reſſaignans, en 1562. (Converſation par eſcrit à M. R. d. C.)* au Mans 1562. 8.

Remonſtrance. *Remonſtrance envoyée au Roy, par les Habitans de la Ville du Mans.* 1563. 8.; et in *Mém. de Caſtelnau* T. III p. 35-354.

La priſe de Lyon. *La priſe de Lyon par les Proteſtans en 1562* à Lyon 1562. 8.; et in *Mém. de Condé* T. III p. 3-344. Auctor fuit Calvinianus. Idem nondum de ſcripto ſequente.

Epiſt

ſtre au Roy, pour l'Egliſe de Lyon. S. l. Epiſtre.
3.

oire des Triomphes de l'Egliſe de Lyon, et la Hiſtoire.
Montbriſon. à Lyon 1562. 8.

juſte et ſaincte Defenſe de la Ville de Lyon. La juſte etc.
62. 8. A Reformato anonymo.

cours des premiers troubles advenus à Lyon de Saconay.
; avec l'Apologie pour la Ville de Lyon, con-
libelle (précédent); par GABRIEL DE SACO-
Precenteur et Chanoine de l'Egliſe de Lyon.
1569. 8.

piteux remuement des Moines, Preſtres et Le piteux remuement etc.
de Lyon, par lequel eſt decouverte leur honte,
ſte punition de Dieu ſur la vermine Papale,
departement de Paroiſſes; par E. P. C. S. l.

.

cours ſur la liberté ou captivité du Roy, ecrit Diſcours.
us le 6 Juin 1562. S. l. 1562. 8; et in
e Condé T. III. p. 374-384. A Calvino
l.

ertiſſement ſur la fauſſeté de pluſieurs menſon- Advertiſſement.
es par les Rebelles, du 29 Juillet. à Paris
12.

ie d'une Aſſociation faicte par les Seigneurs, Copie.
à Orleans. S. l. 1562. 8.

cours faits dans le Parlement de Paris, par le Cardinal de Lorraine.
AL DE LORRAINE, dans leſquels, par Or-
la Reine-Mere et du Roy de Navarre, il
part de l'etat preſent des affaires, et des
tions de la Reine-Mere, pour parvenir à la
tion; avec la Reponſe du Premier Preſident;
. de Condé T. III. p. 489-495.

mmaire Declaration et Confeſſion de Foy, faite Sommaire etc.
onſeigneur le Prince de Condé, contre les ca-
et impoſtures des ennemis de Dieu, du Roy et
ibid. p. 524 ſqq.

Les Recuſations etc. *Les Recuſations envoyées à la Cour de Pa de Paris, contre aucuns des Preſidens et Co d'icelle, par Monſieur le Prince de Condé, et j ciez;* ibid. p. 549-554.

Remonſtrance. *Remonſtrance de Monſeigneur le Prince d et ſes aſſociez, à la Royne, ſur le jugement lion donné contre eux par leur ennemis, ſe diſa la Cour de Parlement de Paris; avec Proteſta maux et inconveniens qui en pourroyent advenir* p. 583-598.

Bronchorſt. Urbis Pictavienſis Tumultus, eiusque tutio, carmine elegiaco; auctore FLORE BRONCHORSTIO, Noviomago, Juriſco († 1610). *Pictavis* 1562. 8. De hoc ſ eiusque carmine, verſus circiter octin continente, conſulendus eſt DREUX DU in *Bibliotheque hiſtorique de Poitou* T. II. p.

Diſcours. *Diſcours des moyens que Monſieur le Pr Condé a tenus, pour pacifier les troubles, qu preſent en ce Royaume, par lequel l'innocence Seigneur Prince, eſt verifiée, et les calomnies poſtures de ſes adverſaires, clairement de tes.* S. l. 1562. 8; et in *Mém. de Condé* p. 1-38.

La deploration etc. *La deploration des François et Navarrois douloureux trepas du très-haut et très-illuſtre Antoine de Bourbon, Roy de Navarre, Ro Lieutenant-General en France.* S. l. 1562. 8.

Diſcours. *Diſcours des choſes faictes par Monſieur le de Condé, Lieutenant-General du Roy, repr ſa Perſonne par tous ſes Pays, Terres et Seig depuis ſon partement d'Orleans, et meſmement qui s'eſt negocié touchant la Paix, près la Paris, au mois de Decembre* 1562; in *Mém. de* T. IV. p. 144 ſqq.

Explicatio bellicorum, quibus nunc Gallia miſerrime conflictatur, tumultuum, ſacri imperii Electoribus propoſita a Principis Condaei legatis in publico ſacri Imperii conſeſſu Francofurti, pridie Nonas Novembris 1562, cui interpoſita ſunt aliquot Litterarum Reginae, Regis Galliae matris, exemplaria ad eundem principem miſſa. S. l. 1563. 8. *Theotiſce* S. l. 1563. 8. Explicatio etc.

Le Te Deum *des Catholiques Chreſtiens, chanté* ... *tonant Dieu et ſa douce Mere, pour la deroute et* ... *faicte des Rebelles, qui fut faite au haut de Mezié-*... *r, près Dreux, le* 11 *Decembre* 1562. S. l. ... a. 8. Le Te Deum etc.

Brief diſcours de ce qui eſt advenu en la Bataille ... *nné près la Ville de Dreux, le Samedy dix-neufieſ-*... *de ce mois de Decembre* 1562; in *Mém. de Condé* ... IV. p. 178-181. — Admiralius DE COLIGNY ... ctor huius relationis videtur. Adiecta eſt de-... ſcriptio proelii, aeri inciſa. Contra hanc rela-... tionem directa eſt ſequens. Brief diſcours.

Diſcours de la bataille de Dreux, dicté par feu Monſeigneur FRANÇOIS DE LORRAYNE *Duc* DE GUYSE. à Paris 1576. 8; et in *Mém. de Condé* T. V. p. 685-696. Cum delineatione proelii in ... re inciſa. de Guyſe.

Diſcours de la Bataille de Dreux; par ANDRÉ THEVET. à Paris 1563. 8. Thevet.

FRANCISCI BELCARII, Epiſcopi Metenſis, oratio ad Patres Concilii Tridentini, de victoria Druidenſi adverſus rebelles, anno 1562 habita. *Brixiae* 1563. 4. In *eiusdem* Rerum Gall. Commentariis ſupra laudatis; et in Actis Concilii Tridentini (*Lovanii* 1567. fol.)

Elegie de la mort conſpirée au Seigneur Duc de ... *iſe, Lieutenant-General de Sa Majeſté du Roy;* Elegie etc.

avec

Paris le 20 du meſme mois, et à Lyon le 10 J 1564. 8.

Remonſtrances. *Remonſtrances preſentées au Roy le 1 J* 1563 (1564) *par les Nobles et gens du Tier de ce Royaume, contre la Requeſte des Eccleſia tendant à fin de pouvoir retirer leurs biens ven vertu de l'Edict dudit Seigneur, en date du May dernier;* in *Mém. de Condé* T. V. p. 6.

Vauquelin. *Pour la Monarchie de ce Royaume contre l ſion, à la Royne Mere du Roy; par* JEAN VA LIN *de la Freſnaye.* à Paris 1563. 8. *ibid.* 15

Hervet. *Diſcours ſur ce que les Pilleurs, Volle Brusleurs d'Egliſes diſent, qu'ils n'en veulent, Preſtres; par* GENTIEN HERVET. à Paris 15

(Bruccio f. Spifame) Lettre etc. *Lettre adreſſée de Rome à la Royne Mere d traduitte d'Italien en François, contenant ad monition pour pourvoir aux affaires, qui ſe pre* S. l. 1563. 12; et in *Mém. de Condé* T. IV. p 493. — Nomen ſubſcriptum GIO. MARCO cio fictum verumque eſſe JACOBI PAULLI ME, nullumque archetypum Italicum e docent Lelong, Fontettus et Marchand. utique conſilia exhibet auctor, candore et tate ſentiendi ſe commendans.

Cf. MARCHAND in *Diction.* T. II. p. 259. DE FONTETTE T. II. p. 245.

Sommaire etc. *Le Sommaire des propos que le Roy a tenu Nobleſſe, au Louvre.* à Lyon 1563. 8.

EDIT de la Treil- le. *Diſcours des Villes, Chaſteaux, Forterej tues, aſſaillies, priſes par la force de l'artiller les Regnes de Henry II, François II et Char ſous Jean d'Eſtrées Grand-Maiſtre de l'Artil Capitaine General d'icelle, par* T. D. L. T. FRANÇOIS DE LA TREILLE, *Seigneur de Commiſſaire ordinaire de l'Artillerie et Lieuten M. d'Eſtrées en Arſenal de* [illegible] *Isle de F*

à

Paris 1563. 8. — Juſto brevius exponuntur, ...ae titulus indicat.

Hiſtoire de noſtre temps, contenant les Commen-...res de l'Eſtat de la Religion et Republique; par ...ANÇOIS RASLE. à Paris 1566. 16. Anno 1561 ...cipiunt hi commentarii ac deſinunt in an-... 1563. Rasle.

Brief Diſcours de tout ce qui a eſté negocié pour la ...erelle, qui eſt entre les Maiſons de Guyſe et de ...aſtillon, depuis l'Edit de Pacification des troubles ...nérés ſurvenus en ce Royaume, juſques au 8 jour ...Janvier 1563 (1564.) 8; et in *Mém. de Condé* ... V. p. 17-40. Brief Diſcours.

Remonſtrances faites au Roy de France, par les ...putez des trois Eſtats de Pays et Duché de Bour-...gne, ſur l'Edit de la Pacification des troubles du ...yaume de France; par leſquelles appert clairement ...e deux differentes Religions ne ſe peuvent comporter ...meſme Republique; meſmement ſous un Monarque ...reſtien, ſans la ruine des ſubjets, de quelque Reli-...n, qu'ils ſoyent, et ſans la ruine du Prince qui les ...re. à Anvers 1564. 4. *La même augmentée.* ...d. eod. 12. *à Toloſe* 1560. 4. *Reveue, corri-...e et amplifiée ſur meilleur Exemplaire, avec an-...tation et citation des paſſages en marge;* in *Mém. ... Condé* T. IV. p. 356-412. *Latine* Coloniae 1564. *Italice* ... *Hiſpanice* ..... *Theotiſce* ....uctor fuit JOHANNES BEGAT, Conſiliarius Par-...menti Divionenſis, mortuus a. 1572. Docte ...ulta in hoc libello proferuntur, haud pauca ...ro etiam ſiniſtre. (Begat) Remonſtrances.

CL. DE FONTETTE T. II. p. 245. Vid. etiam quae monet SECOUSSE in *Mém. de Condé* l. c.

Apologie de l'Edit du Roy ſur la Pacification de ...e Royaume, contre la Remonſtrance des Eſtats de ...urgogne. S. l. 1564. 8. Et in *Mém. de Condé* Apologie.

T. IV.

T. IV. p. 417-441. Reformati hanc apolo oppoſuerunt Begati ſcriptioni. Auctor ignotus egregie diſputat ſuper tolerandis ſentientibus in cauſſa religionum.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 245 ſq.

(Begat), Reſponſes etc. *Reſponſes pour les Deputez des Trois du pays de Bourgogne contre la calomnieuſe tion publiée ſoubz le Tiltre d'Apologie de l du Roy, pour la pacification de ſon R* l. 1564. 8. *Latine* Coloniae 1564. 8. BEGATUS auctor eſt huius reſponſionis.

Cf. PAPILLONII *Bibliothèque des Auteurs de gogne* . . . .
DE FONTETTE T. II. p. 246.

de Senecey. *Propoſition de la Nobleſſe de France, Roy; par* CLAUDE DE BEAUFREMONT, *Bar* SENECEY, *Chevalier de l'Ordre du Roy etc.* tettus (T. II. p. 246) addit: *Cette Piece primée dans le Recueil G. in 12.* Quid ha velit, neſcimus.

Remonſtrance. *Remonſtrance preſentée au Roy par le Eſtat.* S. l. 1564. 8.

(de Vaudemont), Lettre. *Lettre d'un Seigneur du Hainaut, envoyée ſien ami, ſuivant la Cour d'Eſpagne, le 15 1564 (avant Paſques).* S. l. 1564. 8. — ſervire debuit haec epiſtola ad defendes CAROLUM DE VAUDEMONT, Cardinalem de tharingia, quod conſilia Hiſpana ſecutus rit. Ipſe eandem ſcripſiſſe dicatur.

Reſponſe a l'Epitre de Charles de Vaude Cardinal de Lorraine, jadis Prince imaginaire Royaumes de Jeruſalem et de Naples, Duc et C par fantaiſie, d'Anjou et de Provence, et nant Angle Gentilhomme de Hainaut. S. l. 8. -- Lectu iucundus prae r hic liber

c

continens, praeter alia, varia alibi haud obvia de genealogia familiarum Caſtillioneae et Lotharingicae, de cauſſis rixarum inter admiralium Colionaeum ac Ducem Guiſium. *Proſper Marchand* (in *Diction.* T. II. p. 153. Not. 16) coniicit, LUDOVICUM REGNIER, Dominum DE LA PLANCHE, fuiſſe auctorem.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 246.

Recueil des troubles [illegible] *Roys François II et Cha*[illegible]*es IX.* [illegible] 1564. 8. *ibid.* 1567. 16. — Nihil [illegible] poſſumus, niſi auctoris [illegible], DE HAINAULT, ſacerdotis [illegible] gentis.

Faits et Dits memorables de pluſieurs grands Perſonnages François et des choſes rares et ſecretes advenües en France ſous François I, Henry et François II et Charles IX: contenues en la Reponſe faite à un Gentilhomme de Haynaut, à la Lettre à lui envoyée ſous le nom d'un Seigneur du Pays. S. l. 1565. 8. — Libellus ſupra quidem §. VII iam commemoratus, huc vero potiſſimum ſpectans, quia illuſtrat litem, a. 1564 et 1565 inter Cardinalem de Lotharingia et Mareſchallum de Montmorency ortam, cuius occaſione Cardinalis a Catharina Regina permiſſionem nactus eſt, armis ad nocendum atque ſatellitibus erga hoſtes ſuos utendi. Faits et Dits etc.

Deſaveu d'un Seigneur de Haynaut de la Lettre écrite en ſon nom, par le Cardinal de Lorraine. à Anvers 1565. 8. Deſaveu.

Lettre d'un Gentilhomme Champenois, à un ſien ami, Pariſien, pour reponſe à certains Libelles fameux, nouvellement publiés. à Orleans 1565. 8. Lettre etc.

Confirmation etc. *Confirmation du Roy, par l'obſervation* …
de pacification, Proviſions et Declarations d'…
9 Novembre 1564, à Marſeille, publiés à…
18 ſuivant. 8.

Doléance etc. *Doléance faite au Roy, ſur l'importunité* …
tres et oppreſſions qui ſe commettent journelle…
Royaume, au prejudice de ſes Edicts; in …
Condé T. V. p. 164-170.

Deliberation etc. *Deliberation du Sieur (Frederic de Foix*…
de Candalles, et autres de ſa ligue, contr…
et ſes Edits faits au mois d'Aouſt 15…
p. 170-176.

Ligue etc. *Ligue, confederation et alliance du Sieur*…
dale (ſ. potius *Candalle) et autres Sieurs P*…
Guyenne, bons et fidelles ſujets du Roy C…
voulant vivre et mourir ſous ſon obeiſſance e…
gion ancienne Romaine et Catholique, au mo…
1564; ibid. p. 177-181.

Lettre etc. *Lettre de M. le Prince de Condé à* …
Mere du Roy, avec Advertiſſements depuis d…
ledit Seigneur Prince, à leurs Majeſtés, …
qui concernent l'honneur de Dieu, le ſervice…
et la paix et repos de ce Royaume. S. L. et a.

Sommaire recueil ... Prince de Condé a proteſ... Dieu, repos et utilité du ... les auteurs des troubles ... juſqu'en 1564, avec un ... S. L. 1564. 16. Collectio ..., Pr... ...um religioni addicto, cura ...

Petit Traité des Guerres ... ſous François II & Charles IX. S. l. 1564. 8. Petit Traité etc.

Brief Diſcours ſur l'Eſtat preſent, et des Moyens pour remedier aux troubles qu'on peult craindre ... S. l. 1564. 8. Brief Diſcours.

Brief Diſcours de l'Occaſion des Troubles et diſſen... du jour d'huy au fait de la Religion, et moyen ... obvier. Traduit du Latin d'un excellent homme ... temps, adreſſé au Roy. S. l. 1564. 8.

Diſcours ſur les bruits contraires à l'obſervation de l'Edit de la pacification 1565. 8. Et in Mém. de Condé T. V. p. 264-273. Diſcours.

Remonſtrance envoyée au Roy par la Nobleſſe de la Religion reformée du païs et Comté du Maine, ſur les aſſaſſinats, pilleries, ſaccagemens de maiſons, ſeditions, violemens de femmes et autres excès horribles, commis depuis la publication de l'Edit de pacification dedans ledit Comté: et preſenté à ſa Majeſté à Roſſillon, le 10 jour d'Aouſt 1564. Avec un Advertiſſement des crimes execrables advenus dedans ledit pays depuis le mois de Juillet 1564 juſques au mois de May 1565. envoyé à monſieur le Mareſchal de Vielleville. à Orleans 1565). 8. Et in Mém. de Condé T. V. p. 277-301. — Thuanus hunc et ſequentem libellum adſcribere vult GERVASIO LE BARBIER FRANCOURT. (Francourt) Remonſtrance.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 247.
SCHEIBEL in Nachrichten von den Merkwürd. der Rehdigerſchen Bibl. Partic. I. p. 53.

Advertiſſement etc. *Advertiſſement des crimes horribles commis ſeditieux Catholiques Romains, au Pays et C... Maine, depuis le mois de Juillet 1564 ju... mois d'Avril 1565*; in *Mem. de Condé* T. V. 327. Haec relatio ad Mareſchallum Viei... quem rex ad querelas Reformatorum i... Cenomanenſis examinandas, miſerat, ... fuit.

de Morvilliers etc. *Traitté de ce que durant les troubles a été ... la conſervation de l'Eſtat du Roy, par le Seig...* MORVILLIER, *Capitaine de cinquante hommes ... mes, et Gouverneur de Boulogne ſur la Mer*, ... *de Condé* T. V. p. 246-272.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 247.

Bain. *Harangue au Roy, à la Royne, et autres ... Princes, ſur l'entretenement et reconnoiſſance ... paix et entrée dudit Seigneur de ſes Villes;* ... ESTIE BAMIN, *Avocat à Paris, et Lieute... Chaſteauroux en Berry.* à Paris 1565. 12.

(S. Stane) Discours. *Diſcours ſur le Congé impetré par M... Cardinal de Lorraine, de faire porter armes ... dues a ſes gens, pour la tuition et defenſe de ... ſonne: Et ſur ce qui lui advint à l'occaſion ... à ſon arrivée à Paris, le 8 Janvier 1565.* ... *copie dudit congé, contenu en l'autre page* S. 1. 8. — Auctor dicitur JACOBUS PAULLI FAME.

Ordonnance etc. *Ordonnance de M. de Montmorency, Gou... de Paris, concernant la police pour le temps ... regime.* à Paris 1565. 8.

Reponse etc. *La Reſponſe faicte par Monſieur le Mareſ... Montmorency, quand on lui preſenta le congé ... par Monſieur le Cardinal de Lorraine, de fa... ter armes defendues a ſes gens; et le ... envoyée au Parquet de Meſſieurs les Gens du ... ce que perſonne n'en puiſt pretendre ignorance*

mble, le Diſcours du voyage faict à Paris par Mon-
ur l'Admiral au mois de Janvier dernier. 1565. 8.

La Guerre Cardinale de l'Aminiſtrateur du tem- La Guerre Cardinale.
rel de l'Eveſché de Metz, contre le Sieur DE SALCE-
E, *Chevalier de l'Ordre, et Gouverneur de Marſal.*
l. 1565. 8. Et in *Mém. de Condé* T. V. p. 332-
67, et T. VI. p 157-163. (Lengletus errore,
videtur, repetiit hanc relationem. Adſperſit
otas). Ipſe SALCEDE auctor creditur.

Suite de la Guerre Cardinale, ou Brief Diſcours veritable des principales Conjurations de ceux de la aiſon de Guiſe, contre le Roy et ſon Royaume, les rinces de ſon ſang et ſes Eſtats. S. l. 1585. 8. Et *Satyre Menippée* (à Ratisbone 1711 et 1752. 8) . III. p. 1—39. et in *Mém. de Condé* T. VI. 163-188. Cum *Lengleti* annotationibus.

Recueil des choſes notables qui ont été faites à Recueil etc.
ayonne, à l'entrevue du Roy Charles IX et la Royne Mere, avec la Royne Catholique ſa ſoeur, és années 564 *et* 1565. à Paris 1566. 4. *à Lyon* 1566. 8.— igna collectio, quae in hac hiſtoriae parte pe- tius intelligenda conſulatur, melius caeterum pis expreſſa, quam ſcripta.

Recit d'une entrepriſe faite en 1565, *contre la* Recit etc.
yne de Navarre et ſes Enfans; par lequel on peut noitre comme Dieu s'eſt monſtré leur Protecteur et miraculeuſement ſauvé noſtre Roy Henry IV dès ſon fance, de la Conſpiration que ſes Ennemis, Auteurs s troubles et miſeres de noſtre temps, avoient dès- rs jurée avec le Roy d'Eſpagne, à l'entiére ſubver- n et ruine de leur Maiſon et de cet Eſtat; in *Mém. Villeroy* (à Paris 1628. 8) T. II. p. 39 ſqq.

Recueil et Diſcours du Voyage du Roy Charles IX, Journ.
ce nom, à preſent regnant, accompagnés de choſes gnes de memoire, faites en chacun endroit, faiſant dit Voyage en ſes Pays et Provinces, de Cham-

paigne, Bourgoigne, Daulphiné, Provence, L
dot, Gaſcogne, Bayonne et pluſieurs autre
ſuivant ſon retour depuis ſon partement de
juſqu'à ſon retour audit Lieu ès années 15
1565; *fait et recueilli par* ABEL JOUAN, *I*
Serviteurs de ſa Majeſté. à Paris 1566. 8.
1566. 8. Et in *Pièces fugitives du Baron d'*
(à Paris 1759. 4) T. I. p......

de Boucart. *La Harangue prononcée par le Sieur* (Jac
DE BOUCART, *devant la Majeſté du Roy*
ſon Conſeil privé, à Angouleſme, le 16 Aouſt
in *Mém. de Condé* T. V. p. 367-373. A
Proteſtantium caſtra ſecutus eſt.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 249.

de la Planche du grand et loyal devoir etc. *Du grand et loyal devoir, fidelité et obéiſ*
Meſſieurs de Paris envers le Roy et la Cour
France. S. l. 1565. 8. — Huius libel,
Francogalli etiam *le Livre des Marchands* ap
ſolent, auctor fuit LUDOVICUS REGNIER,
nus DE LA PLANCHE, a nobis iam cele
Hic tradit idem res haud vulgares, ex h
adeo Franciſci I et Henrici II, nec non
fata familiarum quarundam Pariſienſium
ſtrium, Montmorenciae et Guiſiae pot
explicantia. Finis autem princeps eo ten
Montmorencii, Gubernatoris tunc temp
bis Pariſinae, acta adverſus arrogantiam
nalis Lotharingii defendantur. Auctor
catores nonnullos Pariſinos colloquentes
inducit ſuper bonis officiis, a Montmor
regno et in primis urbi Pariſienſi reddit
minus ſuper Guiſiorum maleficiis.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 249.

Henry. *Commentaire des Guerres civiles; par*
HENRY. à Avignon 1565. 4.

Lettres-Patentes du Roy, portant renvoi et reglement à MM. de la Chambre de la Tournelle, du Parlement de Toulouſe, ſur l'execution de l'Edit de S. M. pour la pacification des troubles des 8 *Mars et* 9 *Avril.* 1565. 8. Lettres Patentes du Roy.

Lettres Patentes du Roy, à Bordeaux le 13 *Avril* 1565, *portant renvoi à MM. les Seneſchal de Lyon ou ſon Lieutenant, et Gens tenant le Siége Preſidial, ſur l'execution des troubles, Procès mus et à mouvoir, excès et cauſes qui en dependent, dans les reſſorts deſdits Siéges.* 8.

Lettres-Patentes du Roy, contenant iteratives deffenſes du port d'armes et aſſemblées illicites, ſur les peines de confiſcation de corps et des biens, à Bordeaux le 30 *Avril* 1561. 8.

Lettre du Roy à M. le Prince de la Roche-ſur-Yon, ſur la prohibition des armes, à Toulouſe le 6 *Fevrier* 1565. 8.

Lettres-Patentes portant deffenſes de s'aſſembler en armes, et autres Pièces de l'an 1565, *concernant les Guiſes.* 12.

Livre merveilleux, contenant en bref la fleur et ſubſtance de pluſieurs traités tant de propheties et revelations, qu'anciennes Chroniques faiſant mention d'un Pape, qui ſera appellé Paſteur Angelique, et d'un Roy de France nommé Charles, ſaint homme. à Paris 1565. 8. Livre merveilleux.

Harenga habita in Monaſterio Cluniacenſi die Quinta menſis Aprilis M. D. LVI. ad D. Reverendiſſimum et Illuſtriſſimum Cardinalem de Lotharingia, eiusdem Monaſterii Abbatem Commendatarium, per Devotum Fratrem Vincentium Juſtinianum, Genovenſem, Generalem Ordinis Fratrum Praedicatorum deputatum per Capitulum Generale, una cum certis aliis eiusdem Ordinis Fratribus Ambaſiatorem, verſus (Steza) Harenga etc.

(à Paris 1759 4°) T. I. p......

de Boucart. *La Harangue prononcée par le Sieur* DE BOUCART, *devant la Majesté du Roy* [illegible] *son Conseil privé, à Angoulesme, le 16 Ao*[illegible] in *Mém. de Condé* T. V. p. 3[illegible]7-373. [illegible] Proteſtantium caſtra ſecutus eſt.

Cf. [illegible] T. II. p. 249.

de la Planche du grand et loyal devoir etc. *Du grand et loyal devoir, fidelité et o*[illegible] *Messieurs de Paris envers le Roy et la C*[illegible] *France*. S. l. 1565. 8. — Huius lib[illegible] Francogalli etiam *le Livre des Marchands* [illegible] ſolent, auctor fuit LUDOVICUS REGNIE[illegible] NUS DE LA PLANCHE, a nobis iam c[illegible] Hic tradit idem res haud vulgares, e[illegible] adeo Franciſci I et Henrici II, nec n[illegible] facta [illegible] quarundam Paris. ea[illegible] [illegible], Montmorenciae et Guiſiae [illegible] [illegible]. Finis autem principis eo[illegible] M[illegible] [illegible], Gubernatoris tunc te[illegible] [illegible], acta adverſus arrogant[illegible] [illegible] Lotharingia defendantur. A[illegible] ca[illegible] [illegible] colloquent[illegible]

Lettres-Patentes du Roy, portant renvoi et reglement à MM. de la Chambre de la Tournelle, du Parlement de Toulouſe, ſur l'execution de l'Edit de S. M. pour la pacification des troubles des 8 Mars et 9 Avril. 1565. 8. Lettres Patentes du Roy.

Lettres Patentes du Roy, à Bordeaux le 13 Avril 1565, portant renvoi à MM. les Seneſchal de Lyon ou ſon Lieutenant, et Gens tenant le Siége Preſidial, ſur l'execution des troubles, Procès mus et à mouvoir, excès et cauſes qui en dependent, dans les reſſorts deſdits Siéges. 8.

Lettres-Patentes du Roy, contenant iteratives defenſes du port d'armes et aſſemblées illicites, ſur les peines de confiſcation de corps et des biens, à Bordeaux le 30 Avril 1561. 8.

Lettre du Roy à M. le Prince de la Roche-ſur-Ton, ſur la prohibition des armes, à Toulouſe le 6 Fevrier 1565. 8.

Lettres-Patentes portant defenſes de s'aſſembler en armes, et autres Pièces de l'an 1565, *concernant les Guiſes.* 12.

Livre merveilleux, contenant en bref la fleur et ſubſtance de plusieurs traités tant de propheties et revelations, qu'anciennes Chroniques faiſant mention d'un Pape, qui ſera appellé Paſteur Angelique, et d'un Roy de France nommé Charles, ſaint homme. à Paris 1565. 8. Livre merveilleux.

Harenga habita in Monaſterio Cluniacenſi die Quinta menſis Aprilis M. D LVI. ad D. Reverendiſſimum et Illuſtriſſimum Cardinalem de Lotharingia, eiusdem Monaſterii Abbatem Commendatarium, per Devotum Fratrem Vincentium Juſtinianum, Genovenſem, Generalem Ordinis Fratrum Praedicatorum deputatum per Capitulum Generale, una cum certis aliis eiusdem Ordinis Fratribus Ambaſiatorem, verſus (Baro) Harenga etc.

 eundem

dinale de Lotharingia patrata. Spect
potiſſimum ad factum quoddam, de quo
ipſa tacet. Fertur enim, Cardinalem I
canis ſive Jacobitis Metenſibus coronam
abſtuliſſe, quam auctor fingit eosdem p
tos Cluniaci a Cardinale repetiiſſe. Le
copiotis notis hiſtoricis poema illuſtravit
de eodem conſulendus eſt in praefation
primae tomi ſexti Commentariorum C
rum praefixa.

Diſcours. *Diſcours de troubles arrivés en la Vill
mier, le 5 Juin 1566.* S. l. 1567. 8.

Ordonnances du R. *Ordonnances du Roy, concernant la p
nerale de ſon Royaume, arretées au Conſeil
tenu à Paris le 4 Fevrier* 1567. à Paris 15
Mores temporis illius probe ex his legib
ſpici poſſunt, inter alia et veſtimenta m
varii generis.

de Pibrac. *Recueil des points principaux de la Rem
faite en la Cour du Parlement; par*
FAUR, *Seigneur* DE PIBRAC. *à Paris* 15
Lyon 1567. 12.

ſtures, ſuggeſtions et ſuppoſitions des Conſpirateurs, articipans, et Adherans à la pernicieuſe et damnée ntrepriſe, faite et machinée contre le Roy noſtre ſouverain Seigneur, et ſon Eſtat. à Tours 1567. 8.

Lamentations et voix plaintives des Habitans Catholiques d'Orleans, fugitifs et exilés en l'an 1567; declamés en la Ville de Paris par JEAN LE GAY, *Docteur-Regent en l'Univerſité d'Orleans, traduites du Latin en François par Meſſire* Claude Gobineau, *Seigneur de Ligneroller, Conſeiller du Roy, et ſon Procureur au Duché d'Orleans.* à Orleans 1573. 4. — Fontettus T. II. p. 250 fuſus eſt in hoc opuſculo deſcribendo, licet ipſe fateatur, illud hiſtoriae parum conducere. Archetypum Latinum nusquam typis mandatum fuit. le Gay.

Remonſtrances aux Princes François de ne point faire la paix avec les mutins; par FRANÇOIS DE BELLEFOREST. à Paris 1567. 8. Eſt carmen hiſtoricum. de Belleforeſt.

MARINI LIBERGII, (*Doctoris iuris, religioni Romano-Catholicae addicti* † 1599 aut 1600) de praeſentis tempeſtatis et ſeculi calamitate Oratio. *Pictavii* 1567. 4. Liberge.

Requeſtes, Proteſtations, Remonſtrances et Advertiſſemens faits par Monſeigneur le Prince de Condé et autres de ſa ſuite; où l'on peut aiſement connoitre les cauſes et moyens des troubles et guerres preſentes. à Orleans 1567. 8. Requeſtes.

Lettres-Patentes du Roy, contenant le pouvoir donné à M. le Duc d'Anjou ſon frere, par tous les Pays, Terres et Seigneuries de ſon obeiſſance, 12 Novembre 1567. à Lyon 1568. 12. Lettres-Patentes.

Lettres-Patentes par leſquelles eſt enjoint prendre et enlever tous et un chacun les biens appartenans aux Seditieux et Rebelles, 10 Decembre 1567. ibid. 1568. 12.

Advertiſſement. *Advertiſſement à la Nobleſſe, . . . du Parti Roy que des Rebelles conjurez, du 6 Novembre 15* à Paris 1568. 8. *ibid.* 1574. 8. — Vehemen auctor anonymus in Admirallium Colinaeum vehitur.

de Cardonne. *Remonſtrance . . . Catholiques de prendre les armes en l'Armée de C . . . iſade, inſtituée en la Ville Toloſe, contre les Calv . . . iſtes, Huguenots et Rebel par* JEAN DE CARDONN . . . à Toloſe 1568. 8.

Arreſt etc. *Arreſt de la Cour . . . Parlement de Paris. joignant à ceux de . . . ligion de vuider la Ville Paris.* S. l. 1569. 8.

Advertiſſement. *Advertiſſement ſur le pourparler qu'on dit de p . . . entre le Roy et les Rebelles.* à Paris 1568. 8. Qu . . . tum ab huius libelli malitia diſtat humanitas l . . . ſequentis!

de l'Hopital. *Diſcours des raiſons et perſuaſions de la Paix 1568; par M. le Chancelier* DE L'HOPITAL; in . . . *cueil de* Launes (à Paris 1623. 4).

Diſcours etc. *Diſcours et Dialogue ſur l'Edict de la Revoc . . . de la Paix publié à Paris le 28 Septembre 1568.* (Geneve) 1569. 12.

Declaration. *Declaration de ceux de la Religion Reformée à Rochelle ſur la priſe d'armes.* S. l. 1568. 4. Sec . . . *Declaration de l'an 1569.* S. l. 1569. 4. Utraq . . . *Traitez* S. l. 1569. 4.

Grangaeus. CLAUDII GRANGAEI, *Bituricis*, de ſecu . . . bello civili, ab anno 1563. *Montalbani* 15 . . . 8. — Abſolvitur haec ſcriptoris Calviniani ſtoria initio tertii . . . lli civilis a. 1568.

Copie etc. *Copie d'une R . . . ance que MM. les Princ . . . Navarre et de Condé . . . ndent faire preſenter au R par le Sieur de Leſtr . . . e.* S. l. 1569. 12.

Declaration etc. *Declaration et Proteſtation du Tres - illuſ Prince Wolfgang, C . . . nte Palatin du Rhin . . . Des cauſes qui l'ont . . . à . . . — France en . . .*

cours de ceux de la Religion, envoyée au Roy. S. l. 1569. 8.

Arraiſonnement fort gentil et profitable ſur l'infelicité qui ſuit ordinairement le bonheur des grands; avec un beau Diſcours ſur l'excellence des Princes du Sang de France, qui gouvernent l'Eſtat de France; à quoi eſt ajouté un recit de la miſere qui accompagne les traitres et rebelles etc. par FRANÇOIS DE BELLEFOREST. à Paris 1569. 8. Nugas maximam partem auctor propinat. de Belleforeſt.

Diſcours touchant la guerre civile et diverſes calamités de ce temps, fait en forme de Dialogue; par JOACHIM BLANCHON, *Limoſin.* à Paris 1569. 8. — Mundus et tempus verſibus minime cultis diſputant ſuper Galliae fatis iſtius aevi. Blanchon.

Remonſtrance au Roy Tres-Chreſtien Charles IX, Roy de France; par M. PIERRE GODEFROI, *Docteur en Droit et Procureur de S. M. en la Sainte Inquiſition de la Foy à Carcaſſonne.* à Paris 1569. 8. Godefroi.

Le vrai Diſcours de la Bataille donnée (par M. le Duc d'Anjou) le 13 Mars 1569, entre Chateauneuf et Jarnac. à Paris 1569. 8. *à Rouen* 1569. 8. *à Lyon* 1569. 8. Diſcours.

Allegreſſe de la France pour la Victoire obtenue entre Coignac et Chateauneuf; par ARNAULD SORBIN. à Paris 1569. 8. Sorbin.

Diſcours fait à Charles IX de la defaite du Prince de Condé; par le Chevalier COSSE. S. l. 1569. 8. Coſſe.

Lettres et Remonſtrances au Roy, par Louis de Bourbon, Prince de Condé etc. du 23 Aouſt 1568, ſur les contraventions de la Paix faite et jurée l'an 1568, avec la Proteſtation dudit ſieur Prince, et le Reglement par lui etabli en ſon armée. Lettres de ſa Majeſté de la Royne de Navarre, de meſme argument. Enſemble le Recit du meurtre deloyalement perpe- Louis.

dem dictio, idem odium in Guiſios V
idem ſtudium favens familiae Mont
ex hoc libello, ut ex aliis huius ſcri
cet. Avidiſſime haec ſatira ingenioſ
tunc temporis legebatur, non ſolu
ſtantibus, verum etiam a Romano-
quibus Guiſiorum ambitio effraenis
ſanguinolenta horrori fuerunt. Hiſt
te opuſculum, finiens in anno 1570,

Cf. LE GENDRE l. c. p. 177 ſq.
LENGLET in *Mém. de Condé* T. VI. P
DE FONTETTE T. II. p. 255.

Copie etc. *Copie d'une des Lettres de Maiſtr*
Quignet, Marguillier perpetuel de l'Egl
Dame de Paris, envoyée à l'eſprit du S
forio, étant de preſent à la ſuite de la C
rendiſſime et Illuſtriſſime Cardinal de L
569. 8.

(de Serres) Mém. de la troiſ. guerre. *Memoires de la troiſiéme Guerre civi*
niers troubles de France ſous Charles
l'Edit de pacification, du 3 Mars 156
mois de Decembre 1569, diviſés en t

iſtius, candide ac libere exponit res belli huius cruentiſſimi: interdum tamen abreptus nimio ardore adverſus Romano-Catholicos.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 255.

Mouvement François, c'eſt-à-dire, Relation des raiſons, qui ont porté les Reformés de ſe ſoulever et defendre la première, deuxième et troiſième fois contre les perſecutions du Cardinal de Lorraine, traduit du François en Allemand. S. l. 1569. 4. Mouvement François.

Dialogus, Belli Tumulus, ſive Pandora, CLAUDII PRATIANI, Lugdunenſis, authoris, editus anno 1569. — Notitia huius ſcripti manca et obſcura exhibetur in *Bibl. hiſt. de la France* T. IV. p. 397. du Pré.

Edit du Roy ſur la pacification des troubles, du 11 Aouſt 1570. à Paris 1570. 8. Et in *Mém. du Regne de Charles IX.* T. I. p. 7 ſqq. Edit.

Exhortation aux François, pour vivre en concorde, et jouir du bien de la paix; par LOYS DE ROY. à Paris 1570. 8. Additae ſunt deſignationes duorum operum ſic inſcriptae: 1. *Projet ou Deſſein du Royaume de France, pour en repreſenter en dix Livres, l'Eſtat entier, ſous le bon plaiſir du Roy; par le même Autheur.* 2. *Les Monarchiques de* Loys de Roy, *ou de la Monarchie et des choſes requiſes à ſon etabliſſement et conſervation, avec la conference des Royaumes et Empires plus celebres du monde, anciens et modernes, en leurs commencemens, progrés, accroiſſement, etendue, revenues, force par mer et par terre, diverſités de guerroyer, trains et cours de Princes, Conſeils ſouverains, Polices, Judicatures, Loix, Magiſtrats, durées, decadences et ruines.* de Roy.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 256.

De la Troiſième Guerre Civile et des derniers troubles de France pour la Religion, composés en IV Livres, Charles IX regnant. S. L. 1570. 12. De la troiſ. guerre civile.

ſt. de nos- ſ temps. *L'Hiſtoire de noſtre temps, contenant un Recueil des choſes memorables paſſées et publiées pour le fait de la Religion et l'Etat de France, depuis l'Edit de pacification, du 23 Mars 1568, juſqu'au premier Aouſt 1570; avec un Prologue contenant une Hiſtoire ſommaire de noſtre temps.* S. l. 1570. 8. — Eſt collectio ſcriptorum variorum, cum publicorum tum privatorum, accerrimorum maxime contra Cardinalem de Lotharingia. De auctore ſive editore incerto v. *Fontetus* T. I. p. 382 ſq.

Pinart Veritable Diſcours etc. *Veritable Diſcours du Mariage de tres-haut, tres-puiſſant, tres-chreſtien Charles IX de ce nom, Roy de France, et de tres excellente et vertueuſe Princeſſe Madame Eliſabeth, fille de l'Empereur Maximilien (II), fait et celebré de Mezieres le 26 jour de Novembre 1570; du 29 du même mois de Nov. 1570* à Paris fol. Et in *Ceremonial François de* Theodore Godefroy (*à Paris* 1649. fol) T. II. p. 20 ſqq. — Auctor fuit Pinart, ſupremo conſilio regio ab epiſtolis.

Cf. DE FONTETTE T. IV. p. 257.

Balduin. *Panegyrique ſur le Mariage du Roy, prononcé à Angers le 23 Novembre 1570; par* FRANÇOIS BALDUIN. à Angers 1571. 4.

Fraun. JOAN FRAUN, *Cylimenſis Pannonii*, Epithalamia in nuptias Caroli IX et Eliſabethae, filiae Maximiliani II. S. l. 1570. 4.

Harangue etc. *Harangue au Roy par les Ambaſſadeurs d'Allemagne, du 23 Decembre 1570;* in *Mém. du Regne de Charles IX* à Middelbourg 1578. 8) T. I. p. 38 ſqq. ubi et Regis reſponſio legitur. — HUBERTUM LANGUETUM, Conſiliarium Electoris Saxoniae, auctorem huius orationis fuiſſe, oſtenditur in *Bibl. hiſt. de la Fr.* T. II. p. 257.

Retour etc. *Le Retour de la Paix, et du fruit provenant de l'enſeigne d'icelle etc.* à Lyon 1570. 12.

Articles

Articles accordés par le Grand Seigneur, en fa- Articles etc.
ur du Roy et de ſes Sujets, à Meſſire Claude du
ourg, Chevalier, Sieur de Guyenne, pour la liberté
ſureté du commerce au Levant. à Paris 1570. 8.

FRANCISCI BALDUINI, *Juriſconſulti*, Relatio Balduin.
l Henricum Andium, Ducem magnum. *Pari-*
ſ 1570. 4.

Pourparler, fait à la Rochelle, par M. le Mare- Pourparler etc.
al de Coſſé et les Commiſſaires deputés par le Roy,
ur l'accompagner, avec la Royne de Navarre, Meſ-
urs les Princes, l'Amiral et autres etant avec eux
dit lieu, enſemble un brief Diſcours des Remontran-
faites par lesdits Seigneurs, auxdits ſieurs Mare-
al et Commiſſaire, des occaſions des troubles en ce
oyaume. S. l. 1571. 12. Et in *Mem. de Charles*
I. T. I. p. 33 ſqq.

Diſcours du Maſſacre fait à Orange, au mois de Diſcours etc.
vrier 1571; ibid. T. I. p. 40 ſqq.

Maſſacre de ceux de la Religion, au mois de Mai Maſſacre etc.
571; ibid. p. 57 ſqq.

Diſcours de ce qui advint touchant la Croix de Benoiſt.
ſtines, l'an 1571, *vers Noël; par* RENÉ BE-
NIST, *Docteur en Theologie;* ibid. p. 88-94.

Reponſe de la plus ſaine partie de Meſſieurs de Pa- Reponſe.
, à l'Avertiſſement à eux envoyé par Meſſire René
noiſt, Docteur en Theologie, ſur le moyen d'appai-
les troubles advenus à cauſe de la Croix, et autres
cernant la Religion. S. l et a. 8. Et in *Mém. de*
arles IX. T. I. p. 95 ſqq.
Cf. DE FONTETTE T. II. p. 258.

Conſideration ſur l'Hiſtoire Françoiſe et univer- le Roy.
e de ce temps, dont les merveilles ſont ſuccinctement
portées; par LOUIS LE ROY, *Profeſſeur Royale*
Eloquence. à Paris 1571. 8.

Livre contenant la fleur et ſubſtance de pluſieurs Livre etc.
aités tant des Prophetîes et Revelations, qu'ancien-

 nes

re de ceux de la Religion, envoyée au Roy. S. L. 59 8.

Arraiſonnement fort gentil et profitable ſur l'in- de Bellefo-reſt.
cité qui ſuit ordinairement le [illegible] *des grands;* [illegible] *Diſcours ſur l'excellence des Princes du* [illegible] *de France qui gouvernent l'Eſtat de France; à* [illegible] *eſt adjouté un* [illegible] *la miſère qui accompagne les* [illegible] *par* FRANÇOIS DE BELLEFO-ST. à Paris 1569. 8. Nugas maximam par-auctor propinat.

Diſcours touchant la guerre civile et diverſes cala- Blanchon.
s de ce temps, fait en forme de Dialogue; par CHIM BLANCHON, *Limoſin.* à Paris 1569. 8. — [illegible]dus et tempus verſibus minime cultis diſpu- [illegible] ſuper Galliae fatis illius aevi.

Remonſtrance au Roy Tres-Chreſtien Charles IX, Godefroi
de France; par M. PIERRE GODEFROI, *Doc- en Droit et Procureur de S. M. en la Sainte In-* [illegible] à Paris 1569. 8.

[illegible] *de la Bataille donnée par M. le* Diſcours.
[illegible] *13 Mars 1569, entre Chateauneuf* [illegible] Paris 1569. 8. *à Rouen* 1569. 8. à [illegible] 8.

[illegible] *de la France pour la Victoire obtenue* Sorbin.
[illegible] *et Chateauneuf; par* ARNAULD SOR- [illegible]

[illegible] *à Charles IX de la defaite du* Coſſe.
[illegible] *par le Chevalier* COSSE. S. l.

[illegible] *Lettres et Remonſtrances au Roy, par Louis de* Lettres.
[illegible] *Prince de Condé etc. du 23 Aouſt 1568,* [illegible] *de la Paix faite et jurée* [illegible] *Proteſtation dudit ſieur Prince, et* [illegible] *armée. Lettres* [illegible] *de Navarre, de* [illegible] *Recit du meurtre*

eundem Reverendiſſimum. Pro repetenda C rona aurea, quam abſtulit a Jacobitis urbis M tenſis. Venundantur *Rhemis in Campania* 156 8. Et in *Mém. de Condé* T. VI. P. I. p 116–134. In hac ſatyra ingenioſa ac lepida, ſtilo, qu vocant, macaronico conſcripta auctor, THE DORUS BEZA, perſtringit facinora prava, a C dinale de Lotharingia patrata. Spectat ve potiſſimum ad factum quoddam, de quo hiſto ipſa tacet. Fertur enim, Cardinalem Domi canis ſive Jacobitis Metenſibus coronam aure abſtuliſſe, quam auctor fingit eosdem per le tos Cluniaci a Cardinale repetiiſſe. Lenglet copioſis notis hiſtoricis poema illuſtravit. Id de eodem conſuliendus eſt in praefatione, pa primae tomi ſexti Commentariorum Conde rum praefixa.

Diſcours. *Diſcours de troubles arrivés en la Ville de P miers, le 5 Juin* 1566. S. l. 1567. 8.

Ordonnances du Roy. *Ordonnances du Roy, concernant la police g nérale de ſon Royaume, arrêtées au Conſeil du R tenu à Paris le 4 Fevrier* 1567. à Paris 1567. 8. Mores temporis illius probe ex his legibus pe ſpici poſſunt, inter alia et veſtimenta mulieru varii generis.

de Pibrac. *Recueil des points principaux de la Remonſtra faite en la Cour du Parlement; par* GUI D FAUR, *Seigneur* DE PIBRAC. *à Paris* 1567. 8. *Lyon* 1567. 12.

Exhortatio. Exhortatio ad cunctos Galliae cives, ut ſi caveant a falſis ſermonibus et libellis conjurat rum in Regnum et ruinam Reipublicae Gallica S. l. 1567. 4. *Francogallice* hac epigraphe: *Av tiſſement à tous bons et loyaux ſujets du Roy, Ecc ſiaſtiques, Nobles et du Tiers-Etat, pour ne eſtre ſu priſes et circonvenuz par les propoſitions colorées, ... pilen*

ſtures, ſuggeſtions et ſuppoſitions des Conſpirateurs, rticipans, et Adherans à la pernicieuſe et damnée treprise, faite et machinée contre le Roy noſtre ſouvain Seigneur, et ſon Eſtat. à Tours 1567. 8.

Lamentations et voix plaintives des Habitans tholiques d'Orleans, fugitifs et exilés en l'an 67; declamés en la Ville de Paris par JEAN LE AY, *Docteur-Regent en l'Univerſité d'Orleans, traduites du Latin en François par Meſſire* Claude obineau, *Seigneur de Lignerolles, Conſeiller du y, et ſon Procureur au Duché d'Orleans.* à Orans 1573. 4. — Fontettus T. II. p. 250 ſuſus t in hoc opuſculo deſcribendo, licet ipſe fatear, illud hiſtoriae parum conducere. Archepum Latinum nusquam typis mandatum fuit. le Gery.

Remonſtrances aux Princes François de ne point ire la paix avec les mutins; par FRANÇOIS DE LLEFOREST. à Paris 1567. 8. Eſt carmen hiſtoricum. de Belleforeſt.

MARINI LIBERGII, (*Doctoris iuris, religioni omano-Catholicae addicti* † 1599 aut 1600) de raeſentis tempeſtatis et ſeculi calamitate Oratio. *Pictavii* 1567. 4. Liberge.

Requeſtes, Proteſtations, Remonſtrances et Averſſemens faits par Monſeigneur le Prince de Condé et utres de ſa ſuite; où l'on peut aiſement connoitre les auſes et moyens des troubles et guerres preſentes. à Orleans 1567. 8. Requeſtes.

Lettres-Patentes du Roy, contenant le pouvoir donné à M. le Duc d'Anjou ſon frere, par tous les ays, Terres et Seigneuries de ſon obeiſſance, 12 Novembre 1567. à Lyon 1568. 12. Lettres-Patentes.

Lettres-Patentes par leſquelles eſt enjoint prendre enlever tous et un chacun les biens appartenans x Seditieux et Rebelles, 10 Decembre 1567. ibid. 568. 12.

Advertiſſemeur. *Advertiſſement à la Nobleſſe, tant du Parti du Roy que des Rebelles conjurez, du 6 Novembre 1568.* à Paris 1568. 8. *ibid.* 1574. 8. — Vehementer auctor anonymus in Admiralium Colinaeum invehitur.

de Cardonne. *Remonſtrance aux Catholiques de prendre les armes en l'Armée de Croiſade, inſtituée en la Ville de Toloſe, contre les Calviniſtes, Huguenots et Rebelles:* par JEAN DE CARDONNE. à Toloſe 1568. 8.

Arreſt etc. *Arreſt de la Cour du Parlement de Paris, enjoignant à ceux de la Religion de vuider la Ville de Paris.* S. l. 1569. 8.

Avertiſſement. *Avertiſſement ſur le pourparler qu'on dit de paix entre le Roy et les Rebelles.* à Paris 1568. 8. Quantum ab huius libelli malitia diſtat humanitas ſubſequentis!

de l'Hopital. *Diſcours des raiſons et perſuaſions de la Paix 1568; par M. le Chancelier* DE L'HOPITAL; in Recueil de Lannes (à Paris 1623. 4).

Diſcours etc. *Diſcours et Dialogue ſur l'Edict de la Revocation de la Paix publié à Paris le 28 Septembre 1568.* (Geneve) 1569. 12.

Declaration. *Declaration de ceux de la Religion Reformée de la Rochelle ſur la priſe d'armes.* S. l. 1568. 4. *Seconde Declaration de l'an 1569.* S. l. 1569. 4. Utraque *Teutonice* S. l. 1569. 4.

Grangaeus. CLAUDII GRANGAEI, *Bituricis*, de ſecundo bello civili, ab anno 1567. *Montalbani* 1569. 8. — Abſolvitur haec ſcriptoris Calviniani hiſtoria initio tertii belli civilis a. 1568.

Copie etc. *Copie d'une Remonſtrance que MM. les Princes de Navarre et de Condé entendent faire preſenter au Roy par le Sieur de Leſtrange.* S l 1569. 12.

Declaration etc. *Declaration et Proteſtation du Tres-Illuſtre Prince Wolfgang, Comte Palatin du Rhin — Des cauſes qui l'ont meu à* [illegible] *France en* [illegible]

urs de ceux de la Religion, envoyée au Roy. S. l. 569. 8.

Arraiſonnement fort gentil et profitable ſur l'infélicité qui ſuit ordinairement le bonheur des grands; et un beau Diſcours ſur l'excellence des Princes du ang de France, qui gouvernent l'Eſtat de France; à ui eſt ajouté un recit de la miſere qui accompagne les aitres et rebelles etc. par FRANÇOIS DE BELLEFOEST. à Paris 1569. 8. Nugas maximam parm auctor propinat. de Belleforeſt.

Diſcours touchant la guerre civile et diverſes calaités de ce temps, fait en forme de Dialogue; par ACHIM BLANCHON, Limoſin. à Paris 1569. 8. — fundus et tempus verſibus minime cultis diſpuant ſuper Galliae fatis iſtius aevi. Blanchon.

Remonſtrance au Roy Tres-Chreſtien Charles IX, Roy de France; par M. PIERRE GODEFROI, Docur en Droit et Procureur de S. M. en la Sainte Inuiſition de la Foy à Carcaſſone. à Paris 1569. 8. Godefroi.

Le vrai Diſcours de la Bataille donnée (par M. le Duc d'Anjou) le 13 Mars 1569, entre Chateauneuf Jarnac. à Paris 1569. 8. à Rouen 1569. 8. à yon 1569. 8. Diſcours.

Allegreſſe de la France pour la Victoire obtenue ntre Cognac et Chateauneuf; par ARNAULD SORIN. à Paris 1569. 8. Sorbin.

Diſcours fait à Charles IX de la defaite du Prince de Condé; par le Chevalier COSSE. S. l. 569. 8. Coſſe.

Lettres et Remonſtrances au Roy, par Louis de Bourbon, Prince de Condé etc. du 23 Aouſt 1568, ur les contraventions de la Paix faite et jurée l'an 568, avec la Proteſtation dudit ſieur Prince, et le Reglement par lui etabli en ſon armée. Lettres de ſa Majeſté de la Royne de Navarre, de meſme arguent. Enſemble le Recit du meurtre deloyalement Louis.

perpe-

Condé T. VI. p. 1. 115. — Jure dubitatur,
verum auctoris nomen libri fronte app
Quam ob cauſſam Lengletus, recentiſſimus
editor, conicit, RENIERUM DE LA PLANCHE
iam a nobis celebratum, latere ſub nomine
ciſci de l'Isle. Certe eadem animi indoles
dem dictio, idem odium in Guiſios Vatinia
idem ſtudium favens familiae Montmorenc
ex hoc libello, ut ex aliis huius ſcriptoris,
cet. Avidiſſime haec ſatira ingenioſa et
tunc temporis legebatur, non ſolum a P
ſtantibus, verum etiam a Romano-Catho
quibus Guiſiorum ambitio effraenis conſil
ſanguinolenta horrori fuerunt. Hiſtoricum
te opuſculum, finiens in anno 1570, conſid

Cf. LE GENDRE l. c. p. 177 ſq.
LENGLET in *Mém. de Condé* T. VI. Praef. p.
DE FONTETTE T. II. p. 255.

Copie etc. *Copie d'une des Lettres de Maiſtre Pi*
Quignet, Marguillier perpetuel de l'Egliſe de N
Dame de Paris, envoyée à l'eſprit du Seigneur
forio, étant de preſent à la ſuite de la Cour du
rendiſſime et Illuſtriſſime Cardinal de Lorrain
569. 8.

(de Serres) Mém. de la troiſ. guerre. *Memoires de la troiſiéme Guerre civile, et de*
niers troubles de France ſous Charles IX.
l'Edit de pacification, du 3 Mars 1568, juſ
mois de Decembre 1569, diviſés en trois l.
S. l. 1570. 8. — *compoſés en quatre Livres,*
nant les cauſes, occaſions, ouverture de la tro
Guerre civile, et pourſuite d'icelle. S. l. 157
Et in *Memoires du Regne de Charles IX* (à Mid
bourg 1578. 8. editionis typis maioribus ex
ſae) T. III. Vide ſupra. — Auctor, JEAN
DE SERRES, probe inſtructus hiſtoria temp

iſtius, candide ac libere exponit res belli huius cruentiſſimi: interdum tamen abreptus nimio ardore adverſus Romano-Catholicos.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 255.

Mouvement François, c'eſt-à-dire, Relation des raiſons, qui ont porté les Reformés de ſe ſoulever et defendre la premiére, deuxiéme et troiſiéme fois contre les perſecutions du Cardinal de Lorraine, traduit du François en Allemand. S. l. 1569. 4. Mouvement François.

Dialogus, Belli Tumulus, ſive Pandora, CLAUDII PRATIANI, Lugdunenſis, authoris, editus anno 1569. — Notitia huius ſcripti manca et obſcura exhibetur in *Bibl. hiſt. de la France* T. IV. p. 397. du Pré.

Edit du Roy ſur la pacification des troubles, du 11 Aouſt 1570. à Paris 1570. 8. Et in *Mém. du Regne de Charles IX.* T. I. p. 7 ſqq. Edit.

Exhortation aux François, pour vivre en concorde, et jouir du bien de la paix; par LOYS DE ROY. à Paris 1570. 8. Additae ſunt deſignationes duorum operum ſic inſcriptae: 1. *Projet ou Deſſein du Royaume de France, pour en repreſenter en dix Livres, l'Eſtat entier, ſous le bon plaiſir du Roy; par le même Autheur.* 2. *Les Monarchiques de* Loys de Roy, *ou de la Monarchie et des choſes requiſes à ſon etabliſſement et conſervation, avec la conference des Royaumes et Empires plus celebres du monde, anciens et modernes, en leurs commencemens, progrés, accroiſſement, etendue, revenues, force par mer et par terre, diverſités de guerroyer, trains et cours de Princes, Conſeils ſouverains, Polices, Judicatures, Loix, Magiſtrats, durées, decadences et ruines.* de Roy.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 256.

De la Troiſiéme Guerre Civile et des derniers troubles de France pour la Religion, composés en IV Livres, Charles IX regnant. S. l. 1570. 12. De la troiſ. guerre civile.

Hiſt. de noſtre temps. *L'Hiſtoire de noſtre temps, contenant un Recueil des choſes memorables paſſées et publiées pour le fait de la Religion et l'Etat de France, depuis l'Edit de pacification, du 23 Mars 1568, jusqu'au premier Aouſt 1570; avec un Prologue contenant une Hiſtoire ſommaire de noſtre temps.* S. l. 1570. 8. — Eſt collectio ſcriptorum variorum, cum publicorum tum privatorum, acerrimorum maxime contra Cardinalem de Lotharingia. De auctore ſive editore incerto v. *Fontette* T. I. p. 382 ſq.

Pinart Veritable Diſcours etc. *Veritable Diſcours du Mariage de tres-haut, tres-puiſſant, tres-chreſtien Charles IX de ce nom, Roy de France, et de tres excellente et vertueuſe Princeſſe Madame Eliſabeth, fille de l'Empereur Maximilien (II), fait et celebré de Mezieres le 26 jour de Novembre 1570; du 29 du même mois de Nov.* 1570 à Paris fol. Et in *Ceremonial François de* Theodore Godefroy (*à Paris* 1649. fol) T. II. p. 20 ſqq. — Auctor fuit Pinart, ſupremo conſilio regio ab epiſtolis.

Cf. DE FONTETTE T. IV. p. 257.

Balduin. *Panegyrique ſur le Mariage du Roy, prononcé à Angers le 25 Novembre 1570; par* FRANÇOIS BALDUIN. à Angers 1571. 4.

Fraun. JOAN. FRAUN, *Cylmenſis Pannonii*, Epithalamia in nuptias Caroli IX et Eliſabethae, filiae Maximiliani II. S. l. 1570. 4.

Clingenberg Harangue. *Harangue au Roy par les Ambaſſadeurs d'Allemagne, du 23 Decembre* 1570; in *Mém. du Regne de Charles IX* (à Middelbourg 1578. 8) T. I p. 34 ſqq. ubi et Regis reſponſio legitur. — HUBERTUM LANGUETUM, Conſiliarium Electoris Saxoniae, auctorem huius orationis fuiſſe, oſtenditur in *Bibl. hiſt. de la Fr.* T. II p. 257.

Retour etc. *Le Retour de la Paix, et du fruit provenant de l'enſeigne d'icelle etc.* à Lyon 1570. 12.

Articles

Articles accordés par le Grand Seigneur, en fa- Articles etc.
eur du Roy et de ſes Sujets, à Meſſire Claude du
Bourg, Chevalier, Sieur de Guyenne, pour la liberté
t ſureté du commerce au Levant. à Paris 1570. 8.

FRANCISCI BALDUINI, *Juriſconſulti*, Relatio Balduin.
d Henricum Andium, Ducem magnum. *Pari-*
ſis 1570. 4.

Pourparler, fait à la Rochelle, par M. le Mare- Pourparler etc.
hal de Coſſé et les Commiſſaires deputés par le Roy,
our l'accompagner, avec la Royne de Navarre, Meſ-
ieurs les Princes, l'Amiral et autres etant avec eux
udit lieu, enſemble un brief Diſcours des Remontran-
es faites par lesdits Seigneurs, auxdits ſieurs Mare-
hal et Commiſſaire, des occaſions des troubles en ce
Royaume. S. l. 1571. 12. Et in *Mem. de Charles*
X. T. I. p. 33 ſqq.

Diſcours du Maſſacre fait à Orange, au mois de Diſcours etc.
Fevrier 1571; ibid. T. I. p. 40 ſqq.

Maſſacre de ceux de la Religion, au mois de Mai Maſſacre etc.
1571; ibid. p. 57 ſqq.

Diſcours de ce qui advint touchant la Croix de Benoiſt.
Gaſtines, l'an 1571, *vers Noël; par* RENÉ BE-
NOIST, *Docteur en Theologie;* ibid. p. 88-94.

Reponſe de la plus ſaine partie de Meſſieurs de Pa- Reponſe.
is, à l'Avertiſſement à eux envoyé par Meſſire René
Benoiſt, Docteur en Theologie, ſur le moyen d'appai-
r les troubles advenus à cauſe de la Croix, et autres
concernant la Religion. S. l. et a. 8. Et in *Mém. de*
Charles IX. T. I. p. 95 ſqq.
Cf. DE FONTETTE T. II. p. 258.

Conſideration ſur l'Hiſtoire Françoiſe et univer- le Roy.
ſe de ce temps, dont les merveilles ſont ſuccinctement
rapportées; par LOUIS LE ROY, *Profeſſeur Royale*
Eloquence. à Paris 1571. 8.

Livre contenant la fleur et ſubſtance de pluſieurs Livre etc.
Traités tant des Propheties et Revelations, qu' ancien-

nes Chroniques, faiſant mention des faits de l'E univerſelle etc. Auquel eſt adjouté une Pre[illegible] quelle demontre ce qui eſt advenu depuis le Roy F[illegible] jusqu'à preſent. à Paris 1571. 8.

Berger. *Diſcours moderne et facetieux des faits a[illegible] divers Pays, pendant les Guerres civiles de Fr[illegible] avec un ſens moral, par* JEAN BERGER, *dit le* [illegible] *Clement.*

Copies. *Copies des Lettres du Roy de Navarre et du [illegible] d[illegible] de Bourbon, et du Prince de Condé, au [illegible] Gregoire, pour être remis à la ſainte Egliſe Ca[illegible] que Romaine du 3 Octobre 1572; enſemble la [illegible] ponſe de ſa Sainteté, en Latin et François, tra[illegible] par* Jean Touchard. *à Paris* 1573. 8. Fr[illegible] gallice ſolummodo *ibid.* 1572. 8. Et in *Me[illegible] Charles IX.* T. I p. 535 ſqq.

D[illegible] *Diſcours au Roy Charles IX pour la Guerre [illegible] tre les Eſpagnols ès Pays bas* 1572; in *Mem[illegible] D[illegible]* T. I. p. ....

Cf. [illegible] T. II. p. 259.

L[illegible] *Lettre écrite par le Comte Palatin* (15[illegible] 1572 *à Monſeigneur le Duc de Montpenſier, [illegible] ſur le departement de Madame l'A[illegible] Jouarre (Jouarre) [illegible] pour ſe retirer en Alle[illegible]* S. l. 1572. 12. Filia Ducis illius, am[illegible] doctrinam Reformatorum, refugerat han[illegible] cauſſam ad Electorem Palatinum; unde n[illegible] commercium hocce epiſtolicum. Ad eandem [illegible] ſubſequens.

[illegible] *R[illegible] à une Religieuſe ſur le de[illegible] ment [illegible] par les nouveaux Ev[illegible]* L. D. S. à Paris 1572. [illegible]

[illegible] *[illegible] ſur la mort de la Reyne [illegible]* S. l. 1572. 12.

[illegible] des Nopces du R[illegible] avec Madame Marguerite de France.

Narration de la mort de l'Amiral et de ſes Complices. à Lyon 1572. 8.

Declaration du Roy Charles IX, Roy de France, de la cauſe du maſſacre et occaſion de la mort de l'Amiral et des ſes Adherens en cette Ville de Paris. à Lyon 1572. 8. Et in *Mém. du Regne de Charles IX.* T. I. p. 321 ſqq. Declaration.

Diſcours ſur les maſſacres de la Saint-Barthelemi; ibid. 272 ſqq. Diſcours.

Diſcours ſur la mort de Gaſpard de Coligny, qui fut Amiral de France, et de ſes Complices, le jour de Saint-Barthelemi. S. l. 1572. 8.

Diſcours ſur les cauſes de l'execution faite ès perſonnes de ceux qui avoient conjuré contre le Roy et ſon Eſtat. à Paris 1572. 8.

Courte Apologie de la Journée de la Saint-Barthelemi. — Cette Apologie eſt imprimée avec le Traité de la Religion Catholique et Foy Chreſtienne des Roys de France etc. *à Paris* 1572. 8. Ita Lelongus: ſed Fontettus (T. II. p. 259) docet, ineſſe quidem libro iſti: *Traité etc.:* apologiam neſandi illius ſceleris: ſed non ſub titulo ſingulari vel tanquam ſingulare ſcriptum. Apologie.

Remontrance faite par le Seigneur DE BELLIEVRE, *Conſeiller au Conſeil-Privé du Roy, devant les Ambaſſadeurs des Meſſieurs des Treize-Cantons des anciennes Ligues des hautes Allemagnes, à la journée aſſignée à Baden en Ergowe, le 18 Decembre 1572, où il eſt traité des cauſes qui ont meu le Roy de faire proceder à la punition de l'Amiral de Chaſtillon et de ſes complices;* in *Mém. d'Etat de M. de Villeroy* T. IV. p. 317-348; in *Belleforeſt Harangues des Princes, Capitaines, Ambaſſadeurs etc.* (à Paris 1573. 8); et in Zurlaubenii *Hiſt. milit. des Suiſſes* T. IV. p. 5[illegible] ſqq. de Bellievre.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 260.

phie de Monſier. Imprimé à Basle 1573. 12 min. *Anglice* Lond. 1573. 8. *Teutoniſce* hac inſcriptione: *Erzählung von dem verfolgen und wüten der Frantzoſen, auch deſz unbilligen Mords des Amirals und anderer Leuth in Frankreich zuvor von* Ernesto Warmundo *in Latein beſchrieben, ietzt aber verteutſcht.* 1573. 4. Et hae verſiones rariſſime occurrunt. — Auctor opuſculi vulgo Pſeudonymus habetur. Sunt nimirum, qui THEODORUM BEZAM, ſunt alii, qui HUBERTUM LANGUETUM, ſunt denique, qui FRANCISCUM HOTOMANNUM, auctorem verum eſſe cenſeant. Maxima eruditorum pars horum ultimo libellum adſcribit. Gerdeſius coniectura aſſequi vult BONAVENTURAM VULCANIUM, ſed ſine ullo argumento. Auctor, quisquis ille tandem ſit, narrat, ut teſtis oculatus; licet non ſatis publicis Franciae negotiis initiatus arguatur. Simplicitate et copia quadam in narrando ſe commendat. Incipit a primis temporis illius turbis, atque progreditur usque ad caedem Caſtillionei, et ad facinora, in provinciis commiſſa. Ad fidem expoſitioni ſuae faciendam addidit in fine epiſtolas regias Francogallicas diverſas hac de re miſſas aliaque, numero quindecim. Quae quidem deſiderantur in utraque editione Belgica, excepta particula duodecima, Latine verſa.

Cf. GERDESII Florilegium (Groningae 1747) p. 90 ſq.
FREYTAGII Anal. litter. p. 313 ſq.
BAUMGARTEN Nachrichten von [illegible] und merkwürdigen Büchern T. I. p. 114-118.
CLEMENT T. VIII. p. 99 ſqq.
[illegible] T. II. p. 292.

[illegible] Vera et brevis Deſcriptio tumultus poſtremi Gallici Lutetiani, in quo occidit Amirallius, cum aliis non paucis. *Cracoviae* 1573. 4. — Qui libel-

libellus a Gallicis Legatis, coronam Poloniae pro Duce Andegavenſi prenſantibus, vulgatus.

Diſcours de Henry III, Roy de Pologne, à une perſonne d'honneur et de qualité étant près de ſa Majeſté à Cracovie, ſur les cauſes et motifs de la Saint-Barthelemy; in *Mém. d'Etat de M. de Villeroy* T. II. p. 59 ſqq. — Si haec expoſitio re vera regem ipſum auctorem habuiſſet, ipſe cum matre regina minime caedis deteſtandae particeps habendus eſſet, ſed ſolus Rex Carolus IX eandem animo concepiſſet. Henry III.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 261.

JOANNIS MONTLUCII, *Epiſcopi Valentini*, Defenſio pro illuſtriſſimo Andium Duce, adverſus calumnias quorundam. Alia, adverſus hujus ipſius Defenſionis calumnias, ZACHARIAE FURNESTERI (ſ. potius HUGONIS DONELLI, Jureconſulti Reformati) Defenſio pro innocente tot millium animarum ſanguine in Galliam efſuſo. *S. l.* 1573. 8. *Luſiniani Pictonum* 1574. 12. *Francogallice* à Paris 1575. 12; et in *Mém. du Regne de Charles IX.* T. II. p. .. — Montlucius, Legatus Gallicus in Polonia, variis artificiis et eloquentia maſcula, Ducem Andegavenſem ob lanienam Pariſinam purgare ſtuduit, ut illum hoc ſtudio Polonis gratum redderet. Sed dexterrime Donellus haſce artes detexit. Montluc et Furneſterus ſ. Doneau.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 261.

Pro Joanne Montlucio praeſcriptio, adverſus Libellum Zachariae Furneſteri. *Antverpiae* 1574. 8. *Francogallice* Pariſ. 1575. 8. — JACOBUS CUIACIUS, iureconſultus nobiliſſimus, fuit (Cujacius) pro J. Montlucio.

U 5 auctor

auctor huius defenſionis, cui non ſatis ap[...]ſus eſt.

Cf. MYLII Bibl. Anonymorum p. 954. DE FONTETTE T. II. p. 2[...].

Pibraci Epiſtola. Ornatiſſimi cuiusdam Viri, de rebus [...]licis, ad Stanislaum Elvidium Epiſtola [...]tio, apud Federicum Morellum, Typogra[phum] Regium 157[.] 4. *Lugduni* 157[.]. 8. Fra[nc...] hoc titulo: *Traduction d'une Epiſtre La[tine] E[x]cellent Perſonnage de ce Royaume, [...] forme de Diſcours, ſur aucunes choſes [...] de temps advenues en France.* à Paris, *de l'i[mpri]merie de Federic Morel, Imprimeur du R[oy]* 4. *à Basle* 1574. 8. Et in *Mém. de l'Eſta[t sous] Charles IX.* T. I. p. 436 ſqq. Auctor huiu[s epi]ſtolae fuit GUIDO DU FAUR DE PIBRAC, [...]catus Parlamenti Pariſienſis Regius, m[...] a. 1584. Vir, ob doctrinam haud vulg[...] aequitatem et iuſtitiam inſignis, qui ver[...] epiſtola, cui ineſt lanienae Pariſinae de[...] maculam huic bonae famae adſperſit ha[...]vem. A[...] credunt, i[...]um hoc facinus pa[...] ut ſuſpicionem, qua Evangelicorum pa[...]mium faviſſe credebatur, a ſe amoveret a rege adductum fuiſſe ſpe opulentiſſima[...] batur, ſi regiam cauſam defenderet. A[...] ſari[...] autem ſtrenuos iure meritoque nac[...] Primo enim prodiit:

Burin. *Reſponſe à une Epiſtre commençant: Se[...] Elvidie, où eſt traitté des Matieres faits en [...] en l'an 1572; par* PIERRE BURIN *à Mr.* [...] *laume Papon . . . . .* Et in *Mém. de l'Eſta[t sous] Charles IX.* T. I. p. 451 ſqq. Burinus [...] tior Romano-Catholicis. Secuta eſt a[...]ſponſio, cuius auctorem [...] JOACH[...]

AMERARIUM, una cum Pibraci Epiſtola, hac in- Camerarius.
riptione:

Ornatiſſimi cuiusdam Viri, de Rebus Galli-
is, ad Stanislaum Eluidium Epiſtola. Et Ad
anc de Iisdem Rebus Gallicis Reſponſio. *S. l.*
ed *Lipſiae*, ex officina Voegeliniana) 1573. 4.
ditio eximiae raritatis. Recudi eandem cura-
it *Chriſtianus Fridericus Frankenſtein* in Ternio-
e epiſtolarum de nuptiis Pariſienſibus (1672. 8).
Neumannus in *Scaevolae Sammarthani* Elogiis Gal-
orum, quae Iſenaci 1722 typis repetiit, p. 154
Iacobo Thomaſio, neſcimus, quam ob cauſſam,
anc collectionem adiudicat). Pibraci et Ca-
erarii epiſtolae quoque leguntur in *Gerdeſii*
ernio antiquario ſ. Miſcellaneis Groninganis
Groningae et Bremae 1761. 8) T. VI. P. II. *Fran-
gallice* Camerarii reſponſio prodiit in *Mém. de
l'Eſtat ſous Charles IX.* T. I. p. 461 ſqq. Burini
Camerarii Reſponſiones Francogallice quo-
ue exſtare in Maroti operibus, Lipſiae editis,
ontettus affirmat, hisce verbis: *Elles ſe trou-
ent auſſi dans une Edition des Oeuvres des Marot.
Leipſic* 1672. 8. Quomodo haec ſint intelligen-
a, divinare nequimus. Certe nos prorſus fu-
it editio Lipſienſis operum Maroti.

CL. MYLII Bibliotheca Anonymorum p. 869 ſq.

FREYTAGII Annal. litt. p. 192 ſq.

Eiusdem *Nachrichten von ſeltenen und merkwürd. Bü-
chern* T. I. p. 116-123.

CLEMENT T. VIII. p. 21 ſqq.

DE FONTETTE T. II. p. 261 ſq.

Diſcours du Maſſacre de ceux de la Religion Diſcours.
Reformée fait à Paris par les Catholiques Romains,
1572. à Lyon 1574. 8.

Diſcours

Discours ſimple et veritable des Cruautés e[illegible] cées par la France ès perſonnes de l'Amiral de [illegible] ligny et autres, maſſacrés indignement. S. l. 157[illegible]

(Barnaud' Eusebius Philadelphus.) *Le Reveil-Matin des François et De L[illegible] Voiſins. Composé par* EUSEBE PHILADELPHE [illegible] *mopolite en forme de Dialogues.* A Edimbo[illegible] (f. potius *à Geneve*) *De l'Imprimerie de Jacques [illegible] mes. Avec permiſſion* 1574. 8.

Dialogue Second Du Reveille-matin, et de [illegible] voiſins. Composé par EUSEBE PHILADELPHE [illegible] *mopolite, et mis de nouveau en lumiere.* A Ed[illegible] bourg — 1574. 8. *Latine*, hac epigraphe [illegible] logi ab EUSEBIO PHILADELPHO, Coſmopolita, [illegible] Gallorum et caeterarum nationum gratiam co[illegible] politi, quorum primus ab ipſo auctore recog[illegible] tus et auctus; alter vero in lucem nunc prim[illegible] editus fuit. *Edimburgi* (f. potius *Genevae*, ex [illegible] pographia Iacobi Iamaei 1574. 8. Archety[illegible] Francogallice ſcriptum poſteaque Latine red[illegible] tum fuiſſe, de quo aliquando dubitatum, doc[illegible] epiſtola anonymi ad Ducem Guiſium, praef[illegible] verſioni Latinae; ubi verba ſic ſe habent: „C[illegible] „Dialogi duo *Gallico ſermone ſcripti* forte in [illegible] „manus meas pervenissent etc." Eſt etiam ve[illegible] ſio [illegible], quam poſſumus, Francog[illegible] licam haud eſſe primam. Epiſtola enim [illegible] L[illegible] tina ſic ſubſcribitur: *Remis Calend. Jan.* [illegible] Dedicatio vero archetypi ad Eliſabetham, A[illegible] gliae reginam, ita: *De Eleutheropoli le 20 de N[illegible] vembre* 1573. *Teutonice* hac inſcriptione *[illegible] [illegible], das iſt: Summariſcher und Warha[illegible] Bericht [illegible] vergangenen, auch gegenwärtig[illegible] [illegible] in Frankreich, den Fran[illegible] ſen und andern [illegible] nationen zu gut[illegible] in zweien Dialogis oder Geſpräch geſtellet [illegible]*

Jeſ

foſſet durch Euſebium Philadelphum Cosmopolitam. *Mit angehenckter wunderlichen Beſchreibung, des Lebens, Verhaltens, thun und weſens der Catherinen von Medicis, der König inn Franckreich Mutter. Alles aus dem Franzöſiſchen ins Teutſche gebracht. Durch* Emericum Lebuſinum. *Gedruckt zu* Edimburg *bey Jacobo Jammeo.* anno M. D. XC. III. 8. — De auctore *Buderus* in Bibl. hiſt. p. 380 haec notat: „Verus horum (dialogorum) au„ctor, ut manus coaeva adſcripſit exemplo meo, „eſt *Barnaudus*, Delphinas. Addidit eadem ma„nus: Multi quae hic ſcribit mendacia et calum„nias eſſe dicunt. Ob id *Dn. de la Fin* illi Baſi„leae in platea frumentaria ad Curiam publice „alapam dedit.“ *Placcius* in *Theatro Pſeudonymorum* p. 497 iam eundem Barnandum, ſeu, ut ipſe rectius ſcribit, *Bernaudum*, ſeu potius BARNAUDUM (BERNAUD) auctorem horum Dialogorum indicavit. Idem affirmat *Bernardus de la Monnoye* in nota ad Bailleti *Jugemens des Savans* T. V. P. II. p. 551; aliique. Errant igitur, qui *Theodorum Bezam* vel *Hugonem Donellum* auctores ſibi fingunt. Per ſe vix vero ſimile videtur, hunc vel illum, viros tantae urbanitatis, libellum tam famoſum conſcribillare potuiſſe. Eſt enim plenus atrociſſimorum male dictorum in Carolum IX eiusque matrem, Catharinam Medicaeam; contra quam et aliorum convitia inſerta ſunt *).

Qua-

*) Verba ſequentia ſint inſtar omnium, e dialogo priore p. 167: *Pour l'honneur de Dieu fais-moi le plaiſir que nous ne parlions plus des Edits de ce bourreau, de ce ſauvage, (le Roi Charles IX) ſi non que de bonheur il s'en fut d'en faire un qui commandât de l'estrangler avec la truye et les cochons (Catherine de Medicis et les freres du Roi) tous ſes ſuppots et conſeillers; en ce cas je ſerois d'avis, qu'on uſât vers eux de douceur, ne permettant pas qu'ils tombaſſent dans la miſere de Neron, qu'il ne trouva, lors-qu'il*

autres jours ſubſequens. S. l. et a.
verſibus conceptum, ſicut ſubſequ

Diſcours. *Diſcours ſur la mort de Gaſpard* .
qui fut Amiral de France et de ſes compa
jour de S. Barthelemi, 24 du mois d'Aouſt
S. l. et a. 8.

Dits etc. *Dits magnifiques et gaillards touchant*
ſes de la mort de l'Admiral de Coligny et de ſes
ces. à Lyon 1572. 8.

Tragica hiſtoria. Tragica hiſtoria de miſeranda et abo
illa Laniena, anno 1572, die 24 Aug.
Urbe Pariſina, poſt nuptias Navarricas ex
dita carmine heroico. *S. l.* 1573. 12.

Leger du Cheſne. LEODEGARIUS A QUERCU de Interit
Gaſp. Colignii. *S. l.* 1572.... *Francog*
titulo: *Exhortation au Roy pour pourſuivre*
a commencé contre les Huguenots, avec les E
de Gaſpard de Coligny et de Pierre Ramus tr.
du Latin DE LEGER DU CHESNE. à Paris 15

Blacvodaeus. Pompa funebris Gaſparis Colignaei; pe
MUM BLACVODAEUM. *Pariſiis* 157 . 12.

J. T. *Diſcours ſur les occurrences des Guerres*
de ce Royaume, et de la juſtice de Dieu contre
belles au Roy, et comme de Droit Divin eſt
S. M. punir ſes Sujets pour la Religion viol.
ble le Tombeau de Gaſpard de Coligny, jadis A
de France; par J. T. à Paris 1572. 8. L
verſibus compoſitus.

Tocſin. *Le Tocſin contre les Maſſacreurs et Aut*
confuſions en France, par lequel la ſource et
de tous ces maux, qui de longtemps trava
France, eſt decouverte, afin d'inciter et d'
tous les Princes fideles de s'employer pour le
............; adreſſée à tous les Princes Chreſt
Reims 1577. 8. — Opuſculum Reforma
ius.....m, elaborati tempore ul de quo hac

ſermo fuit, ſerius vero typis vulgatum. Ineſt declamatio vehemens adverſus Carolum Regem et Guiſios, maxime vero adverſus Catharinam Medicaeam, quam auctor ducem primariam facinoris atrociſſimi demonſtrare ſtudet. Quapropter artes eius fraudulentas, inde a morte coniugis, Henrici II, ad turbas varii generis excitandas, et poteſtatem regnandi conſervandam adhibitas, ſtudioſe explicat.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 264.

Diſcours du Maſſacre des Pretendus Reformés à Lyon en 1572; avec une Epitre des anciens fidèles de Lyon et de Vienne, ſur la perſecution ſoufferte ſous Antonius Verus. S. l. 1574. 12. Diſcours.

Ordonnance du Roy de Navarre, par laquelle il veut, que la Religion Catholique ſoit remiſe en tous les endroits de ſes Pays et Royaume, 16 Octobre. à Paris 1572. 12. Ordonnance etc.

Remonſtrance à la Nobleſſe de France, de l'utilité et repos, que le Roy apporte à ſon peuple; par MAURICE PONCET. à Paris 1572. 8. Poncet.

Lettre de PIERRE CARPENTIER, *Juriſconſulte, adreſſée à François Portus, Candiot; par laquelle il monstre que les perſecutions des Egliſes de France ſont advenues non par la defaute de ceux qui faiſoient profeſſion de la Religion, mais de ceux qui nourriſſoient les factions et conſpirations, qu'on appelle la cauſe.* S. l. 1572. 12. *Latine* S. l. 1572. 12. — Auctor, Tolosanus, litterarum ſtudiis operam dedit Genevae. Unde reverſus, exploratoris munere ad Catharinam Reginam functus dicitur. Poſt internecionem in Reformatos patratam miſſus fuit Argentoratum, ubi hanc epiſtolam ad Franciſcum Portum, Profeſſorem linguae Graecae Genevenſem, die 15 Septembris datam, elaboravit. Carpentier.

ravit. Omnem caedis immaniſſimae cu… Carolo et Catharina in duces Evange… volvere nititur. Sed animus eius ma'e luci publicae expoſitus conſpicitur in ſcri… ſubſequente:

Portus. *Reponſe de* FRANÇOIS PORTUS, *Candi…* *Lettres diffamatoires de Pierre Carpentier*, … *pour l'innocence des fideles Serviteurs de Dieu, et* … *ſans Sujets du Roy, maſſacrés le 24 d'Aouſt* … *appellés factieux par ce plaideron.* S. l. 15… *Latine* ſ. l. 1573. 8. — Carpenterii vita acta Genevae, Veſontii et Pariſiis adum… Portus cauſſam Reformatorum probe … Colinium in primis: Regem contra et Re… Catholicos peioris generis acriter perſtrin…
Cf. DE FONTETTE T. II. p. 264 ſq.

Balduin. *Erreurs notables de la Lettre de Carpent…* *ma…* par FRANÇOIS BALDUIN. S. l. et… Hoc et duo proxime praecedentia ſcripta … cogallice quoque expreſſa exſtant in *Mem…* *Charles IX.* T. I.

Belleforeſt. *Diſcours ſur l'Hiſtoire de preſages advenus* … *tre temps, ſignifiant la felicité du Regne de* … *Charles IX; par* BELLEFOREST, *Comminges* … Paris 1572. 8. Negligenter admodum et eleganter, ut omnia huius ſcriptoris!
Cf. … l. c. p. XXVII.

Muretus. MARCI ANTONII MURETI, *Patricii Ro…* ad Gregorium XIII, Pontificem Max… Oratio, habita nomine Caroli IX, Regis … Romae … *Lugduni* 1573. 8. *Françoiſe…* … *de Pierre de Lard…* ibid. eod. 8. — … cauſſa peſſima abuſus eſt Muretus eloque… ſua.

Ma

Mémoires de l'Hiſtoire de noſtre temps. à la Ro-chelle 1573. 8. — Verba, in pagina prima poſi-a: *Le Peché y rendra l'ire* anagramma dicuntur ETRI LE CHANDELIER, auctoris huius hiſtoriae, aeterum nobis ignotae. (Le Chandelier, Mémoires.

Le Siége de Sancerre, en Janvier l'an 1573; *par* EAN DE LA GESSÉE, *Secretaire de la Chambre du Duc d'Alençon.* à Paris 1573. 8. Alia deſcriptio iusdem obſidionis exſtat in *Mém. du Regne de harles IX.* T. II. p. 320 ſqq. de la Geſſée.

Hiſtoire memorable de la Ville de Sancerre, conte-nant les Entreprinzes, Siéges, Approches, Batte-ies, Aſſaults et autres efforts des Aſſiégeans, les Re-ſtances, la Famine extreme et la delivrance des Aſſié-ez; par JEAN DE LERY. S. l. 1574. 8. *Latine* ac epigraphe: De Sacro-Caeſarei, quod San-errum vocant, obſidione, fame, deditione iſtoria. *Heidelbergae* 1576. 8. de Lery.

Le Tumulte de Baſſigny appaiſé par le Cardinal de Lorraine, decrit par JEAN LE BON, *Hetropolitain*), Docteur en Medecine.* à Paris 1573. 8. le Bon.

Sommaire Diſcours des cauſes des Troubles du Royaume de France, procedantes des impoſtures et conjurations des Heretiques et des Rebelles; enſemble de egal devoir des Catholiques envers le Roy. à Paris 1573. 8. — Quartum ſub hoc rege bellum ci-ile narratur a ſcriptore Religionis Romano-Catholicae. Sommaire Diſcours.

Cf. ANQUETIL l. c. p. XXVII.

Brief Diſcours ſur les Troubles qui depuis douze ans ont perpetuellement agité et tourmenté le Royaume de France etc. avec une Exhortation aux Hugue- le Moine.

 nots

* *Parceque'il étoit d'Autreville proche de Chaumont en Baſſigny.* FONTETTE T. II. p. 265.

nots etc. par JEAN LE MASLE, *Angevin.* à Lyon 1573. 12.

Diſcours. *Diſcours du Siége de la Rochelle, par un Catholique.* S. l. 1573. 8.

Le vray Diſcours des Rebellions de la Ville de la Rochelle, en 1567 juſqu' à preſent. à Paris 1573. 12.

Hiſtoire. *Hiſtoire du Siége de la Rochelle en 1572 et 1573.* à Maille 1621. 12. -- Lelongus conicit, huius hiſtoriae auctorem fuiſſe THEODORUM AGRIPPAM D'AUBIGNE, quia nulli, praeter huius, libri eundem impreſſionis locum prae ſe ferant.

la Geſſée *La Rochelleide, en Vers; par* JEAN LA GESSÉE, *Mauveſinois,* à Paris 1573. 8.

a Falkenbourg. In Chriſtianiſſ. Francorum Regis Caroli IX et Henrici III, Polonorum Regis commendationem, Franciadum laudem et honorem Elegiae aliquot, tribus diſtinctae actibus; auctore Regno Franciae alumno, JACOBO A FALKENBOURG, Milite Brennipolitano, Germano Juriſconſulto. *Lutetiae* 1573. 8.

Couillard. *Epiſtre preſentée au tres-invincible Roy de Pologne, fils et frere des Roys de France, à ſa bienvenue à Paris, au retour de la Rochelle; par* ANT. COUILLARD. à Paris 1573. .. Aut ironia maligna aut laudes ſtupidae et abſurdae inſunt, quum Henricus ille obſidionem Rupellenſem deſerere coactus fuerit. Cf. *La nouvelle Hiſtoire de la Rochelle de M. Arcère* T. I. p. ...

Bailly *Remonſtrance au Roy, par M.* BAILLY, *Préſident à la Chambre des Comptes, ſur un Edit concernant la ſuppreſſion de pluſieurs Cours et Officiers du Royaume.* à Paris 1573. ..

Poncet *Remonſtrance à la Nobleſſe de France, du vray grand Roy apporte à ſon peuple, et de l'inſtruction qu'il doit avoir pour le bien gouverner; par F.* MAURICE PONCET. à Paris 1573. 8. — An et quo modo

modo hoc ſcriptum ab illo eiusdem auctoris eiusdemque fere tituli, quod paullo ante indicavimus, diſcrepet, definire haud poſſumus.

Mémoires militaires de JEAN DE MERGEY, *Sieur de Horaus-Meſnil, Gentilhomme Champenois, contenant ce qu'il a vu depuis l'an 1554 juſqu'en 1573;* in *Recueil de Pièces de* Nicolas Camuſat (*à Troyes* 1619. 8.) Auctor in fine notat, ſe hos commentarios abſolviſſe S. Amandi in terra Andegavenſi die 3 Sept. 1613 anno aetatis LXXVII. de Mergey.

Inſtruction et Devis d'un vray Chef de guerre, ou General d'armée, recueillis des Memoires de feu Gaſpard de Tavennes; par CHARLES DE NEUFCHAISES, *Sieur de Frances, neveu de Marechal.* à Paris 1574. 8. de Neufchaiſes.

Diſcours ou Epiſtre à MM. de Paris et autres Catholiques de France, ſur les nouvelles entrepriſes n'agueres decouvertes d'aucuns Rebelles et Seditieux leſquels ſous couleur et pretexte qu'ils diſent en vouloir aux Eccleſiaſtiques, et vouloir reformer le Royaume, entreprennent contre le Roy et ſon Eſtat. S. l. 1574. 8. Diſcours.

Le Siége de Domfront et la Captivité du Comte de Montgommery; in *Mém. du Regne de Charles IX.* T. III. p. 352 ſqq. Le Siege etc.

Diſcours de la mort et execution du Comte de Montgommery. à Paris 1574. 8. Diſcours.

Les Regrets et Lamentations du Comte de Montgommery, ſur les troubles qu'il a causés au Royaume de France, depuis la mort de Henry II juſqu'au 26 Juin qu'il a été executé. à Rouen 1574. 12. Regrets etc.

Harangue du Roy Charles IX au Parlement de Paris. à Rouen 1574. 12. Harangue.

Diſcours des choſes remarquables advenues au Siége de Luſignan, juſqu'au 15 Janvier 1574. S. l. 1574. 8. Diſcours.

Avertiſſement. *Avertiſſement à la Nobleſſe de France, tant du parti du Roi que des Rebelles et Conſpirateurs contre lui et ſon Eſtat.* S. l. 1574. .. Sparguntur inſtigationes malignae ac ſeditioſae.

Avis. *Avis et très-humbles Remonſtrances à tous Princes, Seigneurs, Cours de Parlement et Sujets de ce Royaume, par un bon et grand nombre de Catholiques, tant de l'Eſtat Eccleſiaſtique, la Nobleſſe, que le Tiers-Eſtat, ſur la maladie et univerſelle corruption des affaires.* S. l. 1574... Et in *Mém. du Regne de Charles IX.* T. II. p. ... Exhibentur remedia, quibus miſeria populi Francici, ex turbis illius temporis orta, tolli poſſit, quorum tutiſſimum ſit convocatio ordinum regni, quos dicunt, generalium, a Rege ordinanda. Simul Evangelici exhortantur, ut cauſſae patriae communi ſe adiungant et in poſterum ſub auſpiciis unius imperantis quiete vivant.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 268.

Remonſtrances. *Remonſtrances aux Seigneurs, Gentilshommes et autres, faiſans profeſſion de la Religion Reformée en France, et tous autres bons François deſirans la conſervation de ce Royaume.* S. l. 1574. ..... Et in *Mém. du Regne de Charles IX.* T. II. p. .... Et hic optat convocationem ordinum imperii, ſed alia ex cauſſa, ut nimirum poteſtati regiae frena adhibeantur eiusque abuſus aboleantur.

de la Vacquerie. *Remonſtrance adreſſée au Roy, aux Princes Catholiques etc. touchant l'abolition des troubles et émotions de la France cauſés par les heretiques etc.* Par JEAN DE LA VACQUERIE, *Docteur en Theologie.* à Paris 1574. 12.

Prières. *Prières pour le Roy, accommodées au temps des [illegible].* à Paris 1574. 8. à Lyon 1574. 8.

Diſcours. *Diſcours des derniers propos memorables et Tréſpas de Charles IX.* à Paris 1574. 8.

Regrets

Regrets et Lamentations d'Eliſabeth d'Autriche, ſur la mort de Charles IX, ſon epoux. S. l. 1574. ... Regrets.

De obitu Caroli IX Oratio funebris. S. l. 1574. 12. Oratio.

Diſcours des Obſeques et Enterrement du Roy Charles IX; ecrit par un Catholique; in *Mém. du Regne de Charles IX.* T. III. p. 324 ſqq. Diſcours.

Academia Toloſana de obitu Caroli IX. *Toloſae* 1574. 4. Academia Toloſ.

Oraiſon funebre de Charles IX, prononcée en l'Egliſe de Notre-Dame de Paris, le 12 Juillet 1574; par A. SORBIN; *avec une Elegie ſur la mort de ce Prince.* à Paris 1579. 8. Aliam orationem eiusdem argumenti idem habuit in templo S. Dionyſii d. 13 Jul. 1574; typis expreſſam *ibid.* eod. 8. Sorbin.

Oraiſon funebre du Trepas du Roy Charles IX. à *Paris* 1574. 4. Auctor fuit JOH. BAPTISTA BELLAUD. (Belland).

ANTONII MURETI, *Jurisconſulti et civis Romani*, Oratio habita Romae in funere Caroli IX. 1574. 4. *Hanoviae* 1613. 8. Et in *Mureti* Operibus, Ingolſtadii et Lipſiae editis. *Francogallice a Johanne le Frere*, à Lyon 1574. 4. Muretus.

JOANNIS RONDINELLI Oratio habita in Exequiis Caroli IX. *Florentiae* 1574. 4. Rondinellus.

JOANNIS AURATI Tumulus Caroli IX. *Pariſiis* 1574. 4. — Similia in lucem ediderunt JACOBUS AMYOT, BARTHOL. FAY, GERMANUS VALENS GUELLIUS, NICOLAUS PERROTUS, JULIUS GASSOT, JO. PASSERATIUS, ANTON. MISALDUS, LEODEGARIUS A QUERCU, PETRUS DE RONSARD, JOH. ANTON. DE BAIF. Auratus.

Regrets ſur la mort haſtive du Tres-Chreſtien Roy de France, Charles de Valois, neuviéme de ce nom; par Bourld.

Avertiſſement.

Avertiſſement à la Nobleſſe de Fran... parti du Roy que les Rebelles et Conſpir... lui et ſon Eſtat. S. l. 1574. .. Sparg... gationes malignae ac ſeditioſae.

Avis

Avis et très-humbles Remonſtrances ... ers, Seigneurs, Cours de Parlement et ... Royaume, par un bon et grand nom... ques, tant de l'Eſtat Eccleſiaſtique, la N... Tiers-Eſtat, ſur la mauvaiſe et unic... des affaires. S. l. 1574... Et in *Mém...* *Charles IX.* T. II. p. ... Exhibentu... quibus miſeria populi Francici, ex r... temporis orta, tolli poſſit, quorum ... ſit convocatio ordinum regni, qu... generalium, a Rege ordinanda. Simu... lici exhortantur, ut cauſae patriae ce... adiungant et in poſterum ſub auſpiciis ... perantis quiete vivant.

(Cf. [illegible] T. II. p. 568.

Remonſtrances

Remonſtrances aux Seigneurs, Gentils... autres, faiſans profeſſion de la Religion R... France, et tous autres bons François deſir... ſervation de ce Royaume. S. l. 1574. ... *Mém. du Regne de Charles IX.* T. II. p... hic optat convocationem ordinum ... alia ex cauſſa, ut nimirum proteſtan... na adhibeantur eiuſque ...

de la Vacquerie.

Remonſtrance adreſſée au ... tholiques etc. touchant l'a... tions de la France ... JEAN DE LA VACQ... Paris 1574. 12.

Priéres.

Priéres po... troubles. à P...

Diſcours.

Diſcours ... pas de Ch...

...rets et Lamentations d'Eliſabeth d'Au- Regrets.
...ſur la mort de Charles IX, ſon epoux. S. l.

...bitu Caroli IX Oratio funebris. S. l. Oratio.

...rs des Obſeques et Enterrement du Roy Diſcours.
...; ecrit par un Catholique; in Mém. du
...harles IX. T. III. p. 324 ſqq.

...ia Toloſana de obitu Caroli IX. *To-* Academia Toluſ.
...4.

...funebre de Charles IX, prononcée en Sorbin.
...otre-Dame de Paris, le 12 Juillet
... SORBIN; *avec une Elegie ſur la mort*
... Paris 1579. 8. Aliam orationem
...menti idem habuit in templo S.
... Jul. 1574; typis expreſſam *ibid.*

...re du Trepas du Roy Charles IX. (Belland).
... Auctor fuit JOH. BAPTISTA

...ETI, *Juriſconſulti et civis Roma-* Muretus.
... Romae in funere Caroli IX.
...1613. 8. Et in ... Operi-
... *...allice*

... Exe- Rondinellus

Avertiſſement. *Avertiſſement à la Nobleſſe de France, tant parti de Roy que des Rebelles et Conſpirateurs co lui et ſon Eſtat.* S. l. 1574. .. Sparguntur i gationes malignae ac ſeditioſae.

Avis *Avis et très-humbles Remonſtrances à tous P ces, Seigneurs, Cours de Parlement et Sujets Royaume, par un bon et grand nombre de Ca ques, tant de l'Eſtat Eccleſiaſtique, la Nobleſſe, Tiers-Eſtat, ſur la mauvaiſe et univerſelle a des affaires.* S. l. 1574... Et in *Mém. du Re Charles IX.* T. II. p. ... Exhibentur reme quibus miſeria populi Francici, ex turbis i temporis orta, tolli poſſit, quorum ſummu ſit convocatio ordinum regni, quos dic generalium, a Rege ordinanda. Simul Ev lici exhortantur, ut cauſſae patriae commun adſtringant et in poſterum ſub auſpiciis unius perantis quiete vivant.

(Cf. de Fontette T. II. p. 268.

Remonſtrances. *Remonſtrances aux Seigneurs, Gentilshomm autres, faiſans profeſſion de la Religion Reform France, et tous autres bons François deſirans la conſervation de ce Royaume.* S. l. 1574. .... Et *Mém. du Regne de Charles IX* T. II. p. ... . hic optat convocationem ordinum imperii, alia ex cauſſa, ut nimirum poteſtati regiae ir na adhibeantur eiusque abuſus aboleantur.

de la Vacquerie. *Remonſtrance adreſſée au Roy, aux Princes ... touchant l'occaſion des troubles et ... de la France cauſées par les hereſies etc.* JEAN DE LA VACQUERIE, *Docteur en Theologie.* Paris 1574. 12.

Prieres. *Prieres pour le Roy, accommodées au temps ...* à Paris 1574. 8. à *Lyon* 1574. 8.

Diſcours. *Diſcours des dernieres progrès memorables et T par Charles IX.* à Paris 1574. 8.

Rege

Regrets et Lamentations d'Eliſabeth d'Autriche, ſur la mort de Charles IX, ſon epoux. S. l. 1574. ... Regrets.

De obitu Caroli IX Oratio funebris. S. l. 1574. 12. Oratio.

Diſcours des Obſeques et Enterrement du Roy Charles IX; ecrit par un Catholique; in *Mém. du Regne de Charles IX.* T. III. p. 324 ſqq. Diſcours.

Academia Toloſana de obitu Caroli IX. *Toloſae* 1574. 4. Academia Toloſ.

Oraiſon funebre de Charles IX, prononcée en l'Egliſe de Notre-Dame de Paris, le 12 Juillet 1574; par A. SORBIN; *avec une Elegie ſur la mort de ce Prince.* à Paris 1579. 8. Aliam orationem eiusdem argumenti idem habuit in templo S. Dionyſii d. 13 Jul. 1574; typis expreſſam *ibid.* eod. 8. Sorbin.

Oraiſon funebre du Trepas du Roy Charles IX. à *Paris* 1574. 4. Auctor fuit JOH. BAPTISTA BELLAUD. (Bellaud).

ANTONII MURETI, *Juriſconſulti et civis Romani*, Oratio habita Romae in funere Caroli IX. 1574. 4. *Hanoviae* 1613. 8. Et in *Mureti* Operibus, Ingolſtadii et Lipſiae editis. *Francogallice* a *Johanne le Frere*, à Lyon 1574. 4. Muretus.

JOANNIS RONDINELLI Oratio habita in Exequiis Caroli IX. *Florentiae* 1574. 4. Rondinellus.

JOANNIS AURATI Tumulus Caroli IX. *Pariſiis* 1574. 4. — Similia in lucem ediderunt JACOBUS AMYOT, BARTHOL. FAY, GERMANUS VALENS GUELLIUS, NICOLAUS PERROTUS, JULIUS GASSOT, JO. PASSERATIUS, ANTON. MISALDUS, LEODEGARIUS A QUERCU, PETRUS DE RONSARD, JOH. ANTON. DE BAIF. Auratus.

Regrets ſur la mort haſtive du Tres-Chreſtien Roy de France, Charles de Valois, neuviéme de ce nom; par Bourld.

Avertiſſement. *Avertiſſement à la Nobleſſe de France, tant du parti de Roy que des Rebelles et Conjurateurs: lui et ſon Eſtat.* S. l. 1574. ... Sparguntur ... gationes malignae ac ſeditioſae.

Avis *Avis et très-humbles Remonſtrances à tous ... ces, Seigneurs, Cours de Parlement et Sujets du Royaume, par un bon et grand nombre de C... ques, tant de l'Eſtat Eccleſiaſtique, la Nobleſſe, Tiers-Eſtat, ſur la mort ... et univerſelle ... des affaires.* S. l. 1574. .. Et in *Mém. du Re... Charles IX.* T. II. p. ... Exhibentur re... quibus miſeria populi Francici, ex turbis ... temporis orta, tolli poſſit, quorum ... ſit convocatio ordinum regni, quos ... generalium, a Rege ordinanda. Simul E... lici exhortantur, ut cauſſae patriae comm... adiungant et in poſterum ſub auſpiciis ... perantis quiete vivant.

Cf. LE CONTE ... T. II. p. 2..

Remonſtrances. *Remonſtrances aux Seigneurs, Gentilshommes ... autres, faiſans profeſſion de la Religion Refor... France, et tous autres bons François deſirans la conſervation de ce Royaume.* S. l. 1574. ..... I... *Mém. du Regne de Charles IX* T. II. p. .... hic optat convocationem ordinum imperii, alia ex cauſſa, ut nimirum poteſtati regiae ... na adhibeantur eiusque abuſus aboleantur.

de la Vacquerie. *Remonſtrance a ... au Roy, aux Princes ... tholiques ... touchant l'... des troubles et ... de la France ... par les heretiques etc.* JEAN DE LA VACQUERIE, *Docteur en Theologie* Paris 1574. 12.

Prieres. *Prieres pour le Roy, accommodées au temps ... ...* à Paris 1574. 8. à *Lyon* 1574. 8.

Diſcours. *Diſcours des ... memorables ... par de Charles IX.* à Paris 1574.

Re...

*Regrets et Lamentations d'Eliſabeth d'Au-*riche, *ſur la mort de Charles IX, ſon epoux.* S. l. 574. ... Regrets.

De obitu Caroli IX Oratio funebris. S. l. 574. 12. Oratio.

Diſcours des Obſeques et Enterrement du Roy Charles *IX; ecrit par un Catholique;* in *Mém. du* Regne *de Charles IX.* T. III. p. 324 ſqq. Diſcours.

Academia Toloſana de obitu Caroli IX. *To-*loſae 1574. 4. Academia Toloſ.

Oraiſon funebre de Charles IX, prononcée en l'Egliſe *de Notre-Dame de Paris, le* 12 *Juillet* 1574; *par* A. SORBIN; *avec une Elegie ſur la mort* de *ce Prince.* à Paris 1579. 8. Aliam orationem eiusdem argumenti idem habuit in templo S. Dionyſii d. 13 Jul. 1574; typis expreſſam *ibid.* eod. 8. Sorbin.

Oraiſon funebre du Trepas du Roy Charles IX. *Paris* 1574. 4. Auctor fuit JOH. BAPTISTA BELLAUD. (Belland).

ANTONII MURETI, *Juriſconſulti et civis Roma-*ni, Oratio habita Romae in funere Caroli IX. 1574. 4. *Hanoviae* 1613. 8. Et in *Mureti* Operi-bus, Ingolſtadii et Lipſiae editis. *Francogallice* *Johanne le Frere*, à Lyon 1574. 4. Muretus.

JOANNIS RONDINELLI Oratio habita in Exe-quiis Caroli IX. *Florentiae* 1574. 4. Rondinel-lus.

JOANNIS AURATI Tumulus Caroli IX. *Pari-*ſiis 1574. 4. — Similia in lucem ediderunt JA-COBUS AMYOT, BARTHOL. FAY, GERMANUS VA-LENS GUELLIUS, NICOLAUS PERROTUS, JULIUS GASSOT, JO. PASSERATIUS, ANTON. MISALDUS, LEODEGARIUS A QUERCU, PETRUS DE RONSARD, JOH. ANTON. DE BAIF. Auratus.

Regrets ſur la mort haſtive du Tres-Chreſtien Roy de *France, Charles de Valois, neuviéme de ce nom;* *par* Bourld.

Avertiſſement. *Avertiſſement à la Nobleſſe de France, tant du parti du Roy que des Rebelles et Conſpirateurs : lui et ſon Eſtat.* S. l. 1574. .. Sparguntur ... gationes malignae ac ſeditioſae.

Avis. *Avis et très-humbles Remonſtrances à tous ... ers, Seigneurs, Cours de Parlement et Sujets Royaume, par un bon et grand nombre de Ca... ques, tant de l'Eſtat Eccleſiaſtique, la Nobleſſe, Tiers-Eſtat, ſur la maintenue et univerſelle ... des affaires.* S. l. 1574... Et in *Mém. du Re... Charles IX.* T. II. p. ... Exhibentur rem... quibus miſeria populi Francici, ex turbis ... temporis orta, tolli poſſit, quorum utiliſſ... ſit convocatio ordinum regni, quos ... generalium, a Rege ordinandia. Simul E... lici exhortantur, ut cauſae patriae comm... adiungant et in poſterum ſub auſpiciis ... perantis quiete vivant.

(C. DE FONTETTE T. II. p. 268.

Remonſtrances. *Remonſtrances aux Seigneurs, Gentilshommes ... autres, faiſans profeſſion de la Religion Reformée ... France, et tous autres bons François deſirans la ... ſervation de ce Royaume.* S. l. 1574. .... *Mém. du Regne de Charles IX.* T. II. p. .... hic optat convocationem ordinum imperii, ... alia exercitia, ut nimirum poteſtati regiae ... na adhibeantur eiusque abuſus aboleantur.

de la Vacquerie. *Remonſtrance aitre ... au Roy, aux Princes ... thiliques et ... touchant l'aviation des troubles et ... de la France cauſés par les heretiques etc.* JEAN DE LA VACQUERIE, *Docteur en Theologie* Paris 1574. 12.

Prières. *Prières pour le Roy, accommodées au temps ... tr...* à Paris 1574. 8. à *Lyon* 1574. 8.

Diſcours. *Diſcours des ... memorables ... par de Charles IX.* à Paris 1574. 8.

Dis

Regrets et Lamentations d'Eliſabeth d'Autriche, ſur la mort de Charles IX, ſon epoux. S. l. 1574. ... Regrets.

De obitu Caroli IX Oratio funebris. S. l. 1574. 12. Oratio.

Diſcours des Obſeques et Enterrement du Roy Charles IX; ecrit par un Catholique; in *Mém. du Regne de Charles IX.* T. III. p. 324 ſqq. Diſcours.

Academia Toloſana de obitu Caroli IX. *Toloſae* 1574. 4. Academia Toloſ.

Oraiſon funebre de Charles IX, prononcée en l'Egliſe de Notre-Dame de Paris, le 12 Juillet 1574; par A. SORBIN; *avec une Elegie ſur la mort de ce Prince.* à Paris 1579. 8. Aliam orationem eiusdem argumenti idem habuit in templo S. Dionyſii d. 13 Jul. 1574; typis expreſſam *ibid.* eod. 8. Sorbin.

Oraiſon funebre du Trepas du Roy Charles IX. *Paris* 1574. 4. Auctor fuit JOH. BAPTISTA BELLAUD. (Bellaud).

ANTONII MURETI, *Juriſconſulti et civis Romani*, Oratio habita Romae in funere Caroli IX. 1574. 4. *Hanoviae* 1613. 8. Et in *Mureti* Operibus, Ingolſtadii et Lipſiae editis. *Francogallice Johanne le Frere*, à Lyon 1574. 4. Muretus.

JOANNIS RONDINELLI Oratio habita in Exequiis Caroli IX. *Florentiae* 1574. 4. Rondinellus.

JOANNIS AURATI Tumulus Caroli IX. *Pariſiis* 1574. 4. — Similia in lucem ediderunt JACOBUS AMYOT, BARTHOL. FAY, GERMANUS VALENS GUILLIUS, NICOLAUS PERROTUS, JULIUS GASSOT, JO. PASSERATIUS, ANTON. MISALDUS, LEODEGARIUS A QUERCU, PETRUS DE RONSARD, JOH. ANTON. DE BAIF. Auratus.

Regrets ſur la mort haſtive du Tres-Chreſtien Roy de France, Charles de Valois, neuviéme de ce nom; par Bourlé.

autres, durant ledit Temps. S. l. 1574.
editio inſcripta eſt: *La Legende de Sai*
quo nomine *Claudius de Guiſe* primum a
S. l. 1581 (Fontettus habet 1681, e
taſſe typographico). 8. *Nouvelle Edition*
tée de pluſieurs Notes (par M. Lenglet du
in *Mémoires de Condé* T. VI. P. II. p. 1 -
editioni et index ſubjunctus eſt. — I
olim ambigebatur, dum alii JOHANN
NEAU ſ. DAGONNEAU, Judicem Clu
eundem cenſerent: alii GILBERTUM R
Dominum DE VAUX, Vicarium Seneſc
niacenſis (*Juge-Mage*), utrumque Re
Sed hodie non amplius dubitatur,
fuiſſe verum auctorem, Thuano id ia
(L. XLI. ſub anno 1577). Liber ipſe,
tiones binae ſingulares eximiae raritat
cantur, fabulae Romanenſi ſimilis et
nens ſatiram acerbiſſimam in Claudiu
ſe, filium naturalem primi Ducis Guiſ
dii de Lotharingia, Coadiutorem Abb
niacenſis, mortui a. 1612; ſimulque

Petit Traité des Guerres civiles advenues en France ſous les Roys François II et Charles IX. S. l. 1574. 12. Auctor eſt Reformatus anonymus. Petit Traité.

Diſcours ſommaire du Regne de Charles IX; enſemble de ſa mort, et d'aucuns de ſes derniers propos. à Paris 1574. 8. Auctores feruntur JOACHIMUS DES PORTES, Abbas Tironenſis, et NICOLAUS DU MONT Salmurienſis. (des Portes et du Mont) Diſcours.

La reddition de la Ville de Carenton, le 26 Juin 1574. à Paris 1574. 12. La reddition etc.

Hiſtoire contenant un Abrégé de la vie, moeurs et vertus de Charles IX; où ſont contenues pluſieurs choſes merveilleuſes advenues pendant ſon Regne; par ARNAULD SORBIN, *dit de Sainte-Foy, Docteur en Theologie.* à Paris 1574. 8. — Hic liber magis panegyricum quam hiſtoriam veram ſapit. Sorbin.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 25.

Recueil pour l'Hiſtoire de Charles IX; avec l'Hiſtoire abrégé de ſa vie; par NICOLAS FAVIER, et ARNAULD SORBIN. à Paris 1575. 8. Favier.

Eloge de Charles IX; par PIERRE DE BOURDEILLE DE BRANTOSME; in eius *Capitaines François* T. IV. p. 1 ſqq. Et in *Mémoires de Caſtelnau* T. III. p. 1-15. (editionis Godofredianae). Brantôme.

B. *Scriptores recentiores generales.*

Vita di Carlo IX; per GIOVANNI BOTERO; in eiusdem *Vite de Principe Criſtiani* (in Torino 1601. 4) P. I. Botero.

Hiſtoire de Charles IX; par le Sieur VARILLAS. à Paris 1683. II Voll. in 4. — *Nouvelle Edition, enrichie à la fin de chaque Tome des principaux endroits qu'on a retranché dans l'Edition de Paris.* à Colo- Varillas.

Cologne 1684. II Voll. in 12. à *Paris* 1686. II Voll in 4. (Editor ſecundum notata *Caroli d'Hozier* locos quadringentos, et quod excurrit, in hac editione correxit). — Loco praefationis auctor recenſum inſtituit Actorum publicorum, epiſtolarum, relationum, aliorumque adminiculorum, quibus ſe uſum eſſe iactat. Agit nimirum, breviter quidem, de ingenio et ſtudio Eliſabethae, Angliae, et Catharinae, Galliae, Reginarum; item Cardinalium Bellaii, Turnonii, Lotharingi, Borromaei, Eſtenſis, Alexandrini, Caſtilionaei; nec non Epiſcoporum Johannis Montlucii, Franciſci Noallii, Morvillerii; porro Abbatis Delbenii, Hoſpitalii, Caroli et Timoleontis Briſſacorum, Traiani Caraccioli, Iacobi Sabaudi, Nemoroſii Ducis, Ludovici Gonzagae Nivernii, Franciſci Vindocini, [illegible]nii, Gondii ſive Retii, Caroli et Renati Biragiorum, Caſp. Colinii, Admiralii, eiusque filiae, Annae Teligniae, denique Jacobi Spifami. Profeſſus eſt auctor religionem Romano-Catholicam, et ex huius praeſcripto pro haereticis habet Proteſtantes Francicos: ſed praeter hanc opinionem vix inventuri ſunt iſti locum, in quo fidem aut modeſtiam ſcriptoris deſiderent. Nec eſt forte, qui Thuani moderationem et veritatis ſtudium, ad limites etiam politicum de conſiliis et eventibus iudicium, felicius et accuratius fuerit imitatus. Loca in editione Pariſina prima expuncta, non levis ſunt momenti.

Cf. [illegible] a. 1[illegible] p. 2[illegible]5 279.
Journ. des Sçavans a. 1[illegible] Iul.
Journal de Verdun a. 1752 Aug.

Anderſon *The History of France during the reign of Francis II and Charles IX. By* WALTER ANDERSON. Cf. § IX verſus finem.

C. Scrip-

C. *Scriptores recentiores ſpeciales.*

Diſſertation ſur le Maſſacre de Vaſſy; par M. LE FEBVRE, *Prêtre de la Doctrine Chrétienne;* in *Année litteraire de M. Freron* a. 1760. T. IV. Lett. II. le Febvre.

Obſervations ſur les émotions excitées à Toulouſe, au Mois de Mai 1562 *par les Religionnaires et leurs circonſtances;* in *Hiſtoire de Languedoc par D.* VAISSETTE T. V. Nota ſ. Diſſ. IV. p. 631 ſqq. Vaiſſette.

Obſervations ſur diverſes circonſtances du paſſage de l'armée des Princes de Navarre et de Condé, et de l'Amiral de Coligny, dans le Languedoc, en 1570; ibid. Nota ſ. Diſſ. V. p. 635 ſqq.

Le ſiege de Bourges (en 1562), *decrit par* NICOLAS CATHERINOT, *Avocat à Bourges.* à Bourges 1684. 4. — Poſtquam auctor breviter diſſeruit de tribus aliis urbis huius obſidionibus, a Julio Caeſare, a Pipino a. 762, et a Carolo VI, a. 1412, peractis, promittit quidem deſcriptionem obſidionis recentioris: ſed relatio eius incipit d. 29 m. Aprilis, deſinitque iam d. 9 m. Julii a. 1562, antea quam expugnatio initium coeperit. Catherinot.

Cf. CLEMENT T. VI. p. 449. Nr. 172.
DE FONTETTE T. II. p. 242 ſq. T. IV. p. 396.

Lettre de M. DREUX DU RADIER *ſur la Relation du Siége de Poitiers, par Varillas, dans ſon Hiſtoire de Charles IX;* in *Journal de Verdun* a. 1752. Aug. Dreux du Radier.

Hiſtoire de la priſe d'Auxerre par les Huguenots, et de la delivrance de la même Ville, les années 1567 *et* 1568; *avec un recit de ce qui a précédé et de ce qui a ſuivi etc. par un Chanoine de la Cathedrale d'Auxerre* (JEAN LEBEUF). à Auxerre 1723. 8. — Ineſt etiam relatio de vaſtationibus variis in (Lebeuf) Hiſtoire eſt

 locis

locis dioceſeos Autiſſiodorenſis eo tempore commiſſis, nec non praefatio ſuper antiquitatibus Autiſſiodorenſibus.

Cf. DE FONTETTE T. IV. p. 382.

Savary. *Lettre de M.* DE SAVARY *de Foutrantier, ſur la mort de MM. de la Force maſſacrés à la journée de Saint-Barthelemi;* in *Journal de Verdun* a. 1753. Novemb.

Copie etc. *Copie d'un Manuſcrit dont l'Original s'eſt conſervé dans les Archives de la Maiſon de la Force, concernant la façon dont le Marechal de la Force a été ſauvé du Maſſacre de Saint-Barthelemi;* in *Mercure de France* a. 1765. Novemb. p. 31-51.

Recit. *Le Recit des Maſſacres faits à Paris l'an 1572.* London 1618. 4. *(en Anglois).* Ita Fontette T. II. p. 264. Nr. 18177.

Oratio. Oratio perſtringens breviter Hiſtoriam Gallicae Lanienae, ſpeciatim vero Pariſienſis iſtius horribilis, quae incidit in annum 1572. *Londini* 1619. 4. — Auctor, nominis loco litteras *A. D. B.* ponens, Reformatus Belgicus, in Angliam fugiens, nil narrat, quod non ex ſcriptis ſuperioribus notum fuerit.

Relation. *Relation du Maſſacre de la S. Barthelemi, recueillie des Hiſtoires de Mezeray, de Thou, et autres Auteurs.* London 1666. 8 *(en Anglois).* Ita Fontettus T. II. p. 264. Nr. 18180.

Frankenſtein. Ternio epiſtolarum de nuptiis Pariſienſibus, cum aliis quibusdam ſimilis argumenti, ob memoriam ſecularem rei geſtae, denuo editus ex Muſeo CHRISTI. FRID. FRANKENSTEIN (Hiſtorici et Philologi Lipſienſis † 1679). *Lipſ.* 1672. 8. — Haec collectio ſequentia tenet: JO. DE SERRES hiſtoriae Francicae Part. IV. libr. XX; *[illegible]*

Maximi

Maximilians des andern *Sendbrief an Hrn. Laſarus von Schwendi, betreffend das Franzöſiſche Blutbad und Spaniſche Tyranney in Niederland, mit ſelbſt eigner Hand geſchrieben und überſchickt*, ex *S. R. I. Inſtitutt. a Melch. Goldaſto editis*; Ornatiſſimi cuiusdam viri de rebus Gallicis epiſtola, ad Stanislaum Elvidium, Kal. Nov. 1573; Reſponſio Stanislai Elvidii ad eam Epiſtolam; De rebus Gallicis experimentum; Hiſtoria crudelitatis et ſaevitiae a Mithridate in cives Romanos per Aſiam negotiantes patratae, ex *Jo. Freinshemii* Suppl. Liviani LXXIIX libri capite 7 - 12.

JOANNIS CYPRIANI Diſſertatio de ſtatu et motibus Galliae, in lanienam Pariſinam deſinentibus, contra Gabrielem Naudaeum. *Lipſiae* 1674. 4. Cyprianus.

La Tragédie de Coligny, ou la Saint-Barthelemi; par M. (FRANÇOIS THOMAS MARIE D'ARNAUD DE BACULARD) S. l. 1740. 12. (de Baculard) Tragedie.

Critique de la Tragédie de Coligny, ou Lettre d'un François, écrite de la Haye à un de ſes amis à Paris. à Bruxelles 1740. 12. Critique.

Du Maſſacre de la Saint-Barthélemi, et de l'Influence des Etrangers en France durant la Ligue: Diſcours hiſtorique, avec les preuves et développemens, par GABRIEL BRIZARD, *Citoyen François*, à Paris, *de l'Imprimerie Nationale. L'an prémier de la Liberté* (1790). P. I et II. 8. — Finis auctoris humaniſſimi princeps eo tendit, ut demonſtret, minime populum Francogallicum ipſum auctorem fuiſſe caedis inhumaniſſimae, ſed potius exteros, Catharinam Medicaeam, eiusdemque populares, comites et conſiliarios, Italos; porro Guiſios ex familia Lotharingica; Pontificem Romanum; atque Hiſpaniarum Regem. Qui Brizard.

 omnes

omnes graphice ab auctore lineantur.
cogallos participes utique ſceleris fuiſſe,
quidem concedit, ſimulque autem affirma
ſuperſtitione Itala vinctos, ſeductosve,
quaquam vero ſeductores, carnificinam
in Evangelicos exercuiſſe, verum non
manitate, qua exteros, qui artibus ſuis
vim terroremque iungebant. Quae omn
cumentis adiectis egregie illuſtrantur atq
roborantur.

Cf. *Allgem. Litt. Zeitung* a. 1791. T. I. p. 429.

Paſquier. *Les Guerres ... pendant les Trou Royaume, depuis le commencement ſous Henri qu' au premier Siége de la Rochelle, en 157*
ESTIENNE PASQUIER († 1615); inter eius
(à Paris 1619. 8) L. IV et V.

CORRIGENDA ET ADDENDA.

. 28. lin. 26 lege TRIVETHI. Ibid. in margine
Trivethus.

4. poſt lin. 6 inferatur: *Geſchichte der Thronbeſteigung Hugo Kapets, des Stammvaters der letzten Könige von Frankreich. Ein Bruchſtück aus der ältern Geſchichte Frankreichs.* Nürnberg 1794. 8. — Fragmentum hocce maximam partem ex Meuſelii hiſtoria rancogalliae excerpſit JO HANNES FERDINANDUS OTH, Diaconus Norimbergenſis, multis aliis ſcriptis larus, occaſione caedis impiae Ludovici XVI Regis.

15. lin. 7 l. utile.
d. lin. 22 l. Chronicon.
19. lin. 19 l. SCHWINDELIT.
d. lin. 29 l. *Poitou.*
55. lin. 32 poſt verba: *Roi d'Angleterre* addatur:
ar M. GAILLARD.
6. lin. 26 l. Sugerio.
d. lin. 29 l. ſive II.
53. lin. 5 deleantur verba: *atque opus.*
71. lin. 21 l. cognoſcendum.
51. lin. 21 l. loca.
87. lin. 12 l. Easdem.
d. lin. 13 l. urbanas.
92. lin. 10 l. *tuifuerit.*
95. lin. 8 l. *Quinta* Froiſſarti editio etc.
96. lin. 1 l. *Heidelbergae.*
d. lin. 2 l. Cominaeo.
100. lin. 8 l. qua.
116. lin. 28 adde: p. 84.
123. lin. 27 l. conſpiciuntur.
124. lin. 27 l. San-Dionyſianae.
125. lin. 24 l. eandem tantummodo usque ad a.
423 exhibet.
134. lin. 5 l. fieri.
143. lin. 7 l. ſubeundum.
149. lin. 21 l. San-Dionyſianum.
id. lin. 22 l. *Caſtel.*
151. lin. 34 l. effecerat.
152. lin. 23 l. 1548.
id. lin. 25 et 26 verba: Cum Froiſſarto et Sefellio, uncinis includenda ſunt.

P. 155.

P. 155. lin. 13 poſt voc. s ponatur pu
P. 163. lin. 31 l. Praeſide.
P. 166. lin. 28 l. menſa.
P. 171. lin. 16 l. Alexandro VI.
P. 179. lin. 23 l. credebatur.
P. 180. lin. 6 l. ſcriptis.
P. 187. lin. 27 l. quadruplicem.
P. 192. lin. 5 l. Caroli VIII.
P. 194. lin. 25 l. eo fine.
P. 199. lin. 21 l. taceatur.
P. 202. lin. 6 l. ſtilo.
P. 21[illegible]. lin. 15 l. *Chiuchos*.
P. 221. lin. 25 l. Diſerte.
P. 23[illegible]. lin. 33 poſt vocabulum *denique* comma
P. 245. lin. 2[illegible] l. eodem.
P. 247. lin. 24 l. cœperat.
P. 252. lin. 23 l. Egregie.
P. 253. lin. 17 l. *Foro-Corneliensis*.
ibid. lin. 35 l. armorum
P. 254. lin. 2[illegible] l. palaeſtram.
P. 256. lin. 15 l. Reformatos.
P. 258. lin. 5 deleatur vocula *de*.
P. 271. lin. 1 l. BOYVIN.
P. 278. lin. ult. l. excogitatus.
P. 279. not. * l. Spifamus.
P. 3[illegible]2. lin. 23 *poſt vocabulum* ante *numeratur*. ;
P. 3[illegible]4. lin. 2 l. nomen in aurі fronte.
P. 3[illegible]0. lin. 8 l. acerrimorum.
P. 31[illegible]. lin. 30 l. adiecerat.
P. 317. lin. 17 et 18 l. ſeu potius NICOLAUM
NAUDIUM BARNAUDU.
P. 320. lin. ult. elaboratum.

par M. JACQUES BOURLÉ, *Docteur en Theologie à* Paris 1574. 8.

(Dagoneau) Legende etc.

La Legende de Domp Claude de Guiſe, Abbé de Cluny; contenant ſes Faits et Geſtes, depuis ſa Nativité; juſqu'à la mort du Cardinal de Lorraine (1574), *et les Moyens tenus pour faire mourir le Roy Charles IX, enſemble pluſieurs Princes, Grands-Seigneurs et autres, durant ledit Temps.* S. l. 1574. 8. (Haec editio inſcripta eſt: *La Legende de Saint-Nicaiſe*, quo nomine *Claudius de Guiſe* primum appellatur). S. l. 1581 (Fontettus habet 1681, errore fortaſſe typographico). 8. *Nouvelle Edition, augmentée de pluſieurs Notes (par M. Lenglet du Freſnoy).* in *Mémoires de Condé* T. VI. P. II. p. 1-273. Cui editioni et index ſubiunctus eſt. — De auctore olim ambigebatur, dum alii JOHANNEM DAGONEAU ſ. DAGONNEAU, Iudicem Cluniacenſem, eundem cenſerent: alii GILBERTUM REGNAULT, Dominum DE VAUX, Vicarium Seneſchalliae Cluniacenſis (*Juge-Mage*), utrumque Reformatum. Sed hodie non amplius dubitatur, priorem fuiſſe verum auctorem, Thuano id iam teſtante (L. XLI. ſub anno 1567). Liber ipſe, cuius editiones binae ſingulares eximiae raritatis praedicantur, fabulae Romanenſi ſimilis eſt, continens ſatiram acerbiſſimam in Claudium de Guiſe, filium naturalem primi Ducis Guiſaei, Claudii de Lotharingia, Coadiutorem Abbatiae Cluniacenſis, mortui a. 1612; ſimulque in Cardinalem de Lotharingia, quem Claudius iſte a. 1574 veneno extinxiſſe dicitur, in quo ſcelere deſcribendo Legenda deſinit. Praeter loca nonnulla libellus hiſtoriae inſervire perparum poteſt.

Cf. DE FONTETTE T. II. p. 208 ſq.
LENGLET in praefatione ad T. VI. Commentariorum Condaeorum p. X ſqq.

Par

Petit Traité des Guerres civiles advenues en France ſous les Roys François II et Charles IX. S. l. 1574. 12. Auctor eſt Reformatus anonymus. Petit Traité

Diſcours ſommaire du Regne de Charles IX; enſemble de ſa mort, et d'aucuns de ſes derniers propos. à Paris 1574. 8. Auctores feruntur JOACHIMUS DES PORTES; Abbas Tironenſis, et NICOLAUS DU MONT Salmurienſis. (des Portes et du Mont Diſcours.

La reddition de la Ville de Carenton, le 26 Juin 1574. à Paris 1574. 12. La reddition etc.

Hiſtoire contenant un Abrégé de la vie, moeurs et vertus de Charles IX; où ſont contenues pluſieurs choſes merveilleuſes advenues pendant ſon Regne; par ARNAULD SORBIN, *dit de Sainte-Foy, Docteur en Theologie.* à Paris 1574. 8. Hic liber magis panegyricum quam hiſtoriam veram ſapit. Sorbin.

Cf. LE GENDRE l. c. p. 25.

Recueil pour l'Hiſtoire de Charles IX; avec l'Hiſtoire abrégé de ſa vie; par NICOLAS FAVIER, et ARNAULD SORBIN. à Paris 1575. 8. Favier.

Eloge de Charles IX; par PIERRE DE BOURDEILLE DE BRANTOSME; in eius *Capitaines François* T. IV. p. 1 ſqq. Et in *Mémoires de Caſtelnau* T. III. p. 1-15. (editionis Godofredianae). Brantôme.

B. *Scriptores recentiores generales.*

Vita di Carlo IX; per GIOVANNI BOTERO; in eiusdem *Vite de Principe Chriſtiani* (in Torino 1601. 4) P. I. Botero.

Hiſtoire de Charles IX; par le Sieur VARILLAS. à Paris 1683. II Voll. in 4. — *Nouvelle Edition, enrichie à la fin de chaque Tome des principaux endroits qu'on a retranché dans l'Edition de Paris.* à Varillas.

Cologne 1684. II Voll. in 12. à *Paris* 1686. II Voll. in 4. (Editor ſecundum notata *Caroli d'Hozier* locos quadringentos, et quod excurrit, in hac editione correxit). — Loco praefationis auctor recenſum inſtituit Actorum publicorum, epiſtolarum, relationum, aliorumque adminiculorum, quibus ſe uſum eſſe iactat. Agit nimirum, breviter quidem, de ingenio et ſtilo Eliſabethae, Angliae, et Catharinae, Galliae, Reginarum; item Cardinalium Bellaii, Turnonii, Lotharingi, Borromaei, Eſtenſis, Alexandrini, Caſtilionaei; nec non Epiſcoporum Johannis Montlucii, Franciſci Noallii, Morvillerii; porro Abbatis Delbenii, Hoſpitalii, Caroli et Timoleontis Briſſacorum, Traiani Caraccioli, Jacobi Sabaudi, Nemoroſii Ducis, Ludovici Gonzagae Nivernii, Franciſci Vindocini, Bironii, Gondii ſive Retii, Caroli et Renati Biragiorum, Caſp. Colinii, Admiralii, eiusque filiae, Annae Teligniae, denique Jacobi Spifami. Profeſſus eſt auctor religionem Romano-Catholicam, et ex huius praeſcripto pro haereticis habet Proteſtantes Francicos: ſed praeter hanc opinionem vix inventuri ſunt iſti locum, in quo fidem aut modeſtiam ſcriptoris deſiderent. Nec eſt forte, qui Thuani moderationem et veritatis ſtudium, ad haec etiam politicum de conſiliis et eventibus iudicium, felicius et accuratius fuerit imitatus. Loca in editione Pariſina prima expuncta, non levis ſunt momenti.

Cf. Nova Acta Erud. a. 1684 p. 275 279.
Journal des Savans a. 1685 Jul.
Journal de Verdun a. 1752 Aug.

Anderson *The History of France during the reign of Francis II and Charles IX.* *By* WALTER ANDERSON. Cf. § IX verſus finem.

C. Scripto-

C. *Scriptores recentiores ſpeciales.*

Diſſertation ſur le Maſſacre de Vaſſy; par M. LE FEBVRE, *Prêtre de la Doctrine Chrétienne;* in *Année litteraire de M. Freron* a. 1760. T. IV. Lett. II. le Febvre.

Obſervations ſur les émotions excitées à Toulouſe, au Mois de Mai 1562 *par les Religionnaires et leurs circonſtances;* in *Hiſtoire de Languedoc par D.* VAISSETTE T. V. Nota ſ. Diſſ. IV. p. 631 ſqq. Vaiſſette.

Obſervations ſur diverſes circonſtances du paſſage de l'armée des Princes de Navarre et de Condé, et de l'Amiral de Coligny, dans le Languedoc, en 1570; ibid. Nota ſ. Diſſ. V. p. 635 ſqq.

Le ſiege de Bourges (en 1562), *decrit par* NICOLAS CATHERINOT, *Avocat à Bourges.* à Bourges 1684. 4. — Poſtquam auctor breviter diſſeruit de tribus aliis urbis huius obſidionibus, a Julio Caeſare, a Pipino a. 762, et a Carolo VI, a. 1412, peractis, promittit quidem deſcriptionem obſidionis recentioris: ſed relatio eius incipit d. 29 m. Aprilis, deſinitque iam d. 9 m. Julii a. 1562, antea quam expugnatio initium coeperit. Catherinot.

Cf. CLEMENT T. VI. p. 449. Nr. 172.
DE FONTETTE T. II. p. 242 ſq. T. IV. p. 396.

Lettre de M. DREUX DU RADIER *ſur la Relation du Siége de Poitiers, par Varillas, dans ſon Hiſtoire de Charles IX;* in *Journal de Verdun* a. 1752. Aug. Dreux du Radier.

Hiſtoire de la priſe d'Auxerre par les Huguenots, et de la delivrance de la même Ville, les années 1567 *et* 1568; *avec un recit de ce qui a précédé et de ce qui a ſuivi etc. par un Chanoine de la Cathedrale d'Auxerre* (JEAN LEBEUF). à Auxerre 1723. 8. — Ineſt etiam relatio de vaſtationibus variis in (Lebeuf) Hiſtoire etc.

locis dioceſeos Autiſſiodorenſis eo tempore communis, nec non praefatio ſuper antiquitatibus Autiſſiodorenſibus.

Cf. DE FONTETTE T. IV. p. 382.

Savary. *Lettre de M.* DE SAVARY *de Fontenettir, ſur la mort de MM. de la Force maſſacrés à la journée de Saint-Barthelemi;* in *Journal de Verdun* a. 1753. Novemb.

Copie etc. *Copie d'un Manuſcrit dont l'Original s'eſt conſervé dans les Archives de la Maiſon de la Force, contenant la façon dont le Marechal de la Force a été ſauvé du Maſſacre de Saint-Barthelemi;* in *Mercure de France* a. 1765. Novemb. p. 31-51.

Recit. *Le Recit des Maſſacres faits à Paris l'an 1572.* London 1618. 4. *(en Anglois).* Ita Fontette T. II. p. 264. Nr. 18177.

Oratio. Oratio perſtringens breviter Hiſtoriam Galliae Lanienae, ſpeciatim vero Pariſienſis iſtius horribilis, quae incidit in annum 1572. *Londini* 1610. 4. — Auctor, nominis loco litteras *A. D. B.* ponens, Reformatus Belgicus, in Angliam fugiens, nil narrat, quod non ex ſcriptis ſuperioribus notum fuerit.

Relation. *Relation du Maſſacre de la S. Barthelemi, recueillie des Hiſtoires de Mezeray, de Thou, et autres Auteurs.* London 1666. 8 *(en Anglois).* Ita Fontettius T. II. p. 264. Nr. 18180.

Freinshem. Sermo erudit [illegible] de nuptiis Pariſienſibus, cum aliis quibusdam ſimilis argumenti, ob nervoſiam ſecularem rei geſtae, denuo editus ex Museo [illegible] FRANKENSTEIN (Hiſtorici et Philologi Lipſienſis † 1670). *Lipſ.* 1672. 8. — [illegible] hoc ſequentia tenet: 10. DE BUSSIERES Hiſtoriae Francicae Part. IV. libr. XX; *Kaspar* Maxim-

Maximilians des andern *Sendbrief an Hrn. Laſa-ius von Schwendi, betreffend das Franzöſiſche Blut-bad und Spaniſche Tyranney in Niederland, mit ſelbſt eigner Hand geſchrieben und überſchickt*, ex *S. R. I. Conſtitutt. a Melch. Goldaſto editis*: Ornatiſſimi cuiusdam viri de rebus Gallicis epiſtola, ad Staniſlaum Elvidium, Kal. Nov. 1573; Reſponſio Staniſlai Elvidii ad eam Epiſtolam; De rebus Gallicis experimentum; Hiſtoria crudelitatis et ſaevitiae a Mithridate in cives Romanos per Aſiam negotiantes patratae, ex *Jo. Freinshemii* Suppl. Liviani LXXIIX libri capite 7-12.

JOANNIS CYPRIANI Diſſertatio de ſtatu et motibus Galliae, in lanienam Pariſinam defi-entibus, contra Gabrielem Naudaeum. *Lipſiae* 1674. 4. Cyprianus.

La Tragédie de Coligny, ou la Saint-Barthele-mi; par M. (FRANÇOIS THOMAS MARIE D'ARNAUD DE BACULARD) S. l. 1740. 12. (de Baculard) Tragédie.

Critique de la Tragédie de Coligny, ou Lettre d'un François, écrite de la Haye à un de ſes amis à Paris. à Bruxelles 1740. 12. Critique.

Du Maſſacre de la Saint-Barthélemi, et de l'In-fluence des Etrangers en France durant la Ligue: Discours hiſtorique, avec les preuves et développemens, par GABRIEL BRIZARD, *Citoyen François*, à Paris, *l'Imprimerie Nationale. L'an prémier de la Liberté* (1789). P. I et II. 8. -- Finis auctoris humaniſſimi princeps eo tendit, ut demonſtret, minime populum Francogallicum ipſum auctorem fuiſſe caedis inhumaniſſimae, ſed potius exteros, Catharinam Medicaeam, eiusdemque populares, comites et conſiliarios, Italos; porro Guiſios ex familia Lotharingica; Pontificem Romanum; atque Hiſpaniarum Regem. Qui Brizard.

manitate, qua exteros, qui artibus ſu
vim terroremque iungebant. Quae
cumentis adiectis egregie illuſtrantur
roborantur.

Cf. *Allgem. Litt. Zeitung* a. 1791. T. I. p

Paſquier. *Les Guerres arrivées pendant les*
Royaume, depuis le commencement ſous H
qu' au premier Siége de la Rochelle, en
ESTIENNE PASQUIER († 1615); inter
(à Paris 1619. 8) L. IV et V.

CORRIGENDA ET ADDENDA.

Pag. 28. lin. 26 lege TRIVETHI. Ibid. in margine le *Trivethus.*

P. 44. poſt lin. 6 inſeratur: *Geſchichte der Thronbeſteigung Hugo Kapets, des Stammvaters der letzten Könige von Frankreich. Ein Bruchſtück aus der ältern Geſchichte Frankreichs.* Nürnberg 1794. 8. — Fragmentum hocce maximam partem ex Meuſelii hiſtoria Francogalliae excerpſit JO HANNES FERDINANDUS ROTH, Diaconus Norimbergenſis, multis aliis ſcriptis clarus, occaſione caedis impiae Ludovici XVI Regis.

P. 45. lin. 7 l. utile.

ibid. lin. 22 l. Chronicon.

P. 49. lin. 19 l. SCHWINDELII.

ibid. lin. 29 l. *Poitou.*

P. 55. lin. 32 poſt verba: *Roi d'Angleterre* addatur: *par M.* GAILLARD.

P. 56. lin. 26 l. Sugerio.

ibid. lin. 29 l. ſive II.

P. 63. lin. 5 deleantur verba: *atque opus.*

P. 71. lin. 21 l. cognoſcendum.

P. 81. lin. 21 l. loca.

P. 87. lin. 12 l. Easdem.

ibid. lin. 13 l. urbanas.

P. 92. lin. 10 l. *insuerit.*

P. 95. lin. 8 l. *Quinta* Froiſſarti editio etc.

P. [illegible]. lin. 1 l. *Heidelbergae.*

ibid. lin. 2 l. Cominaeo.

P. 1[illegible]0. lin. 8 l. qua.

P. 11[illegible]. lin. 28 adde: p. 84.

P. 12[illegible]. lin. 27 l. conſpiciuntur.

P. 12[illegible]. lin. 27 l. San-Dionyſianae.

P. 125. lin. 24 l. eandem tantummodo usque ad a. 1423 exhibet.

P. 134. lin. 5 l. fieri.

P. 143. lin. 7 l. ſubeundum.

P. 149. lin. 21 l. San-Dionyſianum.

ibid. lin. 22 l. *Caſlel.*

P. 151. lin. 34 l. effecerat.

P. 152. lin. 23 l. 1548

ibid. lin. 25 et 26 verba: Cum Froiſſarto et Seſellio, uncinis includenda ſunt.

P. 155. lin. 13 poſt voc[illegible] ponatur pun[illegible]
P. 163. lin. 31 l. Praeſide.
P. 166. lin. 28 l. menſa.
P. 171. lin. 16 l. Alexandro VI.
P. 179. lin. 23 l. credebatur.
P. 180. lin. 6 l. ſcriptis.
P. 187. lin. 27 l. quadruplicem.
P. 192. lin. 5 l. Caroli VIII.
P. 194. lin. 25 l. eo fine.
P. 199. lin. 21 l. taceatur.
P. 202. lin. 6 l. ſtilo.
P. 210. lin. 15 l. *Chinchon.*
P. 221. lin. 25 l. Diſerte.
P. 23[illegible]. lin. 33 poſt vocabulum *denique* comma p[illegible]
P. 245. lin. 20 l. eodem.
P. 247. lin. 24 l. ceperat.
P. 252. lin. 23 l. Egregie.
P. 253. lin. 17 l. *Foro-Corneliensis.*
ibid. lin. 35 l. armorum
P. 254. lin. 2[illegible] l. palaeſtram.
P. 256. lin. 15 l. Reformatos.
P. 258. lin. 5 deleatur vocula *de.*
P. 271. lin. 1[illegible] l. BOYVIN.
P. 278. lin. ult. l. excogitatus.
P. 279. not. * l. Spiſamus.
P. 3[illegible]2. lin. 23 *poſt vocabulum* ante *inſeratur* : p[illegible]
P. 3[illegible]4. lin. 2 l. nomen in uori fronte.
P. 3[illegible]0. lin. 8 l. acerrimorum.
P. 31[illegible]. lin. 30 l. adiecerat.
P. 317. lin. 17 et 18 l. ſeu potius NICOLAUM [illegible]
NAUDUM (BARNAUD).
P. 320. lin. ult. elaboratum.

[illegible]